This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

WIDENER LIBRARY
HX G97Q M

Ga 117.15

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΑ.

ARTEMIDORI
ONEIROCRITICA

EX DVOBVS CODICIBVS MSS. VENETIS
RECENSVIT, EMENDAVIT, POLIVIT,
NOTIS INTEGRIS
NIC. RIGALTII ET IO. IAC. REISKII
SVISQVE ILLVSTRAVIT,
ITEM
INDICES COPIOSOS
ADIECIT
IOANNES GOTHOFREDVS REIFF
SAXO.



TOMVS II.
NOTAS CONTINENS.

LIPSIAE 1805.
SVMTIBVS SIEGFRIED LEBRECHT CRVSII.

Ga 117.15

1861, Jan. 1.
Gray Fund.

764
4-1-45
13-7

VIRIS

EXCELLENTISSIMIS, IVRIVM CONSVLTISSIMIS,

AMPLISSIMIS,

CONSVLIBVS, PRAETORIBVS,

CETERISQVE SENATORIBVS GRAVISSIMIS

INCLVTAE CIVITATIS DRESDENSIS,

PATRONIS PIE COLENDIS.

VIRI EXCELLENTISSIMI,

IVRIVM CONSVLTISSIMI, AMPLISSIMI,

TVTORES SCHOLARVM DRESDENSIVM GRAVISSIMI,

Quum me measque qualescunque vires iuventuti scholasticae erudiendae in hac urbe incluta consecrare decreverim: quibus potius hunc libellum offerre possem, quam Vobis, de quorum benignissimo patrocinio et liberalissima tutela laetantur scholae Dresdenses omnes? Sit igitur Vobis, Viri Ornatissimi, hic auctor Graecus, quem meis curis illustratum decentissime Vobis trado, et meae qualiscunque doctrinae et summae meae erga Vos pietatis testis, simulque voti mei ingenui interpres, ut mihi suffragiis Vestris honorificis ornato munus scholasticum aliquando

in hac urbe contingat. Omni enim, et, ut spero, non infelici opera in eo elaborabo, ut, si Vestro me praesidio adiuveritis, hoc me non plane indignum esse censeatis. Ceterum Deum Optimum Maximum precibus ardentissimis oro rogoque, ut Vos Scholarum Dresdensium Tutores et Praesides longe meritissimos una cum gentibus Vestris spectatissimis omni felicitatis humanae genere ornare pergat,

Nominibus Vestris Splendidissimis

Dresdae,
mense Augusto,
MDCCCV.

addictissimus

JOANNES GOTHOFREDVS REIFF.

I.

NICOLAI RIGALTII

AD

ARTEMIDORI ONEIROCRITICA

NOTAE.

Ad lib. I. pag. I.

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ ΔΑΛΔΙΑΝΟΥ.] Artemidori mixtum genus et patria duplex, Ephesus et Daldia. Illa paterna, haec vero materna. Fuit itaque semi-Ephesius et semi-Daldianus: quo modo Cyrum semi-Medum et semi-Persam, Pallanta semi-Arcadem et semi-Sabellum fuisse legimus. Nimirum, quamvis in genere monstrando princeps sit partis paternae praerogativa, tamen et a materna quoque origine patriae partem trahimus. Ideoque pia cogitatione Antiocheni privilegium illud ab Impp. indulgeri sibi flagitaverunt, ut quos patris conditio nullius vindicaret iuri civitatis, ii ex materno genere curialibus adscriberentur. Quod et lege sancitum XXII. Codicis lib. X. de Decurionibus. Grato igitur in matrem animo Artemidorus Δαλδίαν, πόλισμα Λυδίας, ἀπὸ οὐ σφόδρα ἐλλόγιμον, maternam originem, nominis sui fama inclarescere optavit; et qui multis antea

libris editis Ephesium se inscripserat, hîc Daldianus dici voluit. Θρεπτήρια, inquit, οὔσῃ μοι πατρίδι πρὸς μητρὸς ταῦτα ἀποδίδωμι αὐτῇ. Sed aliam quoque adsciti huiusce cognominis rationem innuere ipse videtur sub finem lib. II. nempe quod ab Apolline Mysta, qui Daldiae in Lydia praecipue colitur, monitus animum ad haec oneirocritica conscribenda appulit. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἐν Δαλδίᾳ Ἀπόλλωνα, ὃν Μύστην καλοῦμεν ἡμεῖς πατρῴῳ ὀνόματι, ταῦτά με προτρέψασθαι τῆς σῆς ἀρετῆς καὶ σοφίας προνοουμένων. Tertia fortean ratione probari possit Artemidorum Daldianum indigetari voluisse, differentiae caussa. nam Artemidorum quendam Ephesium Geographum fuisse invenio apud Strabonem, Athenaeum et alios, sed praecipue apud Marcianum Heracleotam, qui ab eo multa passim excerpsit, ut initio libri sui palam et ingenue fatetur. Τὴν εἰς σὲ ποιούμενος Ἀρτεμίδωρος ὁ Ἐφέσιος γεωγράφος ἐν ἑνδεκάτοις τῆς γεωγραφίας βιβλίοις τὸν περίπλουν ὡς ἐνῆν μάλιστα δυνατὸν συνέγραψεν. Sed alius iste et Daldiano antiquior. vixit enim Cleopatrae temporibus circa annum ab u. c. DCXLIX. C. Mario II. et C. Flavio Fimbria Coss. Olympiade CLXIX. si numeri apud Marcianum integri, sic enim ille: Ἀρτεμίδωρος δὲ ὁ Ἐφέσιος γεωγράφος κατὰ μὲν τὴν ἑξηκοστὴν ὀλυμπιάδα γεγονὼς, etc. At Daldianum nostrum Hadriani et Antonini Pii temporibus vixisse ab ipso discere est, c. XXIIX. et c. LXVI. lib. I. quum ait se nosse agonistas, qui ad certamen quinquennale in Hadriani honorem ab Antonino Pio institutum Puteolos et Smyrnam se contulerant. οἶδα δέ τινα σταδιέα, ὃς μέλλων ἀγωνίζεσθαι Πυθίοισι τὰ ἐν Ἰταλίῃ ἀχθέντα ὑπὸ βασιλέως Ἀντωνίνου ἐπὶ τῷ παρὰ Ἀδριανῷ, ἔδοξε τυφλὸς γεγονέναι, καὶ ἐνίκησεν. Item: οἶδα δέ τινα ὑδαρηδὸν ἐν Σμύρνῃ μέλλοντα ἀγῶνα τὸν Ἀδριανοῦ ἀγωνίζεσθαι, ὃς ἔδοξε λαυόμενος ὕδωρ, μὴ εὑρίσκειν ἐν τῷ βαλανείῳ. Lucianus, qui Marci Antonini Philosophi principatu scribebat, nebulonis cuiusdam imperiti somnium ridens libro, qui inscribitur Philopatris, mentionem facit Aristandri et Artemidori: ἦν δ' ἐγὼ κατὰ

μὲν τὰ Ἀριστάνδρου καὶ Ἀρτεμιδώρου, οὐ καλῶς ἀποβήσονται. ταῦτά γε παὶ ἐνύπνια ἐν ὑμῖν, ἀλλὰ σὺ μὲν τὰ χρέα πληθυνθήσεται ἀναλόγως τῆς ἀποδόσεως, οὗτος δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦ ὀβολοῦ γε στερηθήσεται, ὡς πολλοῦ χρυσίου ὑποφηκώς etc. paullo post: ἦν δ' ἐγὼ πρὸς Κράτωνα, μῶν καλῶς πάντα ἐξηγήνισα ἵν' εἶπω τὶ κωμικευσάμενος, καὶ οὐ κατὰ Ἀρίστανδρον τὸν Τελμισσέα καὶ Ἀρτεμίδωρον τὸν Ἐφέσιον ἐξίχνευσα ταῖς ὀνείρασιν; Tertullianus vero, qui paullo post sub Severo vixit, libro de Anima c. XLVI. inter multos quos illic enumerat somniorum interpretes, hunc nostrum non citat: forte quia antiquissimos tantum recensere voluit. Hoc amplius de Artemidoro apud Suidam: Ἀρτεμίδωρος Δαλδιανὸς, πόλις δέ ἐστι Λυδίας ἡ Δάλδις, φιλόσοφος ἔγραψε ὀνειροκριτικὰ ἐν βιβλίοις τέσσαρσιν, οἰωνοσκοπικὰ καὶ χειροσκοπικά. Medicinae quoque cum operam dedisse ex his V. libris perspicuum fit. Quod autem IV. tantum Artemidori Oneirocriticorum libros agnoscat Suidas, mirum nemini videri debet; neque hodie plures exstant, si bene putemus. Quatuor enim libris ὀνειροκριτικὰ καὶ ὀνείρων κρίσεως comprehenduntur: sed iis subiunctae sunt ὀνείρων ἀποβάσεις, qui liber hodie quintus oneirocriticorum perperam inscribitur. nec editus quidem fuit ab Artemidoro cum quatuor oneirocriticis, sed aliquanto post, ut ipse testatur in praefatione ad filium, quum ait: ἄξιον μὲν ἴσως, ὦ τέκνον, ἐγκαλεῖν τῆς βραδυτῆτος ἡμῖν, εἰ διὰ χαθυμίαν ἐγένετο. etc.

ΚΑΣΙΩ ΜΑΞΙΜΩ.] Quis fuerit hic Cassius Maximus, an praeses, an legatus, an vero consul, expedire haud facile est. nam in historiis quae nobis Artemidori tempora repraesentant Cassii quidem multi, multi item Maximi occurrunt, sed Cassii Maximi nulli. nisi forte dicamus mendum hîc subesse, legendumque: ΓΑΒΙΩ, vel ΤΑΤΙΩ ΜΑΞΙΜΩ. lubricus certe error pro TATIO vel GAVIO scripsisse vel excepisse quasi dictantem CASIO. Iulius Capitolinus Gavium Maximum praefectum praetorii usque ad XX. annum sub Antonino Pio pervenisse, virum seve-

rissimum, eique Tatium Maximum successisse refert. Sed abstineo. Quisquis tandem ille sit, virum illustrem et eloquentem fuisse plerisque in locis praedicat Artemidorus, ut in praefatione lib. I. τί γὰρ καὶ δεῖ λόγων ἄνευ τῶν πραγμάτων αὐτῶν πρὸς σὲ τὸν οὕτω μὲν δεινὸν εἰπεῖν, ὡς οὔπω τὶς εἰς ἀνθρώπους τῶν Ἑλλήνων παρῆλθεν. et lib. II. αἰτοῦμαι δὲ παρὰ σοῦ τὴν τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν, καὶ τῷ ἀκριβεῖ τῶν κρίσεων, ἐφ' ᾧ καὶ μέγα φρονῶ, παρακολουθεῖν· κατὰ τὴν φράσιν δὲ μὴ παραβάλλειν τοῖς σοῖς λόγοις. Sub finem eiusdem lib. eum vocat ἀνδρῶν σοφώτατον, eiusque ἀρετὴν καὶ σοφίαν laudat. et initio lib. IV. ἐπειδὴ κατὰ δαίμονα καὶ τὴν τοῦ κρατίστου Κασίου Μαξίμου σπουδὴν προετράπην ὀνειροκριτικὰ βιβλία ποιήσασθαι, etc.

Pag. II.

Ἀνεπιφθόνως τὲ ἀλλὰ καὶ μετὰ κατασκευῆς.] commodior sensus videtur si legas: ἀν. τε ἅμα καὶ.

Καὶ τὴν τῶν ἐπιτελεσμάτων.] ἀποτελεσμάτων.

Ὀνειροκριτικά.] Somniorum interpretamenta. Vetus Glossarium: ὀνειροκρίτης, *coniector, somnisolutor, somniorum interpres.* ὀνειροπόλος, *somniortator. ms. somniportator.* Didymus ad I. Iliad. ὀνειροπόλον, τὸν δι' ὀνείρων μαντευόμενον. Oneirocritica scripsere ante Artemidorum plerique [melius: plurimi]: Artemon Milesius, Antiphon, Apollodorus Telmissensis, Apollonius Attalensis, Aristander Telmissensis, Aristarchus, Alexander Myndius, Cratippus, Demetrius Phalereus, Dionysius Rhodius, Epicharmus, Geminus Tyrius, Hermippus, Nicostratus Ephesius, Phoebus Antiochenus, Philochorus, Panyasis Halicarnasseus, Serapion, Strato.

Pag. III.

Ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἔστιν ὅτε βιβλίον.] L. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἔστιν ὅ, τι βιβ.

Pag. V.

Καὶ ἐν ἄλλοις γέγραπταί μοι.] Nempe in praefatione libri IV.

Ὄνειρος ἐνυπνίου διαφέρει.] Suidas: Ἐνύπνιον, ἐφ' ὅσον τις ὕπνοῖ, ὄνειρος δὲ παρομίων τῶν ὕπνων. quod ex hoc Artemidori loco desumtum, et pleraque alia, ut deinceps notabimus.

Ὁ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιόν τε ὢν, ἐνεργεῖ καὶ, ὧν εἰς ἐπίστασιν.] Legendum videtur ut emendavit in codice suo Isaac. Casaubonus: ὁ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιόν τε ὢν ἐνεργεῖ ἄγων εἰς ἐπίστασιν, etc.

Pag. VI.

Ὀνόματος αὐτῷ τεθέντος ἀπ' ἀρχῆς παρὰ τὸ εἴρειν.] Suidas: ὄνειρον ἐγείρων καὶ ὀρίνων τὴν ψυχήν, ἢ παρὰ τὸ εἴρειν ὅ ἐστι λέγειν. nonnulli tamen legendum putant, παρὰ τὸ ὂν εἴρειν. Cum hoc vero Artemidori capite operae pretium erit conferre et componere Macrob. c. III. lib. I. in Somnium Scip.

Pag. VII.

Ἅμα νοηματικῶς εἰπεῖν.] Liber Is. Cas. ἅμα νοήματι ὡς εἰπεῖν.

Pag. VIII.

Καθίζειν εἰς χρείας.] Glossae veteres: Χρεῖαι ἐν αἷς ἀποστατοῦμεν, Latrinae.

Pag. IX.

Ἀτὰρ δὴ καὶ δημοσίων ἐνδεῶν τε.] Liber Is. Cas. ἀτὰρ δὴ καὶ δημοσίων ὀνείρων τε καὶ κοσμικῶν.

Pag. X.

Καὶ γίνεται οὐ καὶ ἰδιώτης ὁ ἰδών.] Sic habebat editio Aldina. at in libro Is. Cas. καὶ γίνεται εἰ καὶ ἰδιώτης ὁ ἰδών.

Πανυάσιδι τῷ Ἁλικαρνασεῖ.] Huius somniorum Interpretis plerique e veteribus meminere. Clemens Alexandrinus, Arnobius, Athenaeus, Macrobius, Suidas et alii.

Γίνεται γὰρ ὡς τοῖς εὐπόροις τὸ ἀκούειν.] Longe aberrat interpres. Legendum videtur, τὸ ἀκούσιον. Loquitur Arte-

midorus de insomniis quae contraria qualitati aut conditioni somniantium accidunt, puta si dives aliquid sibi videre videatur quod suae voluntati obstet; divites enim posse dicimus quidquid volunt. et ipse Artemid. cap. V. τοὺς εὐπόρους, inquit, πτερὰ φαμὲν· ἔχειν. at nihil magis contrarium τῷ εὐπόρῳ quam τὸ ἀκούσιον.

Pag. XI,

Ἐπειδὴ ὅταν λέγωσιν.] Legendum: ἐπειδὴ ὅ, τι ἂν λέγωσιν.

Ἐκ τῆς οἰκείας διανοίας προτεθειμένον σκοπόν.] Feliciter hunc locum restituit vir divini ingenii Is. Casaubonus: ἐκ τῆς οἰκίας δι' ἀέρος πρὸς τεθειμένον σκοπόν.

Pag. XII.

Τούτους γὰρ μόνους ἐν νεκρῶν δείπνοις οὐ καλοῦσιν οἱ προσήκοντες.] Suspendio vitam finire turpissimum genus mortis. Plinius lib. II. c. LXIV. poenam praeposteram vocat, *Homines*, inquit, *torquet laquei poena praepostera, incluso spiritu cui quaereretur exitus.* Virgilius *informe letum*, lib. XII. Aeneid.

Et nodum informis leti trabe nectit ab alta.

Quod autem in feralibus epulis suspendiosos non nominari ait Artemidorus, id ex libris pontificalibus fluxisse videtur, quibus cautum fuisse notat Servius, ut qui laqueo vitam finisset insepultus abiiceretur. et Varro ait: *Suspendiosis quibus iusta fieri ius non sit, suspensis oscillis veluti per imitationem mortis parentari.* quod fortasse ad ludibrium et deridiculi gratia fiebat.

Κάμηλος οἱονεὶ κάμμηρος.] Quin potius doctissimo Varroni credimus, qui Camelum suo nomine Syriaco in Latium venisse ait lib. IV. de lingua Lat.

Ὡς φησιν Εὔηνος.] Evenus Parius poëta antiquissimus, Elegias scripsit. cognomines autem fuere duo; sed iunior maiorem indeptus est gloriam. unde suspicari licet huius

esse plerosque versus qui passim laudantur a Platone, Aristotele et aliis. Suidas: *δύο ἀναγράφουσι * γεγράφθαι Εὐήνους ἐλεγείων ποιητὰς, καὶ ἀμφοτέρους Παρίους.* Harpocratio: *δύο ἀναγράφουσιν Εὐήνους ἐλεγείων ποιητὰς ὁμωνύμους ἀλλήλοις, καθάπερ Ἐρατοσθένης ἐν τῷ περὶ χρονογραφιῶν ἀμφοτέρους λέγων Παρίους εἶναι. γνωρίζεσθαι δέ φησι τὸν νεώτερον μόνον. μέμνηται δὲ θατέρου αὐτῶν καὶ Πλάτων.* Parium Evenum in poemate *ὑποθήκας καὶ παραινέσεις* invenisse asserit in Phaedro Socrates: *τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εὔηνον εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν; ὃς ὑποθήκας τε πρῶτος εὗρε καὶ παραινέσεις; οἱ δὲ αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν, μνήμης χάριν, σοφὸς γὰρ ἀνήρ.*

Pag. XIV.

Ὡς Ἀριστοτέλης διαπορῶν.] Lib. *περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντ.* insomnia dici non debere *θεόπεμπτα* sed tantum *δαιμόνια* contendit ex eo, quod non solum homini sed et aliis quoque animalibus accidant. *Ὅλως δ'* inquit, *ἐπεὶ, καὶ τῶν ἄλλων ζώων ὀνειρώττει τινὰ, θεόπεμπτα μὲν οὐκ ἂν εἴη τὰ ἐνύπνια, οὐδὲ γέγονε τούτου χάριν· δαιμόνια μέν τοι· ἡ γὰρ φύσις δαιμονία, ἀλλ' οὐ θεία.*

Μὴ δεῖν διαφέρειν.] Scribe: *μηδὲν διαφέρειν.*

Ἐπεὶ αἵ γε ἄμετροι τροφαί.] Elegantissime hoc explicat Clemens Alexandrinus lib. II. Paedag. c. IX.: *ἐρυγαὶ δὲ οἰνοβαρεύντων, καὶ τῶν ἀποσεσαγμένων ταῖς τροφαῖς οἱ ῥωχμοὶ, καὶ τὸ ῥέγχειν τοῖς στρώμασιν ἐνειλημμένον, γαστέρων τε στενοχωρουμένων βορβορυγμοὶ τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς κατέχωσαν ὄμμα, φαντασιῶν μυρίαις τῆς διανοίας ἐμπιμπλαμένης· αἰτία δὲ ἡ περιττὴ τροφὴ, τὸ λογιστικὸν εἰς ἀναισθησίαν καθέλκουσα.* Tertullianus lib. de anima c. XLVIII.: *Certiora et colatiora somniari affirmant sub extimis noctibus, quasi iam emergente animarum vigore prodacto sopore.*

Σύρων τινῶν τῶν τὴν Ἀστάρτην σεβομένων.] Astarte vetustissimum nomen Syriae numen fuisse notat Tertullianus Apol. c. XXIV.: *Unicuique etiam provinciae et civitati suus*

Deus est, ut Syriae Astartes. Phoenicib. et Sidoniis alii tribuunt: Achilles Tatius initio Leucipp.: ἐνταῦθα ἡμῶν ἐκ πολλοῦ χειμῶνος, Σώστρατε, ἔθυον ἐμαυτῷ τῇ τῶν Φοινίκων, καλοῦσιν αὐτὴν Ἀστάρτην οἱ Σιδώνιοι. Suidas: Ἀστάρτη ἡ παρ' Ἕλλησιν Ἀφροδίτη λεγομένη, θεὸς Σιδωνίων. Ioannes Xiphilinus Sermone εἰς τὴν τοῦ σταυροῦ προσκύνησιν· Καὶ προσκυνήσασαν τῇ Ἀστάρτῃ καὶ τῷ Χαμὼς ὅ ἐστι Σιδωνίων βδέλυγμα.

Ἐν οἷς ὅ γράμματά τινα.] Scribe ut in lib. Is. Cas. ἐν οἷς εἶσιν γρ.]. .

Pag. XVII.

Χεῖρες δὲ αἱ πράξεις εἴρηνται,] Manus opificis pro opere ipso. ut apud Propert. lib. III. Eleg. XX.:

Aut certe tabulae capient mea lumina pictae,
Sive ebore exactae seu magis aere manus.

Himerius in excerptis per Photium: Χρυσῷ μὲν ἀσπὶς ἀστράπτουσα, καὶ τὴν Ἡφαίστου μιμοῦσα χεῖρα τοῖς θαύμασιν. Inde opifices ἀποχειροβίωτοι Luciano.

Pag. XIX.

Ὡς υἱοὺς ἡ λύπη παῖς πατρὶ πάντα χρόνον.] Huius versus autorem Plutarchus, Evenum poetam, de quo nonnulla supra diximus, laudat lib. περὶ τῆς εἰς τὰ ἔκγονα φιλοστοργ. ψελλιζόντων καὶ συλλαβιζόντων ἠκροῶντο, καὶ κώμους καὶ πότους καὶ ἔρωτας αὐτῶν οἱ ἄνθρωποι πλημμελούντων ἐπῄδον, ὥστε ἐπαινεῖσθαι καὶ μνημονεύεσθαι τοῦ Εὐήνου τοῦτο μόνον, ὡς ἐπόγραψεν:

Ἴδε ὅση λύπη παῖς πατρὶ πάντα χρόνον.

atque hinc emendandum Artemidorum censet Is. Casaubonus legendumque: Εἶδεν ὅση λύπη etc.

Τὰ δὲ θηλυκὰ πρεπικὸς ἐπιδεῖται.] Pomponius l. I. D. soluto matrim. Reipublicae interesse ait dotes mulieribus conservari, *quum dotatas esse feminas ad subolem procreandam, replendamque liberis civitatem, maxime sit necessarium.* ideoque tenentur patres filias dotare. et ipsae iure

quodam suo dictae promissaeve dotis persecutionem habent. Sic Martialis disertissimo epigrammate IX. lib. VII. postquam multa ad Aulum pertinere dixit, addidit

Dotem iam grandis filia poscit, et hoc.

ipse Artemidorus lib. IV. c. XLI. filiam cum creditore comparat: δανειστὴς καὶ θυγάτηρ τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον· ἐπειδήπερ καὶ ἡ θυγάτηρ μετὰ ἀνάγκης ἀπαιτεῖ, καὶ ὅταν μετὰ πολλῶν ἀνατεραφῇ φροντίδων, ἀπαλλάσσεται λαβοῦσα περίκα ὡς δανειστής.

Pag. XX.

Παντὶ σώματι ἀσκοῦντι.] Scribe: παντὶ σώματα ἀσκοῦντι.

Μικρὰ δὲ παραστήσομαι.] Scribe: παραιτήσομαι.

Pag. XXI.

Ἐρανάρχην.] Eranarcham vocat praefectum erano colligendo. Ἔρανος in vetere Glossario, *stipes sodalium*. Suidas: Ἔρανα, δῶρα τὰ ἐκ συλλογῆς. Item: ἔρανος, ἡ ἐκ κοινοῦ ἑστίασις, ἢ ἐμπολή, εἰσφορὰ, συλλογή. Scholiast. Homeri ad illa verba Odyss. A.:

— — — — τίπτε δέ σε χρεώ;

Εἰλαπίνη, ἢ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστίν.

ὁ ἔρανος, inquit, ὡς ἕκαστος τὶ κομίσειεν, τὸ ἀπὸ συμβολῆς δεῖπναν.

Χρήματα κεφάλαια καλεῖται.] Glossae veteres: κεφάλαιον ἐπὶ δανείου, *Sors, summa*. Iulius Pollux l. III. c. IX.: καλεῖται δὲ τὸ μὲν κεφάλαιον, ἀρχαῖον· τὸ δὲ ἔργον, τόκος. Suidas: κεφάλαια, τὰ χρήματα. Idem: καὶ τὸ κεφάλαιον τὸ μὲν βασιλικὸν χρυσίον παρὰ Αἰσχίνῃ· παρείληπται δὲ καὶ ἐπ' ἀργυρίου. Idem: κεφάλαια παραλαμβάνεται ἐπὶ γράμματος, καὶ λόγου, καὶ ἀργυρίου. Idem: ἀρχαῖα, τὰ κεφάλαια τῶν χρεῶν. Idem: ἐχρήσαντο οἱ ῥήτορες τῷ ἀρχαίῳ ἐπὶ τοῦ δανειζομένου τὸ ἀργύριον, ὅπερ ἔνιοι κατά τινα συνήθειαν κεφάλαιον ὀνομάζουσι. Ipse Artemidorus hoc lib. c. XXXVI. πολλὰς κεφαλὰς κτήσασθαι, καὶ οὐσίαν πολλήν. et c. XXXVII. ἀπώλεια τῶν κεφαλαίων. et alibi. Sic Latinis *ca-*

put pro vectigali, ut apud Iuvenalem: *Binas qui capitẽ summas exegit.* Sic et *capita.* quod alii notavere.

Ἀλλοτρίαις θρίξιν αἱ γυναῖκες χρῶντου.] Alienis capillis turritum verticem aedificant, νικηφοῖς ἐνδιδύσκουσαι πλοκάμοις τὸ κράνιον, ut loquitur Clemens Alex. l. III. Paed. c. XII. Ovid. Amor. l. I. Eleg. XIV.:

Nunc tibi captivos mittet Germania crines,
Culta triumphatae munere gentis eris.
O quam saepe comas aliquo mirante rubebis,
Et dices, emta nunc ego merce probor.
Nescio quam pro me laudat nunc iste Sicambram, etc.

Τοῖς περὶ Διόνυσον τεχνίταις.] Aristoteles lib. III. Rhetor. c. II.: οὐ γὰρ ἂν μητραγύρτην αὐτὸν καλεῖν, ἀλλὰ δᾳδοῦχον· ἄμφω γὰρ περὶ θεόν· ἀλλὰ τὸ μὲν τίμιον, τὸ δὲ ἄτιμον, καὶ οἱ μὲν διονυσοκόλακας, αὐτοὶ δὲ αὑτοὺς τεχνίτας καλοῦσι. Idem Probl. sect. XXX. 9.: οἱ Διονυσιακοὶ τεχνῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πονηροὶ εἰσὶν, ὅτι ἥκιστα λόγου σοφίας κοινωνοῦσι. Aelian. l. XI. Hist. anim. c. XIX.: Παντεδίδας ὁ Λακεδαιμόνιος ἀναστείλας διὰ τῆς Σπάρτης ἰέναι τοὺς ἐς Κύθηρα ἀφικόντας τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, εἶτα καθήμενος ἐν τῷ ἐφορείῳ ὑπὸ κωνῶν διεσπάσθη. Vid. Pollux l. III. c. XXX.

Pag. XXII.

Κομεῖν μὲν γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι ἐστίν.] Suidas: κομμωτίζω, τὸ ἐπιμελοῦμαι. Κομμὸς, περίεργος κόσμησις. Vetus Glossarium ms.: Κομμὸς ἡ μεγαλοφροσύνη, καὶ ἡ περιφάνεια. Κομμεῖν, τὸ σῶμα ὡραΐζειν, ἐπεὶ καὶ κομμωτικὴν λέγουσι τὴν κοσμοῦσαν καὶ ἐμπλέκουσαν. καὶ τὸ κομμῆσαι, τὸ ἐπιμέλειαν ἀξιῶσαι.

Ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ χαίτῃ ἵππεία δεσμεύεται.] M. Cicero Tuscul. V. ubi de Damocle: *In hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari seta equina appensum demitti iussit, ut impenderet illius beati cervicibus.* Nec solum ex pilis de cauda equina vulsis funos fiebant, sed etiam e ca-

pillo muliebri. Vitruvius l. X. c. XVI.: *Namque fiunt in capitibus foramina, per quorum spatia contenduntur capillo, maxime muliebri, vel nervo, funes qui magnitudine ponderis lapidis quem debet ea ballista mittere ex ratione gravitatis proportione sumuntur.* Iulius Capitol. in Maximino iuniore, tanta fide Aquileienses contra Maximinum pro Senatu fuisse refert, ut funes de capillis mulierum facerent, quum deessent nervi ad sagittas emittendas: quod aliquando Romae dicitur factum.

Ἔρια δὲ ἀντὶ τριχῶν ἔχειν νόσους μαυρὰς καὶ φθίσιν προαγορεύει.] Ex tabe scilicet plerunque diffluunt capilli. Hippocrates in Coacis: ὅσοισι τῶν φθισικῶν αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέουσι ἀπὸ διαῤῥοίης ἀπόλλυνται. Idem l. II. de Morbis: τούτοις ἢν μὲν αἱ τρίχες ἤδη ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, καὶ ψιλῶται ἤδη ἡ κεφαλὴ ὡς ἐκ νόσου, etc. Celsus l. III. c. XXII.: *Tertia tabis species longeque periculosissima, quam Graeci φθίσιν nominaverunt, oritur fere a capite, inde in pulmones destillat, etc.*

Pag. XXIII.

Ὅτι μηδενὸς ἐπιλαβέσθαι παρέχουσιν.] Posidippus Epigram. εἰς ἄγαλμα τοῦ Καιροῦ l. IV. Antholog.:

Ἡ δὲ κόμη, τί κατ' ὄψιν ὑπαντιάσασιν λαβέσθαι,
Νὴ Δία τἀξόπιθεν πρὸς τί φαλακρὰ πέλει;
Τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με ποσσὶν,
Οὔτις ἔτ' ἰμαίρων δράξεται ἐξόπιθεν.

Ξυρᾶσθαι δὲ δοκεῖν τὴν κεφαλὴν — ἀγαθόν.] Isiaci sacerdotes caput funditus deradere solebant, quod Graeci dicunt ξυρεῖν ἐν χρῷ. Apulei. Miles. X.: *Tunc influunt turbae sacris divinis initiatae, viri feminaeque omnis dignitatis et omnis aetatis, linteae vestis candore puro luminosi: illae limpido tegmine crines madidos obvolutae, hi capillum derasi funditus vertice praenitentes.* hos Martialis calvos liuigeros nuncupavit l. XII. epigr. XXIX.:

Linigeri fugiunt calvi sistrataque turba.

iisdem λινοστολίαν καὶ ξύρησιν tribuit Plutarch. l. de Is. et Osir.: οὔτε γὰρ φιλοσόφους παγωνοτροφίαι, ὦ Κλέα, καὶ τριβωνοφορίαι ποιοῦσιν, οὔτε Ἰσιακοὺς αἱ λινοστολίαι καὶ ξύρησις.

ξύρασθαι.] Glossae veteres: ξυρὸν κουρίμς, *Trauer.* ms. *Craber.* legendum; *Glaber.*

Ναυαγήσαντες μὲν γὰρ ξυρῶνται οἱ ἄνθρωποι.] Τὸ ξύρασθαι naufragorum ultimum votum. Petron. Arbit. *Audio enim non licere cuiquam mortalium in nave neque ungues neque capillos deponere, nisi cum pelago ventus irascitur.* Quem morem iam pridem observaverat eruditissimus Brodaeus ad illud Lucillianum lib. VI. Anthol.

Σωθεὶς ἐκ πελάγους Λευκίλλιος, ὧδε κέκαρμαι
Τὰς τρίχας ἐκ κεφαλῆς· ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχω.

Pag. XXIV.

Καὶ γὰρ ὀνυχίζεσθαι φαμὲν τὸν ἐπὶ βλάβῃ ὑπό τινος ἐξαπατηθέντα.] Suidas: ὀνυχίζεται, ἀκριβολογεῖται· οὕτως Ἀριστοφ. ἐν δὲ τῇ συνηθείᾳ τὸ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ ἐξαπατηθῆναι. καὶ ἀπονυχιῶ σοῦ τὰν πρυτανείαν εἰτία, ἀντὶ τοῦ ἀφαιρήσομαι. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὀνυχιζομένων. Idem in Ἀπονυχιῶ. Atque hunc loquendi modum Gallico nostro idiomate usurpamus. ad verbum autem ὀνυχίζεσθαι est, ungues demere, ungues facere; sic enim exponunt veteres Glossographi. inepte igitur verterat Cornarius: *unguibus conscalpi.*

Μέτωπον ἠλκωμένον αἰσχύνην δηλοῖ.] Eoque sensu accipi debet apud Martialem attrita frons l. VIII. Ep. LIX.:

Lippa sub attrita fronte lacuna patet.

et apud Iuvenal. Sat. XIII.:

— quando recepit
Eiectum semel attrita de fronte ruborem?

Frontem pudoris templum esse ait auctor Glossarum ad illud Persii Sat. V.:

— exclamet Melicerta perisse
Frontem de rebus.

Χάλκεον δὲ ἢ σιδήρεον ἢ πάνυ μέτωπον, etc.] Ore ferreo esse dicuntur impudentes. Sic Catullus de moecha putida:

Quod si non aliud potest, ruborem
Ferreo canis exprimamus ore.

Ὥστα ἔχειν πλείονα ἀγαθὰν τῷ βουλομένῳ κτήσασθαί τινα ὑπακουσόμενον.] Eorum aures in nostra potestate nos habere dicimus, qui nobis loquentibus attenti et obedientes esse solent. Sic in Milite glorioso Sc. *Voluptas*, Pyrgopolinices ait:

— operam do tibi,
Loquere, aures meas profecto dedo in ditionem tuam.

et in Pseudolo Sc. *Si de damnosis:*

Fac sis vacivas Pseudole aedis aurium,
Mea ut migrare dicta possint quo volo.

et Trinumi Prologo:

— date vacivas aures, dum eloquar.

Lucianus eloquentiae vires sub Herculis Ogmii persona figurate notavit: cumque lingua subtilibus traiecta catenulis innumerae multitudinis aures revinctas trahere ad se finxit: ὁ γὰρ δὴ γέρων Ἡρακλῆς ἐκεῖνος ἀνθρώπων πάμπολύ τι πλῆθος ἕλκει ἐκ τῶν ὤτων ἅπαντας δεδεμένους. δεσμὰ δὲ εἰσὶν σειραὶ λεπτοὶ χρυσοῦ καὶ ἠλέκτρου εἰργασμέναι ἕρμοις ἐοικυῖαι τοῖς καλλίστοις. et ibidem aliquanto post: μηδὲ τοῦτο θαυμάσῃς εἰδὼς τὴν τῶν ὤτων ἁφὴ γλώσσης συγγένειαν.

Pag. XXV.

Μαστιγοῦσθαι δὲ τὰ ὦτα κακὰς ἀγγελίας ἀκούσεσθαι πάθη σημαίνει.] Mercurius in Amphitruone Sc. I.

Hinc enim mihi dextera vox auris ut videtur verberat.

So. Metuo vocis ne vice hodie hic vapulem quae hunc verberat.

Περὶ μυρμήκων.] Hic semel notandum quod saepicule in his libris observari possit, imperitos librarios ineptis titulis cohaerentia capita disiunxisse. delendum igitur hoc lemma, et quae sequuntur titulo περὶ ὄτων continua serie adscribenda.

Μύρμηκας εἰς τὰ ὦτα δοκεῖν εἰσπεφεύσεσθαι.] Plin. l. XXVIII. c. IV. Si quod animal aurem intraverit, et exspuatur, exire ait. et l. XXIX. c. ult. Si quod animal aurem intraverit, praecipuum remedium esse murium fel aceto dilutum. Q. Seren. Sammonicus lib. de pris. med.:

Si vero incantas animal penetraverit aures,
Proderit admisto pavidi fel muris aceto.

Σοφισταῖς ἀγαθόν.] Bonum esse ait Artemidorus et prosperum Sophistis insomnium, si aures suas formicas intrasse somniaverint. forte quod huiusmodi somnium pueros qui ad ipsos discendi gratia commeabunt ἀνηρίθμους καὶ ἀμέτρους fore portendat. quales formicas describit Theocrit. Idyll. XV. indeque magnos illos sophistas futuros, scilicet μεγαλομίσθους, δημοτελεῖς, πανδήμους, παγκοίνους. Sic enim illustriores sophistae a Iul. Polluc. nuncupantur l. IV. c. VI. ceterum Sophistae appellatio anceps et ambigua est. Suid.: Σοφιστής, ἀπατεών· παρὰ τὸ σοφίζεσθαι, ἤ ἐστι λόγοις ἀπατᾶν· λέγεται δὲ σοφιστὴς καὶ ὁ διδάσκαλος, ὡς σοφίζων. Vetus Glossarium: Σοφιστής, *disertor, sophista.* ms. *deceptor, sophista, praeceptor, orator.*

Ὅμοιοι γάρ εἰσι μύρμηκες τοῖς φοιτῶσιν ἀκουσομένοις μισηκλείοις.] Quidquid enim in pueris discentibus desiderari potest, id in formicarum natura reperire est. quippe haec animalcula τῶν ἐντόμων ζώων ἐργατικώτατα operantur et noctu plena luna: in opere labor, sedulitas, concursatio; diligens cum obviis quaedam collocutio, atque percontatio. condunt frumenta formicae hiemis memores: in iisque notat Aristoteles ἀπόθεσιν τῆς τροφῆς καὶ ταμιείαν. ideoque dictae

frugilegae, γενναῖοι οἰκονόμοι καὶ φρενῆρες. quibus scilicet τὸ ἀθελουργὸν καὶ τὸ ἀθελόπονον πάρεστι ἀπροφασίστως καὶ ἄνευ τινὸς ὑποστολῆς ἀθελοκακούσης καὶ σκήψεως εἰς ἣν ὑποχωρεῖ τὸ βάδυμον. unde et pigros ad formicam mittit Sapiens, *Parvula nam exemplo est magni formica laboris*, et *Formica tandem quaedam expavere magistra.* οὐδὲν γὰρ οὕτω μικρὸν ἡ φύσις ἔχει μειζόνων καὶ καλλιόνων κάτοπτρον, ἀλλ' ὥσπερ ἐν σταγόνι καθαρᾷ πᾶσης ἔνεστιν ἀρετῆς ἔμφασις· ἔνθ' ἔνι μὲν φιλότης, τὸ κοινωνικόν· ἔνι δὲ ἀνδρείας εἰκὼν τὸ φιλόπονον. ἔνεστι πολλὰ μὲν ἐγκρατείας στίγματα, πολλὰ δὲ φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης. Aristoteles l. IX. H. anim. c. XXXVIII. Plin. l. XI. c. XXX. Ovid. VI. Metam. Virgil. Horat. Iuvenal. Aelian. l. II. hist. an. c. XXV. et l. IV. c. XLIII. Plutarch. πότερα τῶν ζώων φρονιμώτερα. Horapollo in Hieroglyph.

Γῆς τε γάρ εἰσι παῖδες.] Inde est quod Apulei. formiculam illam parvulam *ruricolam* vocat l. VI. Metam. et Phaedrus l. IV. *rusticam.*

Καὶ εἰς τὴν γῆν καταδύονται.] Earum solertiam in subeundis cavis belle expressit Aelian. H. A. l. VI. c. XLIII. σοφίᾳ δὲ ἄρα τὴν ὑπόγειον οἰκοδομίαν τήνδε ὑπεργάζονται σκολιωτάτην τοῖς ἐπιβουλεύουσι σφισὶ τῶν θηρίων πάροδον, καὶ δύσπορον, ἢ καὶ παντελῶς ἄπορον ἀποφαίνοντες. etc.

Ὦτα οὖν ἔχειν δοκεῖν φιλοσόφοις μόνοις ἀγαθόν· ὅτι μὴ ταχέως πινεῖ τὰ ὦτα ὁ ἶνος.] Inepta haec sunt, nisi legas: ὅτι δὴ ταχέως πινεῖ τὰ ὦτα ὁ ἶνος.

Αὗται γὰρ ὑπὲρ εὐμορφίας καὶ μέλανι χρίονται τὰς ὀφρύας.] Aristenaetus Epist. I. Laidis pulcritudinem curiose inspiciens, nigerrima eius supercilia fuisse ait: ὀφρὺς δὲ μέλαινα, τὸ μέλαν ἄκρατον. Plinius l. XXX. c. XV.: *Ovis formicarum supercilia denigrari cum muscis tritis tradunt.* Tertull. l. de habitu mul.: *Illum ipsum nigrum pulverem quo oculorum exordia producuntur.* nec solum supercilia sed et palpebras oculosque tingebant. Ovid. l. III. de Arte:

Nec pudor est oculos tenui signare favilla.

Plin. l. XI. c. XXXVII.: *palpebrae in genis homini utrinque; mulieribus vero etiam infectae cotidiano. tanta est decoris affectatio, ut tingantur oculi quoque.* Lucian. in Peristione Pythagor.: οὐδὲ χρῆται πρόσωπον λευκαίνουσα ἢ ἐρυθραίνουσα τοῦτο, ἢ μελαίνουσα ὀφρύας καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. eo pertinet etiam illud Tertull. l. de cultu fem. *oculos fuligine colliniunt.* et Arnob. l. II. adv. gent. *fuligine oculos obumbrant.* et B. Chrysostom. Panegyr. in Ioseph.: ψιμυθίῳ δὲ τὸ μέτωπον λευκαίνουσα καὶ μέλανι τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπογράφουσα. Pingebant autem supercilia, ut ea in arcum ducerent, et quasi lunarent. et Varro notat l. IV. de L. L. mulieres potissimum supercilia sua attribuisse Lunae.

Ἔθος γὰρ παλαιὸν ἐπὶ πένθει τὰς ὀφρύας ψιλοῦσθαι.] Nimirum in luctu homines supercilia ponunt aut etiam radunt, ut abiectiores et humiliores videantur. etenim supercilia maxime indicant fastum. Superbia aliubi conceptaculum, sed hîc sedem habet: in corde nascitur, huc subit, hinc pendet. nihil altius simul abruptiusque invenit in corpore ubi solitaria esset. Plin.

Pag. XXVI.

Ἐπειδὴ καὶ τὰ ὄμματα ψήφους ἔχει.] Pupilla enim in oculo est quasi ψῆφος sive gemma in anulo. alludit ad ambiguam significationem τοῦ ψήφους. ut c. V. l. II. ψῆφον γὰρ καλοῦμεν ὥσπερ λίθον τὸν ἐν δακτυλίῳ, οὕτω δὴ καὶ τὸν τῶν χρημάτων ἀριθμόν. Vetus Glossarium: ψῆφος ὁ ἀριθμός, *numerus.* ψῆφος ὁ λίθος, *gemma.*

Ἐοίκασι γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ πηροῖν.] Orbi et quasi cacci dicuntur parentes qui liberos amiserunt. Festus: *Orba est quae patrem aut matrem aut filios, quasi lumen, amisit.* Glossae: *Orbus,* πηρὸς, ἀφανὴς, τυφλός.

Ὀφθαλμοὶ τοῦ σώματος ἡγεμονικοί.] Cic. l. II. de N. D.: Oculi tanquam speculatores altissimum locum obtinent, ex quo plurima conspicientes fungantur suo munere.

Ὀφθαλμοὶ

Ὀφθαλμοὶ ἀδελφοί εἰσιν ἀλλήλων.] Ipse Artemid. sup. c. XXV. τὰ ὦτα ἀδελφά ἐστιν ἀλλήλων. Suidas: ἀδελφὰ, οἰκεῖα, ἁρμόζοντα, πρέποντα.

Εὐσέβεια.] Pialia. certamen quinquennale quod in Hadriani honorem ab Antonino Pio institutum fuisse scribit Spartianus.

Ἐν Ἰταλίᾳ.] Scilicet apud Puteolos, ut tradit idem Spartianus in Hadriano sub finem.

Pag. XXVII.

Λόγος δέ τις ἔχει ὡς ἄρα ὁ ποιητὴς Ὅμηρος τυφλὸς ἦν.] Caecum fuisse Homerum et a caecitate sic dictum vetus fabula est. Herodotus in Homeri vita: ἐντεῦθεν δὲ ἄρα τὸ ὄνομα Ὅμηρος ἐπεκράτησε τῷ Μελησιγενεῖ ἀπὸ τῆς συμφορῆς. οἱ γὰρ Κυμαῖοι τοὺς τυφλοὺς ὁμήρους λέγουσιν. ὥστε πρότερον ὀνομαζομένου αὐτοῦ Μελησιγενέος, τοῦτο γενέσθαι τοὔνομα Ὅμηρος. Plutarch. in eiusdem vita: μετωνομάσθη δὲ Ὅμηρος, ἐπειδὴ τὰς ὄψεις ἐπηρώθη· οὕτω δὲ καλοῦσι σί τε Κυμαῖοι ἄρα οἱ Ἴωνες τοὺς τὰς ὄψεις πεπηρωμένους, παρὰ τὸ δεῖσθαι τῶν ὁμηρευόντων, ἃ ἐστι τῶν ἡγουμένων. Christodorus Thebanus l. V. Antholog.:

— ἀμφὶ δ' ἄρ' ὀφρῦς
Ἀμφοτέρας προβλῆτας ἐΰσκοπος ἔπλασε τέχνη·
Οὔτι μάτην· φαίων γὰρ ἐρημάδες ἦσαν ὀπωπαί.
Ἀλλ' οὐκ ἦν ἀλαῷ ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι·
Ἔζετο γὰρ κενεοῖς χέρις ὄμμασιν, etc.

Alii vero caecum Homerum ab antiquis habitum fuisse aiunt, ὅτι οὐχ ἡττήθη ἐπιθυμίας, ἣ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἔρχεται. Videndus Suidas.

Διὰ τὸν Κύκλωπα μῦθον.] Scribe: διὰ τὸν περὶ Κύκλ. μ.

Pag. XXVIII.

Ἀλλοτρίους δὲ δοκεῖν ἔχειν ὀφθαλμοὺς, τυφλὸν γενέσθαι σημ.] Leonidas Epigrammatarius l. I. Antholog.:

Τυφλὸς ἀληθεύων χωλὸν πόδας ἠέρταζεν,
Ὄμμασιν ἀλλοτρίοις ἀντερανιζόμενος.

Τέκνον ἐκείνου παραλήψεται.] εἰς γάμον scilicet.

Προσπέμπειν τὰς χεῖρας.] Praetentare iter. *aller à tatons.* Plinius de cochleis l. XI. c. XXXVIII.: *Cochleis oculorum vicem cornicula bina praetentatu implent.*

Πολλὴν γὰρ εὐαισθησιν.] Scribe: εὐαισθησίαν, ut infra ἀναισθησίαν.

Διὰ γὰρ τῆς ῥινὸς ἀέρα ἐπισπῶντες οἱ ἄνθρωποι βελτίονα ὄντως ὠφελοῦνται.] Aristoteles l. I. H. A. c. XI : ἔστι προσώπου μέρος, τὸ μὲν ὂν τῷ πνεύματι πόρος, ῥὶς· καὶ γὰρ ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ ταύτῃ, καὶ ὁ πταρμὸς διὰ ταύτης γίνεται, πνεύματος ἀθρόου ἔξοδος, σημεῖον οἰωνιστικὸν καὶ ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων. Arnob. l. II. adv. Gent.: *Suspensum imbricem narium munctionibus mucculentis et spiritali commeabilem tractui.*

Δύο ἔχειν ῥῖνας, ἔτι στάσεις πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας οἰκείους σημ.] Delendum τὸ: ἔτι; obrepsit enim oscitanti librario per similem litterarum ductum sequentis vocabuli ἐστί.

Pag. XXIX.

Καὶ γὰρ ἐν τοῖς πένθεσι, λαμβάνουσι τὰς παρειὰς οἱ ἄνθρωποι.] Morem hunc notavere viri docti ad illud caput legis XII.: MULIERES GENAS NE RADUNTO.

Τὰς δὲ σιαγόνας πρὸς ἀποθήκας ληπτέον.] Etenim in maxillis ut in loculis et apothecis repositi sunt dentes.

Παιδὶ δὲ νέῳ κομιδῇ θάνατον σημαίνει, διὰ τὸ προλαβεῖν τὴν ἡλικίαν.] Censorius Cato filium monebat senilem iuventam praematurae mortis esse signum.

Pag. XXX.

Ἀριστάνδρου τοῦ Τελμισέως.] Aristander Telmissensis peritissimus vates in magna apud Alexandrum existimatione fuit. Q. Curt. l. IV.: *Apud Macedonas quoque cum forte panem quidam militum frangeret, manantis sangui-*

nis guttas notaverunt: territoque rege, Aristander peritissimus vatum respondit, si extrinsecus cruor fluxisset, Macedonibus id triste futurum: contra, cum ab interiore parte manaverit, urbi, quam obsidere destinassent, exitium portendere. Idem eodem lib.: *Forte praetervolans corvus glebam quam unguibus ferebat, subito omisit.* et paullo post: *Digna res visa de qua vates consuleretur, et erat Alexander non intactus ea superstitione mentis. ergo Aristander cui maxima fides habebatur, urbis quidem excidium augurio illo portendi, ceterum periculum esse inquit, ne rex vulnus acciperet.* Plutarch. in Alexandro: ὁ δὲ Φίλιππος ὑστέρῳ χρόνῳ μετὰ τὸν γάμον, εἶδεν ὄναρ αὐτὸν ἐπιβάλλοντα σφραγῖδα τῇ γαστρὶ τῆς γυναικός· ἡ δὲ γλυφὴ τῆς σφραγῖδος, ὡς ἔοικε, λέοντος εἶχεν εἰκόνα. τῶν δὲ ἄλλων μάντεων ὑφορωμένων τὴν ὄψιν, ὡς ἀκριβεστέρας φυλακῆς δεομένῳ τῷ Φιλίππῳ τῶν περὶ τὸν γάμον, Ἀρίστανδρος ὁ Τελμησεὺς κύειν ἔφη τὴν ἄνθρωπον, οὐθὲν γὰρ ἀποσφραγίζεσθαι τῶν κενῶν, καὶ κύειν παῖδα θυμοειδῆ καὶ λεοντώδη τὴν φύσιν. et in eodem opere celeberrimi huiusce vatis frequens mentio. meminit etiam Arrian. l. I.: καὶ Ἀλέξανδρος οὐ φαῦλον ποιησάμενος τὸ τῆς χελιδόνος, ἀνεκοίνωσεν Ἀριστάνδρῳ τῷ Τελμισσεῖ μάντει. Lucian. in Philopatri. Aelian. V. H. l. XII. c. LXIV.: Ἀρίστανδρος ὁ Τελμισσεὺς θεόληπτος γενόμενος ἢ ἔκ τινος ἄλλης συντυχίας κατασχεθεὶς, etc. Clemens Alex. l. I. Strom.: Ἀρίστανδρός τε ὁ Τελμισσεὺς, ὁ σὺν Ἀλεξάνδρῳ γενόμενος. Hunc Aristandrum esse puto qui De ostentis scripsit. citaturque a Plin. l. XVII. N. H. c. XXV.: *Laodiceae Xerxis adventu platanus in oleam mutata: qualibus ostentis Aristandri apud Graecos volumen scatet, ne in infinitum abeamus.* Ceterum Telmessus in Caria est: qua in urbe excellit haruspicum disciplina. Cic. l. I. de divinat.: *Tum Caria tota,* inquit, *praecipueque Telmessenses, quod agros uberrimos maximeque fertiles incolunt, in quibus multa propter fecunditatem fingi*

gignique possunt, in ostentis animadvertendis diligentes fuerunt. Arrian. l. I.: εἶναι γὰρ τοὺς Τελμισσέας σοφοὺς τὰ θεῖα ἐξηγεῖσθαι, καὶ σφίσιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶ καὶ παισὶ τὴν μαντείαν. Tertull. l. de Anima c. XLVI.: *Telmessenses nulla somnia evacuant, imbecillitatem coniectationis incusant.* e contrario vero Atlantes insomnia non visunt qualia reliqui mortales, ut ait Plin. l. V. c. VIII. Tertull.: *Sed et quod Libyca gens Atlantes caeco somno noctem transigere dicuntur, animae utique natura taxatur.*

Οἶκον μὲν γὰρ ἡγεῖσθαι χρὴ τὸ στόμα· τοὺς δὲ ὀδόντας, τοὺς κατὰ τὸν οἶκον ἀνθρώπους.] Achmet. c. XLI.: τὸ δὲ στόμα ὡς οἶκος κρίνεται τοῦ ἀνθρώπου· οἱ γὰρ ὀδόντες ὁ τοῦ οἴκου εἰσὶ λαός.

Οἱ τομεῖς λεγόμενοι, τουτέστιν, οἱ ἐμπρόσθιοι ὀδόντες.] Dentium forma et usus triplex. Arnob. lib. III. adv. gent.: *subactionibus ciborum dentes trini generis, atque in officina trina compositi.* Aristoteles l. III. de part. animal. c. I.: ὁ δὲ ἄνθρωπος πρός γε τὴν κοινὴν χρῆσιν καλῶς ἔχει πεφυκότας· τοὺς μὲν πρόσθιους ὀξεῖς, ἵνα διαιρῶσι· τοὺς δὲ γομφίους πλατεῖς, ἵνα λεαίνωσι· διῄρουσι δὲ ἑκατέρους οἱ κυνόδοντες. Cic. l. II. de N. D.: *dentibus autem in ore constructis manditur: atque ab aliis extenuatur et molitur cibus; eorum adversi acuti morsu dividunt escas, intimi autem conficiunt qui genuini vocantur.* Plin. l. XI. c. XXXVII.: *continuorum qui digerunt cibum lati et acuti: qui conficiunt, duplices: qui discriminant eos, canini appellantur.*

Τομεῖς.] Plinio, *primores:* Polluci: δικαστῆρες, κτένες, γελασινοί. Isidoro Orig. XI. c. I.: *praecisores.* in veterino pecore vocantur: *rapaces.* Vegetius l. III. Mulomedicinae c. I.

Κυνόδοντες.] canini, Isidoro *columelli,* a longitudine et rotunditate. unde apud Achmetem legitur: ὁ κυνόδους,

στηριγμὸς καὶ ἔρισμά ἐστι τοῦ οἴκου. eiusmodi dentes in equis vocantur: *columellares.* Varro l. II. de re rust. c. VIII.: *Equus triginta mensium primum dentes medios dicitur amittere, duos superiores, totidem inferiores: incipientes quartum agere annum, itidem eiiciunt et totidem proximos eorum quos amiserunt, et incipiunt nasci quos vocant columellares.* Plin. l. XI. c. XXXVII.: *aetas veterinorum dentibus indicatur. equo sunt numero quadraginta. amittit tricesimo mense primores utrinque binos: sequenti anno totidem proximos; tum subeunt dicti columellares.* Columellares dentes, κυνόδοντες Absyrto Mulomedico in Bassi Geoponicis l. XVI. cuius verba operae pretium erit conferre cum Varronianis. λ' μηνῶν μὲν γὰρ γενόμενος ὁ πῶλος, πρωτοβολεῖ τῶν ἐμπροσθίων ὀδόντων οὓς καλοῦμεν τομεῖς, τοὺς μέσους δύο κάτωθεν, καὶ ἄνωθεν ὁμοίως τοὺς δύο ἐκβάλλων. ἐρχόμενος δὲ τοῦ τετάρτου ἔτους, ἐκβάλλει πάλιν ἄλλους δύο κάτωθεν ἐξ ἑκατέρου μέρους, καὶ ἄνωθεν ὡσαύτως· φέρειν δὲ δοκεῖ τότε καὶ τοὺς κυνόδοντας. τελειώσας δὲ τὰ δ' ἔτη καὶ τοῦ ε ἐπιβεβηκώς, τοὺς λοιποὺς ἐκβάλλει κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, ἐξ ἑκατέρου ἕνα. Vegetius lib. IV. c. V. Art. veterinar.: *pullis enim bimis et sex mensium medii dentes superiores cadunt, quos lactantes vocant. quum autem quartum annum agere ceperint, decidentibus his, aliis supponunt qui canini appellantur. deinde intra sextum annum molares cadunt.* Plinii locus supra citatus, a ceteris quos etiam protulimus quodammodo dissentire videtur. consentit autem cum Aristotele c. XXII. l. VI. H. A.: ἔχει μὲν οὖν ὀδόντας τεσσαράκοντα. βάλλει δὲ τοὺς μὲν πρώτους τέτταρας τριακοντάμηνος, τοὺς μὲν δύο ἄνωθεν, τοὺς δὲ δύο κάτωθεν· ἐπειδὰν δὲ γένηται ἐνιαυτός, βάλλει τὸν αὐτὸν τρόπον τέτταρας, δύο μὲν ἄνωθεν, δύο δὲ κάτωθεν· καὶ πάλιν, ὅταν ἄλλος ἐνιαυτὸς γένηται ἑτέρους τέτταρας τὸν αὐτὸν τρόπον· τεττάρων δὲ ἐτῶν παρελθόντων καὶ ἓξ μηνῶν, οὐκέτι βάλλει οὐδέν.

Μύλοι.] molares, γόμφιοι, maxillares Plinio. Isidor.: *ultimi sunt molares*, qui concisa a prioribus atque confracta subigunt et molunt atque immassant.

Pag. XXXI.

Ὀδόντες ἐμπρόσθιοι ἐκβληθέντες οἱ καλούμενοι τομεῖς οὐδὲν ἐῶσι πρᾶξαι διὰ λόγου.] Quippe vocis sermonisque regimen primores tenent, concentu quodam excipientes ictum linguae, seriemque structurae atque magnitudinem; mutilantes mollientesve aut hebetantes verba, et cum defluxere, explanationem omnem adimentes. Plin. I. VII. c. XVI.

Ἄνευ μὲν γὰρ ὀδόντων οὐκ ἔστι χρῆσθαι ὑγιεινῇ τροφῇ, ἀλλὰ ξοφήμασι καὶ χυλῷ.] Qui valide valent utuntur ὑγιεινῇ τροφῇ, ἰσχυρῷ βρώματι: at aegrotis, quia cibos solidiores conficere nequeunt, victitandum sorbilo. ideoque a priscis medicis inventa fuisse ξοφήματα tradit Hippocrates l. de prisca med.: ἤδειν τινας αὐτὰς ἔχοντες ὃς μηδ' ὀλίγων σιτίων δύνασθαι ἐπικρατέειν· ἀσθενεστέρου δή τινος ἐδόκεον οἱ τοιοῦτοι δεῖσθαι, εὗρον ξοφήματα, μίξαντες ὀλίγα τῶν ἰσχυρῶν πολλῷ τῷ ὕδατι. Ῥόφημα in veteribus Glossis exponitur *Sorbicinum*, *Sorbicio*. in ms. *Sorbicium*, *Sorbillacio*. Item, ξοφητὸν, *Sorbile*.

Ὀδόντας δοκεῖν ἔχειν ἐλεφαντίνους ἀγαθὸν φιλολόγοις.] Philologos adeoque et philosophos decere munditias oris dentiumque candorem probat Apulei. in Apolog.: *cum primis cui ulla fandi cura sit, impensius cetero corpore os colendum, quod est animi vestibulum, et orationis ianua, et cogitationum comitium.*

Ὡς γὰρ ἀπὸ χρυσίων φθέγγονται τῶν ὀδόντων.] quasi fiant Chrysostomi et Chrysologi.

Νόσον τὴν ὑπὸ χολῆς πληθους συνισταμένην, ἣν καὶ ἴκτερον καλοῦσι.] Suidas: Ἴκτερος, νόσος ἐκ χολῆς συνισταμένη. Arctaeus Cappadox l. II. περὶ χρον. παθ. c. XV.: Ἡν χολῆς

ξανθῆς λευκοϊώδους ἢ κροκοειδέος ἢ τῆς μελαγχλώρου, εἰς τὸ παντελὲς ἀνάχυσις ἀπὸ τοῦ σπλάγχνου γένηται, τὸ πάθος ἴκτερος κικλήσκεται. Glossae veteres: ἴκτερος, *auguro.* ἰκτερικὸς, *aurugi-nosus.* ms. *auriginarius.* icterus, arquatus Lucretio l. IV. morbus regius: *molliter hic quoniam celsa curatur in aula,* ut ait Q. Seren. Samonicus.

Pag. XXXII.

Παραιρεῖται γὰρ καὶ τὴν τῶν λόγων παῤῥησίαν ἡ πενία.] Πενία ἄνδρα ταπεινοῖ· χαῖρες δὲ ἀνθρώπων πλουτίζουσιν. Sic in Platonis Convivio: Πενίας υἱὸς σκληρὸς καὶ αὐχμηρὸς, καὶ ἀνυπόδητος, καὶ ἄοικος· χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαιθρίοις κοιμώμενος· τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων.

Pag. XXXIII.

Τὸν ἴσον λόγον ἔχει τῷ αἵματι τὰ ἀργύρια.] Achmet. c. XXXIII.: Γνωστέον ὅτι ἅρπιες αἱ τρίχες δύναμιν καὶ πλοῦτον τοῦ ἀνθρώπου σημαίνουσιν, οὕτως καὶ τὸ αἷμα· ἀλλὰ καὶ πολλῷ περισσότερον εἰς τὸν πλοῦτον ἐστὶν ἡ κρίσις. καὶ ὅσον ἐὰν ἴδῃ τις ὅτε ἀφῃρήθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ διὰ φλεβοτομίας καὶ διὰ συκάσεως, τοσοῦτον ἐλαττωθήσεται ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ. Sic ambiguo sensu apud Plautum argentiexterebronides, lenonum puellae miseris amantibus sanguinem exsugere et ebibere dicuntur. Curculione Sc. *Flos veteris,* et in Bacchid. Sc. *Pandite:*

Apage istas a me sorores quae hominum ebibunt sanguinem.

eo sensu in Poenulo Collabiscus Agorastocli sanguinem exsugere procul gestit, id est, pecuniam. vetus poeta comicus:

Τ' ἀργύριόν ἐστιν αἷμα καὶ ψυχὴ βροτοῖς.
Ὅστις δὲ μὴ ἔχει τοῦτο μηδ' ἐκτήσατο,
Οὗτος μεταξὺ ζώντων τεθνηκὼς περιπατεῖ.

Nos Galli vulgo dicimus: Qui perd le sien perd le sang.

Αἷμα φερόμενον ἰδεῖν ἄτοπον τῷ λανθάνειν προσιόντι, ἐλεγχθήσεται γάρ.] Inter signa quibus homicidia argui solent, cruorem observant Rhetores. Cic. l. II. de Orat. ex consequentibus signis argumenta duci ait, puta, *si et ferro interfectus ille, et tu inimicus eius cum gladio cruento comprehensus es in illo ipso loco*, etc. Marius Victorinus in I. Rhetoric. Cic.: *Sed quod paullo ante dixi, signum esse in eo quod fere solet fieri; utique cum dico; ex itinere venit, nam multus in calceis pulvis est. et, hominem occidit, nam cruentus est: argumentum facio ex his quae fere solent fieri. nam et qui ex itinere venit, solet fieri ut pulverulentus sit: et qui hominem occidit, solet fieri ut cruentus sit.* Caussam huiusce rei eleganter explicat Lucretius l. IV.:

Namque omnes plerumque cadunt in vulnus, et illam
Emicat in partem sanguis unde icimur ictu:
Et, si cominus est, hostem ruber occupat humor.

Pag. XXXIV.

Πρὸς γὰρ τὸ πολλὰς κεφαλὰς κτήσασθαι, καὶ εὐσίαν περιβαλέσθαι πολλήν.] Notavi supra ad pag. XXI.

Καὶ γὰρ ἡ κεφαλὴ, ὡς εἰπεῖν, οἰκός ἐστι τῶν αἰσθήσεων.] Sensus enim interpretes ac nuntii rerum in capite, tanquam in arce, mirifice ad usus necessarios et facti et collocati sunt, ut ait Tullius l. II. de N. D. et Plato in Timaeo κεφαλὴν vocat τοῦ θειοτάτου καὶ ἱερωτάτου οἴκησιν.

Pag. XXXV.

Περιόδου.] πλοητῆρος. Thucyd. et Iul. Poll. Suidas: περίνεως, τοὺς περιττοὺς τῇ νηὶ ἐπιβάτας, οἷον ἀεύλους.

Ὁ τοιμαρχος.] Legendum τοιχαρχος, ut emendavit eruditissimus Io. Brodaeus ad illud Bianoris epigrammatarii l. I. Anthol. c. XXXIII.:

Μὴ θέμβει χρεμίζοντα, καὶ ἐν ποσὶ λὰξ πατέοντα
Τοίχους, etc.

Τοίχαρχος dicitur lateri navis praepositus. Pollux l. I.: ὁ δὲ τοίχαρχος λέγοιτ' ἂν ὑφ' τοίχων ἄρχων. Idem: ὀνομάσαις δ' ἂν τοῖχον εὐώνυμον καὶ δεξιόν.

Pag. XXXVI.

Εἰ δέ τις ἔτι μελήσειε τὴν κεφαλήν.] Scribendum: ἐπιμελήσειε.

Pag. XXXVII.

Καὶ γὰρ οἱ ἄμοι ἀδελφοὶ εἰσιν ἀλλήλων.] Sic ipse sup. c. XXVIII. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἀδελφοὶ εἰσιν ἀλλήλων.

Ἀμελέστερον γὰρ διάγουσι γυναῖκες καὶ δασύνονται, ἐπειδὰν μὴ παρῇ δι' ὃν ἀσκοῦσι τὰ σώματα.] Arnob. l. V.: *partem illam corporis per quam secus femineum et sobolem prodere et nomen solet acquirere generi, eam longiore ab incuria liberat, facit sumere habitum puriorem, et in speciem levigari nondum duri atque striculi pusionis.* Mulier absente viro quasi ager incultus silvescit. Ovid. l. I. Amor. Eleg. VIII.:

Aera nitent usu: vestis bona quaerit haberi:
Canescunt turpi tecta relicta situ:
Forma, nisi admittas, nullo exercente senescit.

Catull.: Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo
Nunquam se extollit, nunquam mitem educat uvam, etc.

Μαζοὶ μείζονες ὀγκμάτων ἐκτάσιν σημαίνουσι.] Ceres mammosa Lucretio l. IV. et Arnob. l. III. et VI. Minutio Felici Ephesia mammis multis et uberibus exstructa. eoque habitu in numis multis cernitur.

Pag. XXXVIII.

Χεῖρες εὔτονοι καὶ καλαὶ — λήψεως περιζωμένοις.] Aristoteles l. IV. de partibus animal. c. X.: Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι, διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν, φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώων τὸν ἄνθρωπον. εὔλογον δὲ, διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώων, χεῖρας ἔχειν· τοῦ λαμβάνειν γὰρ χεῖρες ὄργανόν εἰσι. Isidorus Hispal. Orig. l. XI. c. I.: *Manus dicta, quod sit totius corporis munus. Ipsa enim cibum ori ministrat, ipsa operatur omnia atque dispensat; per eam accipimus et damus.*

Ἔστι δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληθὴς ἡδή.] eam divisionem insinuavit c. II.

Κοινῇ δὲ ἀμφότερον αἱ χεῖρες σημαίνουσι τέχνας.] Aristoteles l. IV. de part. animal.: ἡ δὲ χεὶρ ἔοικεν εἶναι οὐχ ἓν ὄργανον, ἀλλὰ πολλά. ἔστι γὰρ ὡσπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων, τῷ οὖν πλείστας δυναμένῃ δέξασθαι τέχνας, τὸ ἐπὶ πλεῖστα τῶν ὀργάνων χρήσιμον τὴν χεῖρα ἀπέδωκεν ἡ φύσις. Ipse Artemid. supra, c. XIV.: χεῖρες δὲ αἱ πράξεις εἴρηνται. Cic. l. II. de N. D.: *Quam vero aptas, quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit?* et paullo post: *iam vero operibus hominum, id est, manibus cibi etiam varietas invenitur et copia.* Pollux l. II.: καὶ τοὺς ἰδαίους δακτύλους κεκλῆσθαι λέγουσιν· οἱ μὲν κατὰ τὸν ἀριθμὸν, ὅτι πέντε· οἱ δὲ κατὰ τὸ τῇ βίᾳ πάνυ ὑπουργεῖν ὅτι καὶ οἱ τῆς χειρὸς δάκτυλοι τεχνίταί τε καὶ πάντων ἐργάται. Schol. Aristoph. ad illud ex Avibus: τί δῆτα πόδες οὐκ ἂν ἐργασαίατο; — παρὰ τὴν παροιμίαν, inquit, τί δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργασαίατο; Arnob. l. III.: *manus ministras operum, articulis, digitis, et cubitorum mobilitate tractabiles.* Horapollo in Hieregl.: ἄνθρωπον φιλοκτίστην βουλόμενοι σημῆναι, χεῖρα ἀνθρώπου γράφουσιν· αὕτη γὰρ ποιεῖ πάντα τὰ κτίσματα. Isidorus Orig. XI.: *abusive manus etiam ars vel artifex, unde et manus pretium dicimus.* Virgil. I. Aen.:

Quale manus addunt ebori decus —

Servius: *manus, vel artificis, vel ars ipsa.* Martial. l. IX. epigr. LX.:

Pocula Mentorea nobilitata manu.

Sic Propert. ut sup. notavimus:

Sive ebore exactae seu magis aere manus.

Varro l. IV. de L. L.: *Quae manu facta sunt, dicam de victu, de vestitu, de instrumento, et si quid aliud videtur his aptum.* Idem: *quod manu factum erat, et datum pro eo,* manupretium, *a manibus et pretio.* Glossarium: χειρῶν μισθός, *manupretium.* Item: *Manupretium,* χειροδόσιον. Tertulliani etiam locus de operibus intelligendus est, lib. de Idololatria c. V.: *eundem praecepisse dicunt secundum suum exemplum, ut manibus unusquisque operetur ad victum. Si hoc praeceptum ab omnibus manibus defendatur, credo et fures balnearios manibus suis vivere; et ipsos latrones manibus agere quo vivant. item falsarios utique non pedibus sed manibus operari malas litteras. histriones vero non manibus solis, sed totis membris victum elaborare.*

Χειρόγραφα δὲ ὅτι καὶ αὐτὰ χεῖρες λέγονται.] Suidas: χεῖρα, τὸ χειρόγραφον. Iul. Pollux l. II.: Ὑπερίδης δὲ ἐν τῷ ὑπὲρ Λυκόφρονος, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀνομαζόμενον χειρόγραφον, χεῖρα ὀνόμασεν εἰπών, οὔτε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα δυνατὸν ἀρνήσασθαι. Cic. l. VII. Epist. ad Attic.: *Alexidis manum amabam, quod tam prope accedebat ad similitudinem tuae: litterae manum non amabam, quia indicabat te non valere.* Idem: *Statilius agnovit mamam et signum suum.* Sic et apud Iurisconsultos, manus, pro chirographo l. XV. D. de Probationibus. et metatorum manus, pro metatoria pagina l. I. de metatis et epid. l. XII. Cod.

Ἐπὶ μὴ ἄνευ τούτων.] Scribe: ἐπειδὴ ἄνευ τ.

Λόγους δὲ, ἐπεὶ ἅμα τοῖς λόγοις οἱ χεῖρες κινοῦνται.] Horapollo Hierogl. XXVII.: τὸ λέγειν σημαίνοντες, γλῶσσαν καὶ χεῖρα ὑποκάτω γράφουσι. τῇ μὲν γλώσσῃ, τὰ πρωτεῖα τοῦ λόγου φέρειν δεδωκότες· τῇ δὲ χειρὶ, ὡς τὰ τῆς γλώσσης βουλήματα ἀνύουσιν, τὰ δεύτερα. possunt etiam referri ad mentem Artemidori ea quae de gestu rhetores tradunt. videatur Curius Fortunatianus sub finem l. III.

Pag. XXXIX.

Οὐκέτι γὰρ περὶ τὰ ἔργα τριβομένων — τρίχας ἀναφύναι.] Pellis quae occalluit, densior est; ideoque nec pilos emittit. Hippocrates lib. de natura pueri: σημεῖον δὲ ὅτι ἐν τοῖσι ἀραιοτάτοισι τῆς ἐπιδερμίδος φύονται οἱ τρίχες, εἴ τις ἐθέλοι ἐπικαῦσαι τὴν ἐπιδερμίδα, καὶ φλυκταίναν μόνον ποιῆσαι καὶ ὑγιῆναι, πυκνὴ γενομένη ἡ ἐπιδερμὶς κατὰ τὴν αὐλὴν τὰς τρίχας οὐκ ἀναφύσεται.

Pag. XL.

Δεινὸν δὲ πᾶσι τὸ ὑπό τινος κατανοεῖσθαι τὰ σπλάγχνα· πραγμάτων γὰρ πονηρῶν καὶ δικῶν ἐπαγωγὸν σημαίνει, καὶ τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει.] Reorum viscera nudari dicimus, cum intima et secreta negotiorum aperiuntur. et caussae viscera dixit M. Tull. l. II. de Orat.: *haec autem in dicendo non extrinsecus aliunde quaerenda; sed ex ipsis visceribus caussae sumenda sunt.*

Ἡ καρδία γυναῖκα σημαίνει ἐνδοὺς ἰδόντες, ἄνδρα — τὸ πνεῦμα.] Plin. l. XI. cap. XXXVII.: *cor prima domicilia intra se animo et sanguini praebet.* Hippocrates lib. περὶ σαρκῶν: πνεῦμα ἡ καρδίη ἔχει θερμὴ ἐοῦσα μάλιστα τῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

Χολὴ δὲ τὸν χυμὸν καὶ χρήματα.] Isidorus Orig. XI.: *Fel appellatum quod sit folliculus gestans humorem qui vocatur bilis.*

Κοιλία δανειστὰς σημαίνει, ἐπεὶ — ἀναιτεῖ τροφάς.] Venter quasi creditor, exigit nec moras patitur. Plin. l. XXVI.

c. VIII.: *Alvus pessimum corporum vas; instat ut creditor, et saepius die appellat. huic luxuria conditur: huic navigatur ad Phasin: huic profundi vasa exquiruntur. et nemo vilitatem eius aestimat consummationis foeditate.*

Τὸ αἰδοῖον ἔοικε γονεῦσι· ἐπεὶ — λόγον.] Martial. parentem omnium vocat, l. XI. epigr. XVI.:

Nec per circuitus loquamur illam
Ex qua nascimur omnium parentem,
Quam sanctus Numa mentulam vocabat.

Ἀδελφοῖς δὲ καὶ παισὶ τοῖς καθ' αἷμα προσήκουσιν.] Scribe: καὶ πᾶσι τ. καθ' αἵ. πρ.

Pag. XLI.

Διὸ ἀνδρία πρός τινων καλεῖται.] Suidas: καλεῖται δὲ πρός τινων ἀνδρία καὶ τὸ αἰδοῖον. Sic Martiali, virilitas, l. IX. epig. VII.:

Virilitatis damna moeret ereptae.

et Arnob. l. V.: *Virilitate pignoris visa sumit animum mitiorem.* Sic etiam *virilia*.

Εἶδον δὲ καὶ ἐν Κυλλήνῃ — φυσικῇ.] Pausan. sub finem Heliacorum: Θεῶν δὲ ἱερὰ ἐν Κυλλήνῃ Ἀσκληπίου, τὸ δὲ Ἀφροδίτης ἐστί. τοῦ Ἑρμοῦ δὲ τὸ ἄγαλμα, ὃν οἱ ταύτῃ περισσῶς σέβουσιν, ὀρθόν ἐστι αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ βάθρου. naturalem vero effingendae huiusmodi statuae rationem quam Artemidor. innuit, bene explicat Plutarch. l. εἰ πρεσβυτ. πολιτευτ. extremis verbis: διὸ καὶ τῶν Ἑρμῶν τοὺς πρεσβυτέρους, ἄχειρας καὶ ἄποδας, ἐντεταμένους δὲ τοῖς μορίοις δημιουργοῦσιν, αἰνιττόμενοι τῶν γεροντων ἐλάχιστα δεῖσθαι διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούντων, ἐὰν τὸν λόγον ἐνεργὸν ὡς προσήκει καὶ γόνιμον ἔχωσι. Phurnutus in Mercurio: ἄχειρ δὲ καὶ ἄπους, ἐπεὶ οὔτε ποδῶν οὔτε χειρῶν δεῖται πρὸς τὸ ἀνύειν τὸ προκείμενον αὐτῷ. οἱ δὲ ἀρχαῖοι, τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ γονῶντας τῶν Ἑρμῶν, ὀρθὰ ἐποίουν τὰ αἰδοῖα ἔχον-

τας. τοὺς δὲ νεωτέρους καὶ ἀγενείους, ἀνειμένους. παρεστῶντες ὅτι ἐν τοῖς προβεβηκόσι ταῖς ἡλικίαις γόνιμος ὁ λόγος καὶ τέλειός ἐστιν.

Ὅτι μήδεα καλεῖται τὰ βουλεύματα καὶ τὸ αἰδοῖον.] Suidas: Μήδεα τὰ βουλεύματα καὶ τὰ αἰδοῖα. in veteribus Glossis ubi scribitur: Μηδεία, *Anguicia*, legendum: Μήδεα, *Inguina*. nam in ms. legitur: Μήδεα, *testiculi, pudenda*. Venus φιλομηδὴς, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη, ut ait Hesiod. in Theogon. Homerus Iliad. r. Scholiastes: φιλομειδὴς, ἡ φιλόγελως· καὶ ἁλαζὼ καθ' Ὅμηρον· κατὰ δὲ Ἡσίοδον, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη, ὅ ἐστι τῶν αἰδοίων. Videatur Clemens Alexandr. in Protreptico.

Αἰδοῖον ἀναγκαῖον καλεῖται, καὶ τῆς ἀνάγκης ἐστὶ σύμβολον.] Ipse Artemidor. c. LXXV.: καὶ οὕτω συμβήσεται τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἀναγκαῖον· τοῦτο γὰρ καὶ τὸ αἰδοῖον καλεῖται. Suidas: Ἀναγκαῖον, οὕτω καλεῖται τὸ αἰδοῖον, ἐπεὶ τῆς ἀνάγκης ἐστὶ συμβόλαιον. οἱ δὲ πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο ἐκ τοῦ ἀναγκαίου, ἀντὶ τοῦ δι' ἀνάγκης. Ἰσαῖος δὲ ἀναγκαῖον τὸ δεσμωτήριον καλεῖ.

Αἰδὼς γὰρ καὶ ἐπιτιμία καλεῖται τὸ αἰδοῖον.] Αἰδοῖα Latini vocant, pudenda, et verenda sive reverenda. Arnob. l. V.: *obiectanturque partes illae, quas pudor communis absconderę, quas naturalis verecundiae lex iubet; quas inter aures castas sine venia nefas est, ac sine honoribus appellare praefatis. quidnam, quaeso, spectaculi? quid in pudendis reverendisque Baubonis, quod feminei sexus Deam, atque consimili formatam membro in admirationem converteret?* Vetus Glossarium: *αἰδοῖον, pudimentum, pudendum, penes.*

Καὶ ἀνθ' ἑνὸς ὀνόματος τρία ἔσχε.] Ausonius in Gripho:

— tria nomina nobiliorum.

Iuvenalis Sat. V.: — tanquam habeas tria nomina.

Μόνον δ' ἐπιάλεσι γενόμενοι τοῖς πλουσίοις ἀηδεῖς.] Legendum ut emendavit Is. Casaubonus: *μόνον δὲ πιάλεσι γ.* nec audiendus interpres.

Pag. XLII.

Καὶ γὰρ ὁ κάλαμος γόνυ τε ἔχει καὶ σύριγξ γίνεται.] Vetus Glossarium: *συρίγγιον τὸ ἕλκος, fistula.* Corn. Celsus l. V.: *id nomen est ulceri alto, angusto, calloso.* Plin. l. XXV. c. XII.: *fistulae quoque in omni parte serpunt medicorum vitio male sectis corporibus.* Corn. Nepos in T. Pomponio Attico: *subito tanta vis morbi in unum intestinum prorupit, ut extremo tempore per lumbos fistulae puris erumperent.* Exstat apud Hippocratem liber *περὶ συρίγγων.*

Πλείοσι γὰρ ποσὶ χρήσεται τῆς νεὼς ἐρεσσομένης.] naves instar vermium multigradae. Lycophron:

— αἱ δὲ παρθενοκτόνον θέτιν
Ἰουλόπεζοι θεῖνον εὐῶπες σπάθαις.

Homerus navem *ποντοπόρον* vocat. Pollux l. I.: *λέγοις ἄν ἂν τὰς ναῦς, καὶ πορεῖα θαλάττια καὶ ὀχήματα.* nimirum remis quasi pedibus navis graditur, est veluti equus ligneus, Plautus Rudente:

Nempe equo ligneo per vias caeruleas
Estis vectae.

Palaephatus in Bellerophonte Pegasum non equi sed navigii nomen fuisse ait: *πλοῖον κατασκευάσας μακρὸν, ἐλαύνετο τὰ παραθαλάσσια χωρία. ὄνομα δὲ ἦν τῷ πλοίῳ πήγασος, ὡς καὶ νῦν ἕκαστον τῶν πλοίων ὄνομα ἔχει. μᾶλλον δὲ δοκεῖ πλοίῳ, ἢ ἵππῳ ὄνομα εἶναι πήγασος.* Idem, qui vulgo Pelopis equus dicitur navem fuisse adfirmat: *ῥητέον οὖν, ὅτι Πέλοψ ἦλθεν ἔχων πλοῖον· ἐγέγραπτο δὲ ἐπὶ τοῦ πλοίου, ἵππος ὑπόπτερος.*

Συνέβη αὐτῷ εἰς ἀντλίαν καταδικασθῆναι.] Observavere hunc locum viri doctissimi Is. Casaub. Animadv. in Tranquil. et I. Lipsius l. II. Elector. c. XV. ad illud Sucton. in Tib. c. LI.: *uno ex his equestris ordinis viro et in antliam condemnato.* qui locus sic olim e veterib. lib. a magno illo Turnebo emendatus fuerat, l. XIV. Advers. c. XVII.

Pag. XLIII.

Θᾶττον γὰρ καὶ ὡς εἰκὸς ἐκ πυρὸς ἁρπάζουσι τὰ σκέλη.] alludit ad paroemiam, ὡς διὰ πυρὸς σώζεσθαι. Chrysostomus Panegyrico IX. de SS. Bernice et Prosdoce: ἓν γὰρ μόνον σπουδάζουσιν, ὅπως τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῶν προεξαρπάσωσι τῆς φλογὸς καὶ τὸν τοῦ πυρὸς φράσωσι δρόμον μετὰ πολλῆς ἐκπόντα τῆς ταχύτητος.

Νῶτα δὲ καὶ τὰ ἑσπέδια Πλούτωνος καλοῦσιν ἴδια.] nam in divisione patrimonii Iovi plagam orientalem, Plutoni occidentalem obtigisse fabulantur.

Pag. XLIV.

Ἀεὶ δ' ὀπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται.] Homeri versus Iliad. Δ. Idem Odyss. Η.: Ἐρξέμεν· ἀεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν.

Ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ οἰκουρεῖσθαι οὐ γυναῖκας.] D. Paul. ep. ad Tit. mulieres esse vult οἰκουρούς, ἀγαθὰς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι. Mulierem οἰκουρὸν esse oportere significabat Phidias per testudinem domiportam. celebratur enim inter eius opera Urania Venus, ἣ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ χελώνης βέβηκε, ut refert Pausan. Heliac. II.: Τὴν Ἠλείων ὁ Φειδίας Ἀφροδίτην ἐποίησε χελώνην πατοῦσαν, οἰκουρίας σύμβολον ταῖς γυναιξὶ καὶ σιωπῆς. Ideoque Plutarchus ἐν γαμικ. παραγγέλμ. moris fuisse ait Aegyptiis mulieribus calceis non uti: ταῖς αἰγυπτίαις ὑποδήμασι χρῆσθαι πάτριον οὐκ ἦν, ὅπως ἐν οἴκῳ διημερεύσωσι. Inter personas comicas notat Iulius Pollux οἰκουρὸν γεραίδιον.

Pag. XLV.

Σιδηρέους γὰρ λέγομεν τοὺς πολλὰ κακὰ ὑπομένοντας.] Suidas: Σιδηροῦς ἄνθρωπος, καὶ πολλὰ ὑπομένων κακά. Antipater l. I. Anthol.:

Ταύρου βαθὺν τένοντα καὶ σιδαρέους
Ἄτλαντος ὤμους.

Γεωργεῖν

Γεωργεῖν ἢ σπείρειν ἢ ἀροτριᾶν ἢ φυτεύειν ἀγαθὸν τοῖς γήμασι κεκτημένοις.] Matrimonium agriculturae imaginem quandam esse notavi ad Phaedri fab. XLII. Plutarch. in praeceptis coniugalibus: ἱερώτατός ἐστιν ὁ γαμήλιος σπόρος καὶ ἄριστος ἐπὶ παίδων τεκνώσει. καλῶς τὴν Ἀφροδίτην ὁ Σοφοκλῆς σύναρχον Κυθέρειαν προσηγόρευσε.

Κριθαὶ δὲ ὑγιατέρες, ἐξαμβλώματα.] hic aliquid deesse suspicatur Isac. Casaubonus. et quidem certe legendum mihi videtur κριθαὶ δὲ ὑγιατέρες, ὄσπρια δὲ ἐξαμβλώματα, aut, quod minus placet, κ. δὲ ὑγιατέρες καὶ ἐξαμβλώματα.

Pag. XLVI.

Ἰατροὺς δὲ ἰδεῖν χαλεπώτατον ἀπάντων.] Martial. l. VI. Epig. LIII. de subita morte Andragorae:

Tam subitae mortis caussam, Faustine, requiris?
In somnis medicum viderat Hermocratem.

Χρυσοχοεῖν δὲ παντυργίας συμαίνει διὰ τὰ ὑποκείμενα τῶν ἰῶν.] Aurifices utuntur argento vivo rerum omnium veneno, ut ait Plin. l. XXXIII. c. VI.: *Est et lapis in his venis, cuius vomica liquoris aeterni argentum vivum appellatur, venenum rerum omnium. exest ac perrumpit vasa, permanans tabe dira. omnia ei innatant praeter aurum: id unum ad se trahit. ideo et optime purgat, ceteras eius sordes exspuens crebro iactatu fictilibus in vasis; ita vitiis abiectis, ut ipsum ab auro discedat.*

Καὶ τοὺς ὑποπεπλεγμένους ὅρμους.] contortiplicata monilia. Sic in sua officina Vulcanus apud Homer. recenset: Πόρπας τε γναμπτάς θ' ἕλικάς τε καὶ ὅρμους.

Χαλκεύειν τῷ γῆμαι βουλομένῳ — συμπνέουσι γάρ.] Συμπνεῖν, conspirare: idem velle atque idem nolle. quasi fiat in matrimonio quod Pythagoras in amicitia voluit, unum e duobus; vel potius quod Deus iussit, in una carne una anima.

Μάχιμον δὲ διὰ τὰς σφύρας, ἠχοῦσι γάρ.] Poterat Artemidorus in bonam etiam partem hoc interpretari. ὥσπερ ἐν φθόγγοι δύο σύμφωνοι ληφθῶσι, τοῦ βαρυτέρου γίνεται τὸ μέλος, οὕτω πᾶσα πρᾶξις ἐν οἰκίᾳ σωφρονούσῃ πράττεται μὲν ὑπ' ἀμφοτέρων ὁμονοούντων, ἐπιφαίνει δὲ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡγεμονίαν ἡ κρὴ προαίρεσιν. Plutarch. ἐν γαμικ. παραγγέλ.

Pag. XLVII.

Φοβοῦνται γὰρ ἅμα κρὴ πονοῦσιν οἱ μανθάνοντες.] Auson. Protreptico ad nepotem Ausonium:

Tu quoque ne metuas, quamvis schola verbere multo
Increpet, etc.

Prudens vero Quintiliani monitum l. I. Institut. orator. c. III. in aetatem infirmam et iniuriae obnoxiam nemini debere nimium licere. *Caedi vero discentes*, inquit, *quanquam et receptum sit, et Chrysippus non improbet, minime velim, quia deforme atque servile est: et certe, quod convenit si aetatem mutes, iniuria.*

Pag. XLVIII.

Χρὴ γὰρ τὸν ἔφηβον ἐν τῇ χλαμύδι — ἀργὴν μὴ εἶναι.] Delenda negatio. Sic enim apud Suidam hic locus legitur: μόνοις δὲ ἐλευθέροις ἐφῆκεν ὁ νόμος ἐφηβεύειν· ἐχρῆν δὲ τὸν ἔφηβον ἐν τῇ χλαμύδι τὴν δεξιὰν ἔχειν ἐνειλημμένην διὰ τὸ ἀργὴν εἶναι εἰς ἔργα χρὴ λόγους εἰς ἑαυτόν, χρὴ μὴ προΐεναι τὴν χεῖρα.

Ἐν δήμῳ γὰρ χρὴ εἶναι τὸν ἔφηβον.] Suidas: ἔνδημον δὲ χρὴ ε. τ. ἔ. Id unum ephebis curae erat, ut populo maxime grati essent. Atys apud Catullum:

Egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
Patria, bonis, amicis, genitoribus abero?
Abero foco, palaestra, stadio et gymnasiis, etc.

Καὶ εἰ μὲν ἡ χλαμὺς εἴη λευκὴ, etc.] Notavit hunc locum Hadrianus Turnebus lib. XI. Advers. c. VI.

Ἐφηβία κανοῦν ἐστιν ὀρθοῦ τινὸς καὶ ὑγιοῦς.] Haec etiam reperiuntur apud Suidam.

Οὐδὲ γὰρ εἰς μακρὰν ὁ ἔφηβος ἔσται ἀνήρ.] Donatus in Andriam: ἐφηβεία *prima pars adolescentiae, et extrema pueritiae.* Suidas: ἐφηβεία, νεότης, ἡ ἀκμὴ τῆς ἡλικίας.

Τροχὸν ἐλαύνειν.] Vetus Glossarium: *Trochus rotae genus ad ludum. ludentum rota.* Graecanicum ludum fuisse docet Horat. l. III. Carm. od. XXIII.:

— nescit equo rudis
Haerere ingenuus puer,
Venarique timet ludere doctior,
Seu Graeco iubeas trocho,
Seu malis vetitâ legibus alea.

Pueros aleas fugere, trocho ludere iubet Dionysius Cato. puerilem enim fuisse ludum declarant etiam ista Martialis l. XIV. epig. CLXVIII.:

Inducenda rota est, das nobis utile munus:
Iste trochus pueris, at mihi canthus erit.

Sequenti epigrammate trochus belle depingitur:

Garrulus in laxo cur anulus orbe vagatur?
Cedat ut argutis obvia turba trochis.

et epigr. XXII. lib. XI.:

Lydia tam laxa est, etc.
Quam celer arguto qui sonat aere trochus.

atque hinc explicandus Propertii versus Eleg. XIV. lib. III.:

Increpat et versi clavis adunca trochi.

versatus enim et agitatus a pueris trochus una cum clave adunca sive anulo illo laxiore garrulus erat et argutus, ita ut sonaret et increparet, adeoque turbam quasi summoveret. Cave autem putes trochum a Iuvenale per Lacedaemonium orbem significari. nec enim

adsentior viro magno, qui lib. XXIV. Advers. c. XXVIII. hoc putavit. ait enim Iuvenalis, pauperem non facile in libidinem accendi; et postquam multa lasciviae luxuriaeque incentiva recensuit:

Non capit has nugas humilis domus, inquit,
audiat ille
Testarum crepitus cum verbis, nudum olido stans
Fornice mancipium quibus abstinet; ille fruatur
Vocibus obscoenis, omnique libidinis arte,
Qui Lacedaemonium pytismate lubricat orbem.

dives scilicet, qui in marmor Lacedaemonium expuit, qui per marmoreum pavimentum incedit. Sed haec alea est, trocho iterum ludamus. Τροχὸς idem fuisse videtur atque Βέμβιξ. Sane non absimiles fuisse lusus docent ista ex epigr. Callimachi in Pittacum:

Οἱ δ' ἄρ' ὑπὸ πλαγγῆσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες,
Ἕστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ.

Scholiast. Aristoph. ad Vesp. et Aves, cuius verba sic emendata leguntur apud Suidam: Ἔστι δὲ βέμβιξ ἐργαλεῖον, ᾧ μάστιγι στρέφουσιν οἱ παῖδες, ἢ παίγνιον τῶν παίδων, ὡς τροχὸς, ὃς μάστιγι διωκόμενος στρέφεται. Bembix proprie turbo, qui eleganter describitur VII. Aeneid.

Ἁρπαστὸν δέ.] Harpasti mentio frequens apud Martialem. Harpasto raptim luditur. estque ludus coelestis, οὐρανία παιδιά, Iulio Polluci: ὁ μὲν ἀνακλάσας αὐτὸν ἀποβέβληται τὴν σφαῖραν εἰς τὸν οὐρανόν· ταῖς δ' ἣν ἁλῶμένοις φιλοτιμία, πρὶν εἰς γῆν αὐτὴν ἐμπεσεῖν, ἁρπάσαι.

Ἔοικε γὰρ ἡ σφαῖρα γῇ τὸ ἁρπαστὸν ἑταίρᾳ.] Naevius Tarentilla:

— quasi in choro pila
Ludens datatim dat se et communem facit:
Alium tenet: alii nutat: alibi manus
Est occupata: alii perpellit pedem:
Alii annulum dat spectandum a labris. etc.

Ἀρτῆρες.] Legen um ἀλτῆρες. Martial. l. XIV. epigr. XLIX.:

Quid pereunt stulto fortes altere lacerti.

et l. VII. epigr. LXVI.:

Alteras agili rotat lacerto.

Pag. XLIX. *a.*

Θύλακοι δὲ καὶ σφαφίδες, καὶ ὑπερἁλματα.] Suidas: Θύλακοι, καὶ σφῆνες, καὶ ὑπερἁλματα γυμνασίων εἴδη. Glossae: Θύλακος, *follis*. Martialis:

Folle decet pueros ludere, folle senes.

Κώρυκος Paul. Aeginet. l. IV. c. I.: καὶ γυμναζέσθω ποικίλως, τὰ μὲν ἀφαλλόμενος, τὰ δὲ πλέον ἀλτῆρσί τε καὶ κωρύκῳ χρώμενος.

Σφαφίδες.] Scribe: σφῆνες, ut est in Suida. fortassean autem erant pilae paganicae. Martialis:

Haec quae difficilis turget paganica pluma,
Folle minus laxa est, et minus acta pila.

Σαλπίζειν δοκεῖν σάλπιγγι τῇ ἱερᾷ.] Suidas: Σάλπιγξ, ἱερατικὸν τοῦτο ὄργανον. ἱερεῖς γὰρ ἐχρῶντο τῇ σάλπιγγι. Pollux l. IV.: ἔστι δέ τι καὶ πομπικὸν ἐπὶ πομπαῖς, καὶ ἱερουργικὸν ἐπὶ θυσίαις.

Καὶ γὰρ ἐν πολέμῳ συνάγει τοὺς ἐσκορπισμένους.] Tuba enim signa militaria dantur. unde in Tacticis saepe occurrit illud: σημήνῃ τῇ σάλπιγγι.

Σύγκειται γὰρ ἐξ ὀστέου καὶ χαλκοῦ.] Pollux l. IV.: Σάλπιγξ, τὸ μὲν εὕρημα τυβρηνικόν· τὸ δὲ σχῆμα εὐθεῖά τε καὶ καμπύλη. ἡ δὲ ὕλη, χαλκὸς καὶ σίδηρος. ἡ δὲ γλῶττα, ὀστέινη.

Στρογγύλη δὲ σάλπιγγι σαλπίζειν.] Glossae veteres: σάλπιγξ περιφερὴς, *classica*. Καμπύλη σάλπιγξ. Polluci sup.

Δούλους οὐ χάριτι τῶν δεσποτῶν ἐλευθεροῖ. ἀλλὰ ἀναφωνήσαντας ἐλευθερωθῆναι λέγει.] Servi ad pileum et libertatem vocabantur οὐ χάριτι τῶν δεσποτῶν, in seditione, aut urgente aliqua necessitate, aut publica utilitate exigente. Seneca l. VI. Epist.: *Dicat nunc aliquis me vocare ad*

pileum servos et dominos de fastigio suo deiicere. Sic apud Livium l. III. servos ad libertatem Ap. Herdonius ex Capitolio vocabat, se miserrimi cuiusque suscepisse caussam dictitans, ut exsules iniuria pulsos in patriam reduceret, et servitutis grave iugum demeret. Sic apud eundem l. XXIV. ad premendas obsidione Syracusas servi ad pileum vocati; carcere vincti emissi. et apud Sueton. Octav. Aug. XX. servorum CIↃ manumissis et ad remum datis, portum Iulium apud Baias, commisso in Lucrinum et Avernum lacum mari, effecit.

Αὐλεῖν δὲ πυθικοῖς αὐλοῖς.] Pollux: πρὸς παιᾶνας δὲ οἱ πυθικοὶ αὐλοί. τελείους· δὲ αὐτοὺς ὠνόμαζον· ὕλλουν δὲ τὸ ἄχορον ἄθλημα τὸ πυθικόν.

Καταμακτέον.] L. κατακτέον.

Pag. L.

Τὰ μὲν τῆς παλαιᾶς κωμῳδίας.] Veteris comoediae meminit Horat. in Art. Poet.:

> Successit vetus his comoedia, non sine multa
> Laudo, sed in vitium libertas excidit.

quid autem inter veterem ac novam sit discriminis, docent excerpta illa e veteribus Glossographis Graecis praefixa Aristoph. comoediis.

Σκώμματα καὶ ταραχάς.] Suidas: κωμῳδεῖν, σκώπτειν. Κωμῳδίαι, ὕβρεις, διασυρμοὶ, ἐμπαίγματα.

Σκώμματα καὶ ταραχὰς καὶ στάσεις καὶ αἰσχρολογίας σημαίνει.] Aristoteles l. de Poetica c. V.: Κωμῳδία ἐστὶ μίμησις φαυλοτέρων, μὲν, οὐ μέν τοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. τὸ γὰρ γελοῖον ἐστὶν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον, οὐ φθαρτικόν.

Ἵππον κέλητα ἐλαύνειν.] Homeri Scholiast. Iliad. O.: κελητίζειν, ἵππον κέλητα ἐλαύνειν· κέλης ὁ μονάμπυξ, παρὰ τὸ κέλλειν, τὸ βαδίζειν. Suidas: Κέλης ὁ μόνος ἵππος, γυμνός.

Ἵππος γὰρ γυναικὶ — ἔχει λόγον.] Ipse Artemidor. l. IV. c. XLVIII.: ὁ μὲν γὰρ ἵππος τὴν γυναῖκα ἐσήμαινεν. Sic Anacreon puellam Threiciam, quae nondum subacta cervice iugum ferre didicerat, pullo equino comparat:

Πῶλε θρηϊκίη, etc.
Νῦν δὲ λειμῶνά τε βόσκεαι,
Κοὐφά τε σκιρτῶσα παίζεις.
Δεξιὸν γὰρ ἱππεύειν
Οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην.

eademque tralatione dixit Ovid. l. II. de Arte:

Cum mora non tuta est, totis incumbere remis
Utile, et admisso subdere calcar equo.

et l. III.:

Tu quoque, cui rugis uterum Lucina notavit,
Ut celer aversis utere Parthus equis.

permulta apud poetas huiusmodi nequitiarum exempla.

Τὸν ἐλατῆρα βαστάζει.] In veteri epigrammate Graeco Navis, cui nomen Ἑταῖρα, ait:

Ἐλθόντα δέχομαι, πάντα βαστάζω ξένον.

Ὅμοιος δέ ἐστι καὶ πλοίῳ.] Suidas: κελήτιον μικρὸν πλοιάριον, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ κέλητος ἵππου.

Ἄλλη μὲν γὰρ ἵππους.] Scribe: ἀλλὰ μὲν γ. ἵ. vel potius: ἀλὸς μὲν γ. ἵ.

Ἡμεῖς δὲ τὸν Ποσειδῶνα Ἵππιον καλοῦμεν.] Suidas: Ἵππιος, ὁ Ποσειδών. Phurnutus: Ἵππιος δὲ ἀπὸ τοῦ ταχεῖαν τὴν διὰ θαλάσσης ὁδὸν εἶναι, καθάπερ ἵπποις ἡμῶν ταῖς ναυσὶ χρωμένων. Sed aliam huius epitheti caussam esse autumat Pausanias in Achaicis: ὠνομάσθαι δὲ Ἵππιον τὸν θεὸν πείθοιτο μὲν ἄν τις καὶ ἐκ αἰτίας ἄλλας· ἐγὼ δὲ εὑρετὴν ἱππικῆς ὄντα ἀπὸ τούτου σχεῖν καὶ τὸ ὄνομα εἰκάζω.

Φημὶ δὲ ἀγαθὸν ἐλευθέραις — ἱερωσύνας αὐταῖς περιποιεῖται.] Sacerdotes feminas carpento per urbem vehi solitas observavit Hadr. Turnebus l. XI. Advers. c. VI. ex hoc

Artemidori loco, qui et his Taciti verbis ex Annal. XII. confirmari possit: *Suum quoque fastigium Agrippina extollere altius, carpento Capitolium ingredi; quia mos sacerdotibus, et sacris antiquitus concessus.*

Pag. LI.

Ἀγαθὰς ἱερωσύνας.] Sic Gallice dicimus: *bons benefices.*

Περὶ πενταθλου.] Festus: *Pentathlum antiqui quinquertium dixerunt, id autem genus exercitationis ex his quinque artibus constat, iactu disci, cursu, saltu, iaculatione, luctatione.* Videatur Pollux l. IV. et c. I. l. I. Antholog.

Ἔπειτα δὲ ζημίας τινὰς, ἢ δαπάνας ἀκαίρους, ἢ ἔξοδ. — χειρῶν ἀποῤῥίπτεται.] Aes suum scilicet opesque suas proiiciunt, qui δαπάνας ἀκαίρους faciunt. Discus autem aereus fuit. Martial. epigr. CLXIV. l. XIV.:

Splendida cum volitent Spartani pondera disci,
Este procul pueri, sit semel ille nocens.

Διὰ τὰ πηδήματα τὰ ἐν τῇ ἁλτηρίᾳ.] Aristoteles sect. V. Problem. VIII.: ὁμοίως δὲ τούτου καὶ ὁ πένταθλος, πρὸς τοὺς ἁλτῆρας· καὶ ὁ θέων παρασείων, πρὸς τὰς χεῖρας. διὸ ὁ μὲν μεῖζον ἄλλεται ἔχων, ἢ μὴ ἔχων ἁλτῆρας· ὁ δὲ, θᾶττον θεῖ παρασείων, ἢ μὴ παρασείων.

Ὁ δὲ δίαυλος τὰ αὐτὰ τῷ σταδίῳ σημαίνει.] Iul. Pollux l. III.: Δίαυλος, καὶ ὁ τοῦ διαύλου ἀγωνιστὴς, καὶ ἀγωνιζόμενος τὸ ἁπλοῦν στάδιον, καὶ ἵππιον δρόμον, καὶ δρόμον τὸν εὐκαμπῆ. Scholiast. Homeri Iliad. P. αὐλὸς καλεῖται πᾶν τὸ στενὸν καὶ ἐπίμηκες, κατὰ μεταφορὰν τοῦ ὀργάνου· ὅθεν τὸ στάδιον δίαυλον ἐκάλουν, διὰ τὸ μῆκος. Scholiast. Aristophanis in Avibus: Δίαυλος ὁ διττὸν ἔχων τὸν δρόμον ἐν τῇ πορείᾳ τὸ πλεῖσαι τὸ στάδιον καὶ ὑποστρέψαι. δολιχοδρόμοι δὲ οἱ ἑπτὰ τρέχοντες, διὸ καὶ δολιχοδρόμοι. οἱ γὰρ σταδιοδρόμοι διπλοῦν ποιοῦντα τὸν δρόμον. Item: δίαυλος, ὁ διστάδιος τόπος, ἢ μίτρον πήχεων σ. δίαυλος

καὶ ἡ παλαιὰ περίοδος. Vitruvius l. V. c. IX.: *in palaestris peristylia quadrata ita sunt facienda, ut duorum stadiorum habeant ambulationis circuitionem, quod Graeci vocant διαυλον.*

Pag. LII.

Ὡς καὶ ὁ δόλιχος ἐκ πολλῶν ὑπερθέσεων ἐξαίρετον.] Repete quae ex Aristoph. Scholiaste protulimus: cuius verba etiam leguntur apud Suidam.

Ἐγκρίνεσθαι δὲ δοκεῖν.] Scribe hic ubique: Ἐκκρίνεσθαι, ipse infr. c. LXVI. ἐκβληθῆναι τοῦ ἀγῶνος.

Διὰ τὸ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μὴ μετεῖναι αὐτῷ.] ἱερὸς ἀγὼν, στεφανίτης. Pollux l. III.: τοὺς μὲν οὖν καλουμένους ἱεροὺς ἀγῶνας, ἓν τὰ ἆθλα ἐν στεφάνῳ μόνῳ, στεφανίτας ἐκάλεσαν καὶ φυλλίνας.

Καὶ ἐκ δακτύλων δύο περὶ μίαν τὸ λεγόμενον ποιήσας.] Vide an legendum potius sit: καὶ ἐκ δ. δ. ἀγωνίαν τὸ λεγό. π.

Pag. LIII.

Οὐ γὰρ ἐκκριθῆναι σημαίνει τοῖς παισί.] Scribendum videtur: τοῦτο γὰρ ἐκ. σ. minime, inquit, bonum est athletae puero colluctari et congredi viro, hoc enim puero reprobationem significat.

Πυκτεύειν παντὶ βλαβερόν. καὶ γὰρ ἄσχημον γίνεται τὸ πρόσωπον.] Pugilis os deforme, pugillatus enim cruentus erat, et inhonestis vulneribus faciem deturpabat; ut cernere est in pugna Daretis et Entelli V. Aeneid. Euripides in Autolyco apud Athenaeum l. X. pugilem designans dixit: ἀνὴρ γνάθον πεπλῆσας καλῶς. et apud eundem Xenophanes Colophonius πυκτοσύνην ἀλγινόεσσαν vocat. Sic apud Plautum in Capteivei Hegio multa minantem Ergasilum ridens:

— hic homo pugillatum incipit.

respondet Ergasilus: *Facere certum est*... et paullo post:

— tum genu ut quemque icero, ad terram dabo.

Dentilegos omnes mortales faciam, quemquem offendero.

Tertullianus lib. de Spectaculis: *Sed quae in stadio geruntur, indigna conspectui tuo non negabis, pugnos, et calces, et colaphos, et omnem petulantiam manus, et quamcunque humani oris, id est, divinae imaginis depugnationem.* Ibidem: *Tales enim cicatrices caestuum, et callos pugnorum, et aurium fungos a Deo cum suo plasmate accepit?* Et in Scorpiaco adversus Gnosticos, cap. VI.: *pugni quassant, calces arietant, caestus dilaniant, flagella dilacerant: nemo tamen agonis praesidem suggillaverit, quod homines violentiae obiectet. iniuriarum actiones extra stadium.* etc.

Τὸ δὲ παγκράτιον τὰ αὐτὰ τῇ πυγμῇ σημαίνει.] Suidas: παγκράτιον, πυγμὴ, ἀγών, πάλη, ἄθλησις. παγκρατιασταῖς, ἀθλητοῖς, πύκταις· ταῖς χερσὶ καὶ ποσὶ πυκτομαχοῦσι.

Τὸ δὲ ὅπλον τὸ λεγόμενον, παροιμίας σημαίνει.] Notavit hunc locum vir incomparabilis doctrinae Iosephus Scaliger Notis ad Manilii Sphaeram barbaricam, ad illa verba:

Aut solo vectatus equo. nunc arma movebit.

deque armatura intelligendum monuit. Sed mendum hîc subesse existimo, legendumque in lemmate: περὶ ἄθλου, et deinceps: τὸ δὲ ἄθλον τὸ λεγόμενον, etc. est enim ἄθλον, βραβεῖον, corona, τελευταῖον καὶ ἐπὶ πᾶσι, finis scilicet et quasi scopus, quem sibi tandem post exantlatos labores maximos proponunt agonistae. Sic ipse Artemidor. in praecedenti cap. τὰ ἄθλα καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ ἐπὶ τέλος ἄγει, ὅταν μέχρι στεφάνου τις ἀφίκηται.

Ἄθλον.] Glossae veteres: Ἄθλον, *Missum.* quod temere reiiciendum non puto, quamvis in codice ms. legatur: *miserum.*

Pag. LIV.

Οἱ μὲν πάνυ παλαιοὶ τὸ λούεσθαι οὐ καλὸν ἐνόμιζον εἶναι· βαλανεῖα γὰρ οὐκ ἦσαν.] Suidas in voce. Βαλανειομφιάλους. ὅτι τὸ καταρχὰς μὴ ὄντων βαλανείων, ἐν ταῖς σκάφαις καὶ πυέλοις οἱ ἀρχαῖοι ἐλούοντο.

Ἐν ταῖς λεγομέναις ἀσαμίνθοις ἐλούοντο.] Homer. Iliad. K. sub finem:

Ἐς ῥ' ἀσαμίνθους βάντες εὐξέστας λούσαντο.

Suidas: ἀσάμινθος ἡ πύελος, ἡ σκάφη. ἐν αἷς οἱ ἀρχαῖοι ἐλούοντο· οὐκ ἦσαν γὰρ βαλανεῖα. παρὰ τὸ ἄσιν μινύθειν. Scholiast. Homeri: ἀσαμίνθους, πυέλους, σκάφας, παρὰ τὸ τὴν ἄσιν, τὸν ῥύπον μινύθειν. Asaminthi meminit etiam Pollux l. X. cap. περὶ τῶν ἐν τῷ βαλανείῳ σκευῶν.

Ἔτι δὲ ἀγωνίαν καὶ τὰ δεῖπα τῆς ψυχῆς.] Scribe: τὰ δεινὰ τῆς ψυχῆς.

Ἢ πόλεμον καταστρεψάμενοι, ἢ μεγάλου παυσάμενοι πόνου ἐλούοντο.] quod in Homeri rhapsodia observatur non semel. et notat Athenaeus l. I.: ἴσασι δὲ καὶ λουτρὰ ἄκη πόνων παντοίων. κόπον μὲν θαλάττῃ λύοντες, ἢ μάλιστα τοῖς νεύροις ἐστὶ πρόσφορος· ἀναχαλῶντες δὲ ταῖς ἐμβάσεσι τὰς τῶν μυῶν συντάσεις, εἶτ' ἐπαλείφοντες λίπα, πρὸς τὸ μὴ ξηρανθέντος τοῦ ὕδατος ἀπεσκληρυμένα γίνεσθαι τὰ σώματα, etc.

Καὶ ἐστὶ, νῦν τὸ βαλανεῖον οὐδὲν ἄλλο ἢ ὁδὸς ἐπὶ τρυφήν.] Aliter legitur in Suida: ἔστι δὲ τὸ βαλανεῖον ὁδὸς ἐπὶ τρυφήν. nec male.

Οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνιῶντες ἐν τοῖς ἱματίοις ἱδρῶσι.] Persius Sat. III.:

Quae pater adductis sudans audiret amicis.

Vetus Interpres: *sudans, id est, sollicitus de spe filii recitantis.* scilicet tanquam de re maximi momenti.

Pag. LV.

Οἶδα δέ τινα κιθαρῳδὸν ἐν Σμύρνῃ.] Ephesius erat Artemidorus. Smyrna autem dicta Ephesus. Strabo l. XIV.

postquam recensuit XII, Ionicas urbes: προσελήφθη δὲ ὕστερον καὶ Σμύρνα, εἰς τὸ Ἰωνικὸν ἀναγαγόντων Ἐφεσίων· ἦσαν γὰρ αὐτοῖς σύνοικοι τὸ παλαιὸν, ἡνίκα καὶ Σμύρνα ἐκαλεῖτο ἡ Ἔφεσος. paullo post: Σμύρνα δ' ἦν Ἀμαζὼν ἡ κατασχοῦσα τὴν Ἔφεσον· ἀφ' ἧς τοὔνομα καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῇ πόλει. Eustathius ad Dionysii periegesin: καὶ ἡ Σμύρνα δὲ Ἀμαζὼν οὖσα καὶ αὐτὴ, κατασχεῖν τὴν Ἔφεσον λέγεται, ἀφ' ἧς καὶ Σμύρνα τόπος Ἐφέσου, καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Ἔφεσον Σμύρναν κληθῆναι λέγουσι.

Πανύασις ὁ Ἁλικαρνασσεύς.] Suidas: Πανύασις Ἁλικαρνασσεὺς, νεώτερος, φιλόσοφος περὶ ὀνείρων βιβλία β.

Σειγλίδες.] Scribe: στειγλίδες. Suidas ex hoc Artemidori loco: στειγλίδες καὶ καταμάγια, τὰ εἰς τὸ λούεσθαι χρειώδη, καὶ ξύστραι, καὶ λήκυθος, καὶ ξυστροφύλαξ, εἴδη λουτροῖς ἐπιτήδεια.

Ξύστραι.] Glossae veteres: Ξύστρα, *strigila*, *strigilis*. ξυστροποιὸς, *strigilarius*. ξύω, *rado*, *stricto*. rectius in cod. ms. *strigo*, *polio*.

Λήκυθος.] Glossae sub titulo de aereis: *Ampulla*, λήκυθος. vide Suidam.

Pag. LVI.

Δοκεῖ δέ μοι — Σωκρατικοῦ.] Socrates in Xenophontis Symposio: ἀλλὰ πίνειν μὲν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐμοὶ πάνυ δοκεῖ. τῷ γὰρ ὄντι ὁ οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς, τὰς μὲν λύπας, ὥσπερ ὁ μανδραγόρας τοὺς ἀνθρώπους, κοιμίζει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας, ὥσπερ ἔλαιον φλόγα, ἐγείρει. quae verba etiam citantur ab Athenaeo lib. XI. Deipnosophist.

Μυρτίτην.] Vinum myrteum M. Catoni l. de re rust. cap. CXXV. myrtites Plinio l. XIV. c. XVI.

Ὀξὺς δὲ πίνειν δοκεῖν, στασιάσαι σημαίνει πρὸς τοὺς οἰκείους.] Aristophanes in Equitibus:

ἐμαχόμεθ' αὐτοῖσι θυμὸν ὀξίνην πεπωκότες.

Διὰ τὴν τοῦ σώματος συστροφήν.] Ea vero συστροφὴ contingit ob aceti acrimoniam, quam Plinius *nequitiam* vocavit l. XIV. c. XX.: *aceti nequitiae*, inquit, *inest vir-*

tus ad magnos usus. Arnobius *perfidiam*, lib. I. adv. gent.: *sub ipsis in potu labris in acoris perfidiam vinum repente mutari.*

Ἔστι γὰρ οὐδὲν ἄλλο ὁ γάρος ἢ σηπεδών.] Vetus Glossarium: Γάρον, *liquamen.* Suidas: Γάρος· ἀρσενικῶς λέγεται. ἔστι δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ σηπεδών. Plin. lib. XXXI. c. VII.: *aliud etiamnum liquoris exquisiti genus, quod garon vocavere, intestinis piscium, ceterisque, quae abiicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies.* Idem l. IX. c. VII. ubi de mullis: *Marcus Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in sociorum garo, nam ea quoque res cognomen invenit, necari eos praecellens putavit, atque e iecore eorum alecem excogitare provocavit.* Apicius in Polytele: *fungi faginei elixi calidi exsiccati in garo, pipere accipiuntur, ita ut piper cum liquamine teras.* ad eumque locum multa erudite notavit Gabriel Humelbergius.

Pag. LVII.

Ἔτι τὰ κεράτινα καὶ διὰ τὴν ἀρχαιότητα ἀγαθά.] Interpres Homeri ad illud Iliad. Θ.:

Οἶνόν τ' ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι.

ἐγκεράσασα, inquit, εἰς κέρας. πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεθῆναι τὴν τῶν ποτηρίων χρῆσιν, εἰς κέρας ἔπινον. Athenaeus l. XI.: τοὺς πρώτους λέγεται τοῖς κέρασι τῶν βοῶν πίνειν, ἀφ' οὗ τὸν Διόνυσον κερατοφυᾶ πλάττεσθαι· ἔτι δὲ ταῦρον καλεῖσθαι ὑπὸ πολλῶν ποιητῶν. etc. multa enim ibi de poculis corneis.

Τὰ δὲ ὑάλινα τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει διὰ τὸ διαφανές.] Horat. l. I. od. XVIII.: *Arcanique fides prodiga perlucidior vitro.* Plinius l. XIV. cap. ult. ubi de ebrietate: *Tunc animi secreta proferuntur, alii testamenta sua nuncupant, alii mortifera loquuntur, redituraque per iugulum voces non continent, quammultis ita interemptis, vulgoque veritas iam attributa vino est.*

Σέρις.] Plinius l. XX. c. VIII. Dioscorides l. II. c. CLX: Σέρις δισσή. ὧν ἡ μὲν ἀγρία πικρὶς, ἡ καὶ κιχώριον καλουμένη. ἡ δέ τις ἐστὶ καὶ πλατυφυλλοτέρα καὶ εὐστομαχωτέρα τῆς κηπευτῆς. Suidas: Σέρεις εἶδος λαχάνων, τὰ παρ' ἡμῖν σείρικα λεγόμενα. αἱ πικρίδες παρ' ἄλλοις. ἢ μᾶλλον τ' ἀληθέστερον εἰπεῖν, μακεδονήσια.

Θριδακίναι καὶ εἴτι ἄλλο ὅμοιον.] fortasse legendum: Θριδακίναι καὶ πικρίδες, καὶ εἴτι ἄλλο, etc.

Pag. LVIII.

Ἐπειδὴ ἄμπελος μόνη κράμβῃ οὐ περιπλέκεται.] Crambe sive brassica viti adcoque vino inimica, τὰς ἐκ κραιπάλης καὶ οἴνου κακίας σβέννυσιν ἐπιλαμβανομένη, ut ait Dioscorides l. II. c. CXLVI. Cic. l. II. de N. D.: *Vites a caulibus brassicisque, si prope sati sint, ut a pestiferis et nocentibus refugere dicuntur, nec eos ulla ex parte contingere.* Plin. l. XX. c. IX.: *Hanc alii crambem petream vocant, inimicissimam vino, quam praecipue vitis fugiat; aut, si non possit fugere, moriatur.* Suidas: Κράμβη τῷ κάρῳ ἀντιβαίνουσα, ὅθεν καὶ πρώτη ἐν συμποσίοις δίδοται, καὶ παρ' ἄμπελον οὐ φυτεύεται.

Πέπονα γὰρ τὸ προσφιλὲς οἱ ποιηταὶ καλοῦσι.] Suidas: πέπων, προσφιλέστατος, προσηνέστατος.

Καὶ γὰρ τὸ ἔκλυτον πέπον καλεῖται.] Suidas: πέπονες, ἔκλυτοι, ἀσθενεῖς.

Εἴ τις πολλὰ κρόμμυα δόξειεν ἐσθίειν.] Suidas: κρόμμυα ἐσθίειν, ἴσον τῷ κλαίειν. Aristophanes in Ranis: Τί δῆτα κλαίεις; Δι. κρομμύων ὀσφραίνομαι. Scholiastes: σημαίνει τὸ δακρύειν ἀκουσίως. τοῦτο γὰρ συμβαίνει τοῖς ὀσφραινομένοις κρομμύων. ita enim reficiendus mihi videtur ille locus.

Πισσοῦ.] Glossae veteres: Πισσὸς, *Pisus.* Item: *Pisus*, Πῆσσος. Scholiast. Aristophanis in Pluto: λέκιθος δὲ κυρίως τὸ ξανθὸν τοῦ ὠεοῦ, διὰ τὸ τῷ λέπει κεύθεσθαι. ἔστι δὲ

καὶ εἶδος ὀσπρίου, ὃ καλεῖται πίσον. ὅτι ἐν Πίσᾳ τῆς Ἤλιδος κατακόρως φύεται, διὰ τὸ ἐοικέναι τὴν χροιὰν λευκίῳ ὠοῦ.

Ἔρεγμὸς δὲ καὶ κύαμος.] Vetus Glossarium: *Faba frensa*, Ἔρεγμός. *Faba solida*, Κύαμος. Festus: *Frendere, est frangere; unde et faba fressa.*

Κύαμος πνεύματος ποιητικὸς ἀτόκου.] Hippocrates l. II. de victus rat.: κύαμοι, τρόφιμόν τι, καὶ στατικοῦ, καὶ φυσώδεις. φυσώδεις μὲν, ὅτι οὐ δέχονται οἱ πόροι τὴν τροφὴν ἄλλην ἐπιοῦσαν. Didymus in Geoponicis collectis a Cassiano Basso Scholastico, lib. II.: οἱ δὲ φυσικοὶ φασι τοὺς κυάμους ἀμβρύνειν τὰς καρδίας τῶν ἐσθιόντων αὐτούς. διὸ καὶ ἐμποδίζειν ταῖς εὐθυνοειρίαις νομίζονται. εἰσὶ γὰρ πνευματώδεις. Theophrastus l. V. caus. natural.: οἱ Πυθαγόρειοι ἀπηγορεύκασιν τῷ κυάμῳ χρῆσθαι· καὶ γὰρ πνευματοποιὸν καὶ δύσπεπτον· καὶ τοὺς ὀνείρους τεταραγμένους ἡμῖν ἐμποιεῖ. Tertull. l. de An. c. XLVIII.: *Pythagorici fabam respuunt, onerosum et inflatum pabulum.* Vid. Cl. Alexand. Stromat. III. et A. Gellius l. IV. c. XI.

Ὅτι πάσης τελετῆς καὶ παντὸς ἱεροῦ ἀπελήλαται.] quod Aegyptiis quidem usitatum fuit, qui fabam impurum legumen censebant, ut tradit Herodotus in Euterpe: κυάμους δὲ οὔτε σπείρουσι Αἰγύπτιοι ἐν τῇ χώρῃ, τούς τε γενομένους οὔτε τρώγουσι, οὔτε ἕψοντες δατέονται. οἱ δὲ δὴ ἱερέες, οὐδὲ ὁρέοντες ἀνέχονται, νομίζοντες οὐ καθαρόν μιν εἶναι ὄσπριον. Pompeius Festus: *Fabam nec tangere nec nominare Diali flamini licet, quod ea putatur ad mortuos pertinere. nam et lemuralibus iacitur larvis, et parentalibus adhibetur sacrificiis, et in flore eius luctus litterae apparere videntur.* Faba igitur minime ab omnibus sacris reiecta. Plin. l. XVIII. c. XII.: *quin et prisco ritu fabacia suae relligionis Diis in sacro est.* Macrob. l. I. Saturnal. c. XII.: *et quia cordis beneficio, cuius dissimulatione Brutus habebatur idoneus emendationi publici status, hanc Deam, quae vitalibus praeest, templo sa-*

cravit, cui pulte fabacia et larido sacrificatur; quod his maxime rebus vires corporis roborentur. nam et Calendae Iuniae Fabariae vulgo vocantur: quia hoc mense adultae fabae divinis rebus adhibentur. Pollux l. VI. c. IX.: κύαμοι, οἱ καὶ πύανοι, ἀφ' ὧν καὶ τὰ πυανέψια ἑορτή. Videatur Harpocration.

Pag. LIX.

Κατάλληλοι μὲν γὰρ πένητι οἱ ξυπαροὶ ἄρτοι· πλουσίῳ δὲ οἱ πανταχῇ καθαροί.] Hanc panis diversitatem luxuriae tribuit Plinius l. XIX. c. IV.: *Ferendum sane fuerit exquisita nasci poma, alia sapore, alia magnitudine, alia monstro, pauperibus interdicta.* et paullo post: *e frugibus quoque quoddam alimentum sibi excogitasse luxuriam, ac medullam tantum earum, superque pistrinarum operibus et caelaturis vivere, alio pane procerum, alio vulgi, tot generibus usque ad infimam plebem descendente annona.* Panis καθαρὸς, mundus, Lamprid. in Alex. Severo: *panis mundi pondo XXX, panis sequentis ad donandum pondo L.* Panis pulcerrimus Horat. Sat. V. l. I. Pollux l. VI. c. XI.: Αἰγύπτιοι δὲ τοὺς εἰς ὀξὺ ἀνημαγμένους ἄρτους καλλιστεῖς ὠνόμαζον. Didymus l. II. Geoponicorum: σταφυλὰς πρὸ μιᾶς ἡμέρας τοῦ ἀρτοποιεῖν βάλλοντες εἰς ὕδωρ, τῇ ἑξῆς τὰς ἐκπλεούσας ἄραντες συμπιέζωσι, καὶ τῷ ξυείσῃ νοτίδι ἀντὶ ζύμης χρῶνται, καὶ ποιοῦσι τοὺς ἄρτους ἡδίους καὶ λαμπροτέρους. Panis ξυπαρὸς, sordidus, furfuribus consparsus. panis niger, Martialis epig. LVII. lib. XI.:

— nigro pane carere potes.

panes sordidi, magni. Athenaeus l. III.: Πλάτων δὲ ὁ κωμῳδοποιὸς ἐν Νυκτὶ μακρᾷ τοὺς μεγάλους ἄρτους καὶ ξυπαροὺς, χιλιοίους ὀνομάζει. Panem ξυπαρὸν innuit Persius Sat. III. cum ait:

Durum olus, et populi cribro decussa farina.

Glossae veteres hanc farinam interpretantur, *panem non delicio-*

deliciosius cribro discussum, sed plebeium, de populi annona, id est, fiscalem. qualem fortasse Lampridius vocat *panem sequentem,* et Horatius *secundum,* lib. II. Ep.:

— vivit siliquis et pane secundo.

Sic invenio δευτερείους ἄρτους apud Geoponicorum auctores l. II. ut apud Plinium *deuteria, secundaria, et operaria vina,* l. XIV. c. X. et apud Dioscoridem l. V. c. XIII.: οἶνον δευτέριον καὶ ἀδύναμον. Sic etiam *cibarium panem.* M. Tull. Tusculan. V.: *Ptolemaeo peragranti Aegyptum, comitibus non consecutis, cum cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius.* Apulei. l. VI. Metam.: *et frusto cibarii panis ei proiecto, cubitum facessit.*

Ἀτονίαν.] L. ἀτονίαν.

Ἔστι δὲ τὰ πρόβατα οὐδὲν ἄλλο ἢ ἄνθρωποι.] Ipse Artemid. l. II. c. XII.: πρόβατα ἀνθρώποις ἐοίκασι, διὰ τὸ πείθεσθαι τῷ ποιμένι καὶ συναυλίζεσθαι. Idcoque reges dicti ποιμένες λαῶν. Clem. Alex. Strom. I.: πρεσγυμνασία γὰρ βασιλείας, τῷ μέλλοντι τῆς ἡμερωτάτης τῶν ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης, ἡ ποιμενική· καθάπερ καὶ τοῖς πολεμικοῖς τῇ φύσει ἡ θηρευτική. Dissertissime Philo Iudaeus libro qui inscribitur: Βίος πολιτικοῦ. Ὅθεν οἶμαι, inquit, καὶ τὸ ποιητικὸν γένος ποιμένας λαῶν τοὺς βασιλεῖς εἰωθὲν ὀνομάζειν. ὁ γὰρ τὴν ποιμενικὴν ἄκρος, ἄριστος ἂν εἴη καὶ βασιλεὺς, τῆς καλλίστης ζώων ἀγέλης ἀνθρώπων τὴν ἐπιμέλειαν ἐν ταῖς ἐλάττοσι σπουδῆς ἀξίαις ἀναδιδαχθείς. καὶ καθάπερ τῷ μέλλοντι πολεμαρχεῖν καὶ στρατηγεῖν ἀναγκαιότατα αἱ περὶ τὰ κυνηγέσια μελέται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἷς ἐλπὶς ἐπιτροπεῦσαι πόλεως, οἰκειότατον ποιμενικὴ, προαγωγή τις οὖσα στρατηγίας.

Βόσια.] Glossographi veteres, titulo περὶ κρεῶν: *Bubal, βόσιον.*

Δούλοις δὲ βασάνους διὰ τὸν ἰμάντα καὶ τὴν ταυρίαν.] Servos scilicet vivos mortui saepe incursabant boves, ut loquitur Plautus. castigabantur enim illi taureis, bubulis coriis, bubulis exuviis, eensione bubula, bubulis mo-

numentis, bubulis cottabis. ideoque dicti *bucaedae*. Ταυρία, Taurea. Iuvenal. Sat. VI.:

— — taurea punit
Continuo flexi crimen facinusque capilli.

Glossae veteres: *Taureae, plagae, nervi.*

Τοῖς δὲ ἐν χειμῶνι διάγουσιν ἀγαθὰ τετήρηται.] Corruptum hunc locum repentina sed certissima coniectura felicissime restituit magnus ille Isac. Casaubonus: τὰ δὲ αἴγεια τοῖς ἐν χειμῶνι διάγουσιν ἀγαθὰ τετήρηται.

Ὅτι χειμῶνι ὁμώνυμα ὄντα τὰ ζῶα ἀνήρηται.] αἶγες scilicet, caprae. αἰγὶς autem est χειμών. Ipse Artemidorus l. II. c. XII.: αἶγες πᾶσαι πονηραὶ, καὶ μάλιστα τοῖς πλέουσι· καὶ γὰρ τὰ μεγάλα κύματα αἶγας ἐν τῇ συνηθείᾳ λέγομεν.

Pag. LX.

Ἐπεὶ μὴ κρατεῖ ἡ ἡμετέρα φύσις ὠμῶν κρεῶν.] Hippocrates lib. II. de victus ratione: τὰ δὲ ἔνωμα τροφώδεα καὶ ἐρευγμώδεά ἐστι, διότι δεῖ τῷ πυρὶ κατεργασθῆναι, ταῦτα ἡ κοιλίη διαρρήσσεται· ἀσθενεστέρα ἐοῦσα τῶν ἐσθιόντων.

Ὡς γε φιλεῖ γενέσθαι ἐν πολέμῳ καὶ λιμῷ.] Hannibalem humanis corporibus vesci militem suum docuisse ait Livius l. XXIV.: *Hunc natura et moribus immitem ferumque, insuper dux ipse efferavit, pontibus ac molibus ex humanorum corporum strue faciendis, et, quod proloqui etiam piget, vesci humanis corporibus docendo. hos infandis pastos epulis, quos contingere etiam nefas sit, videre atque habere dominos,* etc. Arnobius l. II.: *et ad ultimum vi famis humanis cadaveribus incubarent.* D. Chrysostomus Homilia in S. Lucianum: καὶ ἵνα μάθῃς, ὅσον ἐστὶ λιμὸς, καὶ τέκνων ἐπεγεύσαντο μητέρες πολλάκις τὴν τοῦ κακοῦ τούτου βίαν οὐκ ἐνεγκοῦσαι· καὶ ταύτην τὴν συμφορὰν τραγῳδῶν ὁ προφήτης ἔλεγε, Χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων ἥψησαν τὰ τέκνα αὐτῶν. οὓς ἔτεκον κατήσθιον, καὶ τῶν γεννηθέντων παιδίων ἡ τεκοῦσα γαστὴρ ἐγένετο τάφος, καὶ φύσεως ἐκράτη-

σεν ὁ λιμός. Vid. Plin. l. VII. c. II. Iuvenal. Sat. XV. Petron. sub finem Satyr.

Τρόπον γάρ τινα — ἐσθίουσιν ἀλλήλους.] Homines mutua hominum opera res omnes, sine quibus vita retineri nequit, sibi comparant, ideoque quasi hominibus ipsis vesci videntur. Sic Diomedem poetae, quia opes suas omnes alendis equis prodigebat, equos ἀνδροφάγους habuisse fabulati sunt. Phurnutus: καὶ μέχρι τούτου ἵπποις ἤδετο, ἕως οὗ τὰ αὐτοῦ ἀπώλεσε, καὶ πάντα πωλῶν κατηνάλωσεν εἰς τὴν τῶν ἵππων τροφήν. οἱ οὖν φίλοι τοὺς ἵππους ἀνδροφάγους ὠνόμασαν.

Τοὺς ἄλλους γεγονότας.] L. τ. ἄλλως γ.

Pag. LXI.

Διὰ γὰρ τῶν ἁλῶν ἐπιπολὺ τηρεῖται.] Salem divinum Homerus vocavit, eo quod putredinem et quasi mortalitatem a carnibus arceat. Plutarchus Symposiac. VI. problem. X.: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σκόπει, μὴ κἀκεῖνο θεῖον αὐτῷ συμβέβηκεν, ὅτι τῶν σωμάτων τὰ νεκρὰ διατηροῦν ἄσηπτα καὶ μόνιμα πολὺν χρόνον, ἀντιτάττεται τῷ θανάτῳ, καὶ οὐκ ἐᾷ παντελῶς ἐξολέσθαι καὶ ἀφανισθῆναι τὸ θνητόν, ἀλλ' ὥσπερ ἡ ψυχή, θειότατον οὖσα τῶν ἡμετέρων, τὰ ζῶα συνέχει, καὶ βίᾳ οὐκ ἐᾷ τὸν ὄγκον, οὕτως ἡ τῶν ἁλῶν φύσις τὰ νεκρὰ παραλαμβάνουσα, καὶ μιμουμένη τὸ τῆς ψυχῆς ἔργον, ἀντιλαμβάνεται φερομένων ἐπὶ τὴν φθορὰν καὶ κρατεῖ καὶ ἵστησιν, ἁρμονίαν παρέχουσα καὶ φιλίαν πρὸς ἄλληλα τοῖς μέρεσι.

Διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἁλῶν τετηχθαι.] Plutarch. Quaest. Nat. III.: τὴν πιμελὴν τήκουσιν οἱ ἅλες καὶ διαχέουσιν. unde et Virgil. I. Aeneid.:

— optata potiuntur Troes arena,
Et sale tabentes artus in littore ponunt.

Οἱ δὲ τετυρωμένοι, δόλον καὶ ἐνέδραν σημαίνουσι. ταῦτα γὰρ καὶ ὁ τυρὸς προαγορεύει.] scilicet propter homonymiam

verbi τυρεύειν. videatur Pollux l. VI. c. XXXII. et Eustathius ad Iliad. A.

Ἦν γὰρ ὁ πυραμοῦς παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐπινίκιος.] Schol. Aristoph. ad Equit.: Πυραμοῦς δὲ, εἶδος πλακοῦντος ἐκ μέλιτος ἑφθοῦ καὶ τυρῶν πεφρυγμένων. ὡς καὶ σησαμοῦς τὸ διὰ σησάμων. ταῦτα δὲ ἐτίθεσαν ἆθλα τοῖς διαγρυπνηταῖς. εἰώθασι δὲ ἐν τοῖς συμποσίοις ἀμιλλᾶσθαι περὶ ἀγρυπνίας, καὶ ὃ διαγρυπνήσας μέχρι τῆς ἕω, ἐλάμβανε τὸν πυραμοῦντα. eademque fere verba reperiuntur etiam in Suida.

Τὰ δὲ χειμερινὰ κυδώνια καλούμενα, λυπηρὰ διὰ τὸ στύφον.] Hippocrates l. II. περὶ διαίτ.: Κυδώνια, στυπτικὰ, καὶ οὐ διαχωρέουσιν. Cydonia, cotonea, Plin. l. XIII. c. XI.

Pag. LXII.

Καὶ τὰ λεγόμενα λεπτοκάρυα.] Veteres Glossae: Λεπτοκάρυον, *avellanum, corilum.* et tit. περὶ δένδρων: *Avolana,* λεπτοκάρυα. Κάρυα ποντικά. Dioscorid. l. I. c. CCLXXX.: τὰ δὲ ποντικὰ, ἃ ἔνιοι λεπτοκάρυα καλοῦσιν, ἐστὶ κακοστόμαχα. in Geoponicis extat caput περὶ ποντικοῦ τοῦ καλουμένου λεπτοκαρύου. e Ponto scilicet venere, et ideo Ponticae nuces vocantur, ut ait Plin. l. XV. c. XXII. In vetere Glossario: *Calvae,* ποντικὰ πεφρυγμένα. per archaïsmum vero: *galbae,* Plin. ibid.

Καὶ ὅσα πατάσσεται ταρραχὰς διὰ τὸν ψόφον συμ.] Nuces cadendo tripudium sonumque faciunt: ideo nuptialium fesceminorum comites, et nuptiis religiosae. sed aliam rationem magis probat Plinius: *Nec non et honor his naturae peculiaris, gemino protectis operimento, pulvinati primum calycis, mox lignei putaminis. quae causa eas nuptiis fecit religiosas, tot modis foetu munito: quod est verisimilius, quam quia cadendo tripudium sonumve faciant.* Servius ad illud Eclogae VIII.: *Sparge marite nuces. ideo a novo marito nuces spargi debere dicitur, quod proiectae in terram tripudium solistimum*

faciunt, quod auspicium ad rem patrandam optimum est. vel ideo a pueris aspergendas nuces cum strepitu et convicio flagitari, nequid nova nupta audiat adversum, quo dies nuptiarum dirimatur. Idem: *nam illud vulgare est, ideo spargi nuces, ut rapientibus pueris fiat strepitus, ne puellae vox virginitatem deponentis possit audiri.* Catullus:

Da nuces pueris, iners
Concubine. satis diu
Lusisti nucibus.

Δουλείας καὶ ὑποταγῆς διὰ τὸν ἐν Ἐλευσῖνι λόγον.] Accestis fabulam innuit, quae narratur a Clem. Alexand. in Protrept. et Arnobio l. V. adv. gent.

Περσικά.] Persicorum duo genera supernatia et popularia, Plin. l. XIII. c. XII. Persicum malum, mollusca nux Plauto et Suevio apud Macrob. l. II. Saturn. c. XIV. Diphilus Siphnius apud Athenaeum l. III.: Περσικὰ λεγόμενα μῆλα, ὑπό τινων δὲ Περσικὰ κοκκύμηλα, μέσως ἐστὶν εὔχυλα, θρεπτικώτερα δὲ τῶν μήλων.

Βερέκκια.] Scribendum videtur πραικόκια. Martial. l. XIII. epigr. XLVI.:

Vilia maternis fueramus praecoqua ramis.
Nunc in adoptivis Persica cara sumus.

Plin. l. XIII. c. XII.: *aestate praecocia intra XXX dies reperta.* Dioscorid. l. I. c. CLXVI.: τὰ δὲ μικρότερα καλούμενα ἀρμένια, ξυμμαϊστὶ δὲ πραικόκια, εὐστομαχώτερα τῶν εἰρημένων εἰσί. in quibusdam tamen codicibus legitur: βρεκόκια: et in Suida: κοκκύμηλα εἶδος ὀπωρῶν τὰ παρ' ἡμῖν λεγόμενα βερίκοκκα.

Καὶ πάντα τὰ ὅμοια.] ὠραῖα, soilicet, quae fugacia sunt decerpique properant, quorum velocitas cito mitescentium transvolat, coguntque se venundari.

Ἐπὶ τὸ δένδρον.] L. ἐπὶ τὸ δ.

Οἶδα δὲ ἐξ αὐτῶν παρά τισι καὶ ποτὸν σκευαζόμενον.] Plin. l. XIV. c. XVI.: vinum fit et e siliqua Syriaca, et e piris malorumque omnibus generibus.

Pag. LXIII.

Πίνακες.] Glossae veteres: Πίναξ, *catinus*. Item: *Catillus* πίναξ. reperies etiam πινάκια, πινακίσκους, πινακίσκια apud Polluc. l. VI. c. XII. et l. X. c. XXIII.

Παροψίδες.] Suidas: παροψὶς, ἀμβάφιον, ὀξυβάφιον.

Λυχνία.] Pollux: λυχνίον, ἐφ' οὗ ἐντίθεται ὁ λύχνος, ἡ καλουμένη λυχνία.

Διὰ τὸ εὐαπόσβεστον.] Hadriano interroganti: Quid est homo? Epictetus resp. Lucerna in vento posita.

Καὶ ἔρωτα διὰ τὸ ἀναλάμπειν.] Hadriano interroganti: Quare Venus Vulcano nupta est? Epictetus resp. Ostendit amorem amore incendi.

Τράπεζα δὲ τρίποδος οὐδὲν διαφέρει.] Pollux l. X. c. XXIII.: ἡ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεζα καὶ τρίπους ἂν καλοῖτο.

Οἱ τοῖχοι τῶν κλινῶν.] Spondae, ἐνήλατα, latera lectorum. ut in Anthолog. l. I. c. XXXIII. τοῖχος ὑεώς. unde et τοιχαρχος apud Artemidorum sup.

Τραπεζοφόροι.] Iul. Paulus l. III. de Supellect. leg.: *Supellectili legata haec continentur, mensae, trapezophora, delficae*, etc. trapezophora, abaci e quibus vina ministrantur. Glossae veteres: Τραπεζοφόρον, *Caliclare*. ἐφ' οὗ δὴ τὰς κύλικας οἰνοχόοι ἐτίθεντο, ut loquitur Procopius: vel ut Pollux l. X. c. XIX.: ἐφ' οὗ τὰ ἐκπώματα κατάκεινται. de delficis olim adnotavit princeps Iurisconsultorum Iacobus Cuiacius Observat. X. c. XIII. Forteau vero scripserat Glossographus *Calicare* a calice; ut Iuvenalis Interpres a culicę culicare, ad Sat. VI.: *Latine*, inquit, *conopeum culicare dicunt*. Sed in aliis Glossis legere memini: Πτηριοθήκη, *Caliclarium*.

Ἀγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προεπτυσσόμενα τὸ κόσμιον τοῦ βίου σημ.] Suidas: *ἀγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προεπτυσσόμενα κατ' ὄναρ, τὸ κόσμιον τοῦ βίου σημαίνει.* Glossarium vetus: *ἀγκωνίσμας, hoc cubital.* codex ms. *ἀγκὼν ὁ δεσμὸς*, Cubital.

Pag. LXIV.

Πυργίσκοι καὶ ζηλευροφυλάκια.] Suid.: *πυργίσκοι καὶ ζηλευροφυλάκια, σκεύη κατ' οἶκον.*

Μυρίζεσθαι γυναιξὶ — μοιχευομένων.] Odor scilicet deprehensionem significat apud Artemidor. passim.

Ἀνδράσι δὲ πρὸς αἰσχύνην ἔσται.] Viros unguenta olere turpe et indecorum est. unguentatos enim *καὶ ὄζοντας μύρου τί ἄν τις φαίη τούτους ἰδών; ἀτεχνῶς, καθάπερ μεταποσκάπας ἐκ τοῦ σχήματος αὐτοὺς καταμαντεύεται μοιχούς τε καὶ ἀνδρογύνους.* Cl. Alexand. l. III. Paedag. c. III. Phaedrus Aug. Libertus l. V. fab. LXXXIII.:

Unguento delibutus, vestitu adfluens,
Veniebat gressu delicato et languido.
Hunc ubi tyrannus vidit extremo agmine:
Quinam cinaedus ille in conspectu meo
Audet venire?

Vespasianus narrante Suetonio adolescentulum fragrantem unguento, cum sibi pro impetrata praefectura gratias ageret, nutu aspernatus, voce etiam gravissima increpuit: Maluissem allium oboluisses. Unguentis sese unctitant feminae, ut elegantiores sint et mundiores, ait Pomponius l. XXI. De aur. arg. leg. Plinius vero lib. XIII. c. III. summam unguentorum commendationem esse scribit, ut transeunte femina odor invitet etiam aliud agentes. Cl. Alexand. l. II. Paed. c. VIII.: *μυρίζεσθαι ἥδους ἐστὶν ἑταιρικοῦ διαβολή, καὶ φάρμακον ἐρεθισμῶν.*

Πλὴν τῶν ἔθος ἐχόντων μυρίζεσθαι.] Quibusdam moris est unguentis uti non voluptatis, sed valetudinis caussa, ut notat Pomponius loc. cit. Clemens: *οὐ γὰρ κατὰ πάντα*

ἀποσκορακιστέον τὴν χρῆσιν αὐτῶν, ἀλλ' ὥςπερ φαρμάκῳ καὶ βοηθήματι χρηστέον τῷ μύρῳ· πρός τε τὸ ἐπεγεῖραι τὴν ἀπαυδῶσαν δύναμιν, καὶ πρὸς τοὺς κατάῤῥους, καὶ πρὸς τὰς καταψύξεις, δυσαρέστησίν τε. ὑγείας μέρος μέγιστον, ὀδμὰς ἡγεμόνων χρηστὰς ποιεῖν. Sed magis est ut his verbis τῶν ἔθος ἐχόντων μυρίζεσθαι, cinaedos et draucos notet Artemidorus, qui solent μυρίζεσθαι voluptatis et nequitiae gratia. et obscoenorum dominorum praecipua erat cura delicatos saepe linire. qua de re nimis multa passim.

Εὐφροσύνην δὲ — πρότερον ἐρχοῦντα, etc.] Saltationem umbram luxuriae vocat M. Cic. orat. pro Muraena, quia commissationem sequatur. *nemo enim fere*, inquit, *saltat sobrius, nisi forte insanit: neque in solitudine, neque in convivio moderato atque honesto. intempestivi convivii, amoeni loci, multarum deliciarum comes est extrema saltatio.* atque id omnino est quod ait Artemidor. Horatius Sat. I. lib. II.:

> Quid faciam? saltat Milonius, ut semel icto
> Accessit fervor capiti, numerusque lucernis.

Εἰ μὴ ὥςπερ δεσπότῃ ἀποτόμῳ καὶ ὠμῷ τῇ ἀρχῇ τὴν ἀποφορὰν ἀποδῶσι.] Scribe: τῇ γαστρὶ τὴν ἀποφορὰν ἀποδ. Ventris obsequium dixit Horatius Sat. VII. lib. II. ventri enim parendum domino acerbo, crudeli, inexorabili. ideoque arduam rem esse aiebat Cato verba facere ad ventrem qui auribus caret. et apud Aristophanem in Acharnens. pater filias famelicas compellans, non aures praebere iubet, sed ventrem:

> ἀκούετον δή ποτ' ἔχετ' ἐμὲν τὰν γαστέρα.

Homerus Odyss. H.:

> Οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο
> Ἔπλετο, ἥτ' ἐκέλευσεν ἔο μνήεσθαι ἀνάγκῃ.

hic vero locus citatur ab Athenaeo l. X. ubi et Alexis comicus ait:

Μάθοις τ' ἂν οἷον κακὸν ἀνθρώπαις
Ἔσθ' ἡ γαστὴρ, διδάσκει οἵ', ἀναγκάζει θ' ὅσα,
Εἴ τις ἀφέλοι ταῦτ' ἀφ' ἡμῶν τὸ μέρος ἀπὸ τοῦ σώματος.
Οὐ δ' ἂν ἀδικοῖτ' οὐδὲν οὐδείς, οὗ θ' ὑβρίζοιτ' ἂν ἑκών.
Νῦν δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα γίνεται τὰ δυσχερῆ.

Propter hanc ventris crudelitatem fit, ut malo famis premi atrocissimum sit supplicii genus, τιμωρία δειμυτάτη ὁμοῦ καὶ μακροτάτη. ἁπάντων θανάτων χαλεπώτατος. D. Chrysostom. Homil. de S. Luciano: καθάπερ γὰρ δήμιός τις τοῖς ἐπλάγχνοις ἔνδον καθήμενος, ἅπαντα καταξαίνει τὰ μέλη, πυρὸς παντὸς καὶ θηρίου σφοδρότερον κατεσθίων πάντοθεν τὸ σῶμα δίψει τινὰ καὶ ἀβρῶτον παρέχων ὀδύνην.

Τὴν ἀποφορὰν ἀποδ.] Suid.: ἀποφορὴ παρὰ Ἡροδότῳ ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις.

Κωφὸν ἅμα καὶ ἄλαλον.] ἐκ γενετῆς κωφὸς, ἄλαλος. Alexand. Aphrodis. Problem.

Pag. LXV.

Ἵνα διανεύοι ὅσα βούλεται σημαίνειν.] Saltantium nutus et gestus loquaces erant. adeoque quod canebatur oculis subiiciebant. Vetus Epigramma:

Ingressus scenam populum saltator adorat,
Solêrti pendet prodere verba manu.
Nam cum grata chorus diffundit cantica dulcis,
Quae resonat cantor, motibus ipse probat.
Tot linguae, quot membra viro, mirabilis ars est,
Quae facit articulos ore silente loqui.

Cassiodorus l. IV. Var. LI.: *horcistarum loquacissimae manus, linguosi digiti, silentium clamosum, expositio tacita, quam musa Polyhymnia reperisse narratur, ostendens homines posse et sine oris affatu suum velle declarare*, etc. postrema haec verba rectam faciunt interpretationem illis Artemid.: ἵνα διανεύοι ὅσα βούλεται σημαίνειν. Idem Cassiodorus l. I. XX.: hanc partem musicae

disciplinae mutam nominavere maiores: scilicet, quae ore clauso manibus loquitur. Petronius apud Terentianum Maurum:

Memphitides puellae
Sacris Deum paratae.
Tinctus colore noctis
Manu puer loquaci.

Antipater epigrammatarius in statuam Pyladis saltatoris:

Θῆβαι γιγνώσκουσι τὸν ἐκ πυρός· οὐράνιος δὲ
οὗτος ὁ παμφώνοις χερσὶ λεχευόμενος.

Leontius Scholasticus in statuam saltatoris:

Ὄμματά σοι, καὶ ταρσὰ, ποδήνεμα, καὶ σοφὰ χειρῶν
Δάκτυλα.

hinc illa apud Graecos saltationum vocabula: χειρῶν περιαγωγή. ἔνδειξις. ἐπίδειξις. ἐξυχειρία. εὐχειρία. ταχυχειρία. μορφάσαι. σχηματοποιήσασθαι. Item: χειρίσοφοι et χειρονόμοι, qui saturo gestu per multiplices figuras et schemata sub canticis historiam aut fabulam saltabant. veteres enim saltare dicebant ἐπιδεικτικῶς ὑπορχήσασθαι. Sic Horatius saltare Cyclopa, Sat. V. l. I.:

Pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat.

Arnob. l. V. adv. gent.: *saltatur Venus. saltatur Pessinuntia Dyndumene.* Apuleius Apol.: *mos in iuventute saltandis fabulis exossis plane et enervis.* Sic Iuvenal. Sat. VI.:

Cheirónomon Ledam molli saltante Bathyllo
Tuccia vesicae non imperat.

hoc est, Tuccia prurit et pene crissat spectando Bathyllum, qui tam bene Ledam saltando repraesentat, ut ipse cheironomos Leda videatur. Pollux l. II.: χειρονομῆσαι τὸ ταῖν χεροῖν ἐν ῥυθμῷ κινηθῆναι.

Βασιλικὰ μὲν πρόσωπα — ὁ ὀρχηστής.] Petronius Sat.:

Grex agit in scena mimum, pater ille vocatur,
Filius hic, nomen divitis ille tenet:

Mox ubi ridendas inclusit pagina partes,
Vera redit facies, dissimulata perit.

Vetus verbum est, mortales omnes histrioniam hic agere. postquam enim persona quam nobis Deus imposuit, et vita functi sumus, mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, regumque turres.

Ὅτως δ' ἂν ἀρχήσηται δοῦλος — πλαγάς.] Quum plebeiis ludis quidam paterfamilias, priusquam pompa induceretur, servum suum sub furca caesum medio egisset circo, T. Atinio Iupiter in quiete praecepit, ut Coss. diceret, ὅτι οὐ καλὸν ἀρχηστὴν ἔδωκαν. ὅτι κακὸν ἀρχηστὴν ἔστειλαν καὶ ἀτερπέστατον. praesultatorem sibi displicuisse.

Σταυρωθήσεται διὰ τὸ ὕψος.] Chrysalus servus in Plauti Bacchidib.:

Credo hercle adveniens nomen mutabit mihi,
Facietque ex templo Crucisalum me ex Chrysalo.

in crucem salire. in crucem excurrere, apud eundem nec semel.

Διὰ τὴν τῶν χειρῶν ἔκτασιν.] cruciarii dispessis manibus figebantur, ut apud comicos observare est.

Τὸ δὲ πυῤῥιχίζειν τὸ αὐτὸ τῷ ὀρχεῖσθαι σημ.] Suidas: Πυῤῥιχίζειν, μετὰ τῶν ὅπλων ὀρχεῖσθαι. Πυῤῥίχη, εἶδος ἐνόπλου ὀρχήσεως. Agathias l. II.: Ναρσῆς δὲ ἐξασκεῖν γε ἐπιτλεῖον αὐτοὺς ἐκέλευε τὰ πολέμια, καὶ ἐπιῤῥώννυε τὸν θυμὸν ταῖς καθημέρην μελέταις· τροχάζειν τε ἀναγκάζων, καὶ ὑπὲρ τῶν ἵππων ἐν κόσμῳ ἀνακάλλεσθαι, ἔς τε πυῤῥίχην τινὰ ἐνόπλιον περιδινεῖσθαι. qui locus citatur a Suida in voce πυῤῥίχαις, nonnullis immutatis, nec nominato auctore. Athenaeus lib. XIV.: καὶ γὰρ ἐν τῇ μουσικῇ, κἀν τῇ τῶν σωμάτων ἐπιμελείᾳ περιεποιοῦντο τὴν ἀνδρείαν, καὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις κινήσεις ἐγυμνάζοντο μετὰ τῆς ᾠδῆς, ὅθεν ἐκινήθησαν αἱ καλούμεναι πυῤῥίχαι. Vid. Xenophon initio l. VI. Κύρ. ἀναβ. Pollux lib. IV. c. XIII.

Τροχοπεκτεῖν.] Saltatorium orbem vertere, Arnob. l. II. M. Cic. orat. in Pisonem: *ne tum quidem, cum illum*

suum saltatorium versaret orbem, fortunae rotam pertimescebat. apte ad sensum Artemidori. nisi mavis, quod magis mihi placet, istud verbi referre ad illam saltationis figuram, quae belle repraesentatur in Xenophontis convivio: *ὁρῶ γὰρ ἐγώ γε τήνδε τὴν ὀρχηστρίδα ἐφεστηκυῖαν, καὶ τροχοὺς τινὰ αὐτῇ προσφέροντα. ἐκ τούτου δὴ ἠύλει μὲν αὐτῇ ἡ ἑτέρα, παρεστηκὼς δέ τις τῇ ὀρχηστρίδι ἐνεδίδου τοὺς τροχοὺς μέχρι δώδεκα. ἡ δὲ, λαμβάνουσα ἅμα τε ὠρχεῖτο, καὶ ἀνεβίβαστει δινουμένους· συντεκμαιρομένη ὅσον ἔδει βίπτειν ὕψος, ὡς ἐν ῥυθμῷ δέχεσθαι αὐτούς.*

Μαχαίρας περιδινεῖσθαι ἢ ἐκκυβιστᾶν.] fortean intelligit saltationis schema, quod a Polluce et Suida vocatur ξιφισμός. unde et ξιφίζειν Hesychio. Suidas: *ξιφισμὸς, σχῆμα ἐκ τῆς ἐμμελείας καλουμένης.* addendum videtur: *πυῤῥίχης.* vel legendum: *ἐκ τῆς ἐμμελείας οὕτω καλουμένης.* Quin potius significare voluit Artemid. periculosum illud saltandi schema, de quo etiam Xenophon in convivio: *μετὰ δὲ τοῦτο κύκλος εἰςηνέχθη περίμεστος ξιφῶν ὀρθῶν. εἰς οὖν ταῦτα ἡ ὀρχηστρὶς ἐκυβίστα τε καὶ ἐξεκυβίστα ὑπὲρ αὐτῶν· ὥστε οἱ μὲν θεώμενοι ἐφοβοῦντο, μήτι πάθῃ. ἡ δὲ θαῤῥοῦντας τε καὶ ἀσφαλῶς ταῦτα διεπράττετο.*

Pag. LXVI.

Στέφανοι ναρκίσσου — ἱστορίαν.] Narcissus amore sui attenuatus intabuit ad Cephisum amnem mutatusque est in florem. Sed florem huiusmodi nervis inimicum caput gravantem a narce narcissum dictum, non a fabuloso puero ait Plinius l. XXI. c. XIX. Plutarch. Symposiac. III.: *τὸν νάρκισσον ὠνόμασαν ὡς ἐμβλύνοντα τὰ νεῦρα καὶ βαρύτητας ἐμποιοῦντα ναρκώδεις· διὸ καὶ ὁ Σοφοκλῆς αὐτὸν ἀρχαῖον μεγάλων θεῶν στεφάνωμα, τουτέστι, χθονίων προσηγόρευκε.* quod Sophoclis dictum citatur etiam a Clem. Alexand. Paedag. II. c. VIII.

Ἔχει γὰρ τινὰ τὸ πορφυροῦν — θάνατον.] Eoque sensu dixit Homerus πορφύρεον θάνατον. et Virgil.: Purpuream animam. Vid. Aelian. Histor. animal. l. XVI. c. I.

Διὰ τὸ εὐμάραντον.] Plutarchus Sympos. III. problem. I.: τὸ δὲ ῥόδον ὠνόμασται διήκουθεν, ὅτι ῥεῦμα πολὺ τῆς ὀδωδῆς ἀφίησι· διὸ καὶ τάχιστα μαραίνεται. Ovidius:

Quam longa una dies, aetas tam longa rosarum;
Quas pubescentes iuncta senecta premit.

de floribus generatim Plin. l. XXI. c. I.: *natura flores odoresque in diem gignit: magna, ut palam est, admonitione hominum, quae spectatissime floreant, celerrime marcescere.* Plutarch.: ἀνθινὴ μαραινομένη ἐν ταῖς χερσὶ τῶν στεφανηπλόκων.

Ἀμαράντους.] mirum in amaranto, gaudere decerpi, et lactius renasci. mirumque, postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reviviscit, et hibernas coronas facit. summa eius naturae in nomine est, appellato, quoniam non marcescat. Plin.

Σισυμβρίου.] Vetus Glossarium: Σίσυμβρον, εἶδος λαχάνου, *cunila.* Item: *Cunela,* Θύμβρα. *Cunilium,* θύμβρος, εἶδος βοτάνης. Plin. l. XX.: *sisymbrium silvestre a quibusdam thymbraeum appellatum.* Duplex sisymbrium agnoscunt Dioscorid. et Plin. unum quod in riguis nascitur, alterum quod in sicco. in sicco ortum, odoratum est, ait Plin. et inseritur coronis, angustiore folio. Dioscorid.: Σισύμβριον, (οἱ δὲ ἕρπυλλον ἄγριον καλοῦσιν) ἐν χέρσοις φύεται. ἔοικε δὲ ἡδυόσμῳ κηπαίῳ, πλατυφυλλότερον δὲ καὶ εὐωδέστερον, στεφανωματικόν. coronam ex sisymbrio morbum significare ait Artemid., tamen apud Aristophanem σισύμβρια lactitiae voluptatisque signa sunt. Scholiast. σισύμβρια φύλλα, οἷς ἐστεφανοῦντο οἱ νυμφίοι.

Ἀμαράκου.] Amaracum inter στεφανωματικὰ ἄνθη recenset Theophrastus. quod etiam notatur ab Athenaeo l. XV. Amaracus et sampsychus idem Dioscorid. l. III.

c. XLVII. et Plin. l. XXI. c. XI. Mollis amaracus Virgil. I. Aen. Amaracus regius unguentarius fuit, qui casu lapsus, dum ferret unguenta, maiorem ex confusione odorem creavit. unde optima unguenta amaracina dicuntur. hic postea in herbam sampsuchum dicitur versus. Servius.

Λαπάθου.] Glossae: Λάπαθον, λάχανον, *rumex, lapathium.*

Φρυγίου.] Plin. l. XXI. c. XI. amaracum Phrygium cognominatum fuisse ait. ἀμάρακος ὁ φρύγιος Theophrast. l. VI. et Athen. l. XIV.

Ἑλενίου.] Helenium e lacrumis Helenae dicitur natum et in Helena insula laudatissimum. Plin. l. XXI. c. X.

Ἀνεμώνης.] Anemone quae et Limonia vocatur Plin. l. XXI. c. XI. Glossae: Ἀνεμώνη, *Vaccinium, Saliuncula.* Ἀνεμώνιον, *vaccinium.* Item: *Vaccinium,* Ἀγχουσα, Τάκινθος. Item: *Saliunca,* ἀγριόρροδον, λευκόρροδον. Servius ad Eclog. V. *Saliunca, herbae genus, quam oritunicam vocant.* Varia anemones genera enumerat Dioscorid. l. II. cap. CCVII.

Καὶ τῆς ῥοδοδάφνης.] Glossae: *Rosa graeca,* Ἀνύχνις, ἡ Ῥοδοδάφνη. Item: *Taxus,* σμίλαξ, ῥοδοδάφνη. Item: Ῥοδοδάφνη, *Taxus, Viburna, Lauria, Andrum.* ms. *Lauriandrum.* Dioscorid. l. IV. c. LXXXII.: ῥοδόδενδρον, νήριον. Apul. IV. Metam.: Rosa Laurea.

Pag. LXVII.

Καὶ τὸ ἐπίθυμον.] ἐπίθυμον, θύμου ἐστὶν ἄνθος τοῦ σκληροτέρου. Dioscorid.

Καὶ τὸ μελίλωτον.] Plin. l. XXI. c. IX.: *Ergo in coronamenta foldo venere melothron, spireon, trigonon, cneoron, quod casiam Hyginus vocat; et quod cunilaginem, quae conyza, melissophyllon, quod apiastrum, melilothon, quod sertulam Campanam vocamus.*

Σελίνων δὲ στέφανος, καὶ ὅτι ἐπιταφίῳ — οὗτος.] Suidas: Σέλινον, εἶδος λαχάνου. σελίνου δεῖται ὁ νεκρῶν. ἐπεὶ ἐν ἐσχάταις πτωσαῖς ὄντων τοὺς τάφους, ὅτε ἔμελλον τοὺς νεκροὺς τιθέναι, σελίνοις ἐστεφώννυον. σελίνου στέφανος, πένθιμος. τὸ γὰρ σέλινον πένθεσι πρυσήκει. Plin. l. XX. c. XI. Selinum ad cibos admitti olim omnino nefas fuisse notat. nam id defunctorum feralibus epulis dicatum esse; visus quoque claritati inimicum. Plutarch. in Timol.: ἀναβαίνοντι δὲ αὐτῷ πρὸς λόφον, ὃν ὑπερβάλλοντες ἔμελλον κατόψεσθαι τὸ στρατεύμα καὶ τὴν δύναμιν τῶν πολεμίων, ἐμβάλλουσιν ἡμίονοι σέλινα κομίζοντες· καὶ τοῖς στρατιώταις εἰς ἦλθε πονηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον, ὅτι τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν εἰώθαμεν ἐπεικῶς στεφανοῦν σελίνοις. καὶ παροιμία τις ἐκ τούτου γέγονεν εἰς τὸν ἐπισφαλῶς νοσοῦντα, δεῖσθαι τοῦτον τοῦ σελίνου. Servius ad illud Virgil. Eclog. VI.:

— apio crines ornatus amaro.

apud antiquos indago erat species coronae de apio, sed in Nemeo agone, qui in honorem Archaemori institutus est. et volunt quidam hoc coronae genus ad indicium mortis electum.

Ἀθλητὰς δὲ ἀγαθούς.] Apio enim victores Nemei certaminis, ἐπιταφίου ἀγῶνος, coronabantur. ut patet ex illis Servii verbis, et Plutarchi in eod. Timol. et Plin. l. XIX. c. VIII.: *Honos ipsi in Achaia, coronare victores sacri certaminis Nemeae.* Isthmiorum quoque corona fuit. Plutarch. in Timol. et Sympos. V. quaest. III.

Καὶ τοῖς ἐπὶ τὸ ἄρχειν ὁρμωμ. — οὓς δὲ ἀπόρους ποιοῦσιν.] in exemplari Cornarii scriptum fuisse videtur: τοὺς δὲ ἀφόβους.

Φοίνικος δὲ καὶ ἐλαίας στέφ. — ἀειθαλές.] Plutarch. Sympos. VIII. quaest. IX. palmam esse ait μακρόβιον, ἐμπεδόφυλλον, βεβαίως ἀείφυλλον. ideoque esse victoris praemium, ὅτι δεῖ τὴν τῶν νικηφόρων δόξαν ἄφθιτον καὶ ἀγήρω διαμένειν. Phurnutus tit. de Musis, in ea agnoscit τὸ ἀείζωον.

Κοινὸν δὲ ταῖς θεαῖς τὸ φυτόν.] Myrtum Dianae gratam fuisse refert Cl. Alex. Paedag. II. c. IX. Minervae Didymus Geoponic. XI. Veneri sacram fuisse vetus fabula est Servianis in Virgil. commentariis varie inserta. nam aliter ad illa verba l. III. Aeneid.:

— et densis hastilibus horrida myrtus.

aliter ad illa l. V.:

— velat materna tempora myrto.

Myrtum vero etiam ad Cererem pertinere dixit Artemid., propter virgas myrteas, quibus Bona illa Dea a Fauno marito caesa est, quod meri seriam ebibisset plenam. Sed in huius quoque fabulae narratione dissentiunt Plutarch. ἐν Ῥωμαϊκ. Arnob. l. V. adv. gent. Lactant. I. de falsa relig. Macrob. Saturn. I.

Στέφανοι κήρινοι.] Splenia de ceroto. coronae cerinae. quo modo apud Plaut. in Epid. cerinum dici vestimenti genus a cerae colore notat Marcellus. vel, si mavis, ceras intellige, quae magicis ad malas artes usui sunt.

Οἱ δὲ τῶν ἐρίων πεπ. — καταδέσμους σημ.] Huiusmodi coronae veneficiorum licia sunt et filamenta lanea discoloria. Virgilius in Pharmaceutria:

Terna tibi haec primum triplici diversa colore
Licia circumdo.

Idem: — et molli cinge haec altaria vitta.

Serv.: *molli vitta, lanea scilicet.* Petron.: *illa de sinu licium protulit varii coloris filis intortum, cervicemque vinxit meam.* Apul. in Apol.: *at si Virgilium legisses, profecto scisses alia quaeri ad hanc rem solere. ille enim, quantum scio, enumerat vittas molles, et verbenas pingues, et tura mascula, et licia discoloria.* Ovid. I. Amor. Eleg. VIII.:

Scit bene quid gramen, quid torto concita rhombo
Licia.

Χλωρὸς

Χλωρὸς γὰρ ὁ χρυσός.] Catull.: *Quantum saepe magis fulgore expalluit auri.* Diogenes interrogatus, διὰ τί τὸ χρυσίον χλωρόν ἐστιν, ἔφη, ὅτι πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐπιβουλεύοντας.

Pag. LXIX.

Οὐδὲν μέντοι καιναὶ γυναῖκες.] L. οὐδὲν μ. τ. κοινὸν αἱ γυν.

Pag. LXX.

Καὶ προσδεθεὶς κίονι.] Servos ad columnam verberari solitos fuisse indicat Nicobulus in Plauti Bacchid.:

— abducite hunc
Intro, atque adstringite ad columnam fortiter.

Pollux l. III. c. VIII. Hyperidem de servis dixisse notat, κρεμάσαι ἐκ τοῦ κίονος.

Καὶ οὕτως ὑπὸ τοῦ δεσπότου ἐνετάθη.] non intentus in venerem, sed extensus ad columnam.

Περὶ τῆς παρανόμου συνουσίας.] Inepta dissectio huius capitis, quod intactum integrumque esse debuit.

Ἐρημένου τὴν γνώμην.] L. ἐῤῥωμένου.

Pag. LXXII.

Εἰς φιλίαν καταστήσεται διὰ τὴν μίξιν· καὶ γὰρ φιλότης καλεῖται.] Homer. Iliad. Z.:

Ὅς μ' ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ.

et alibi passim.

Pag. LXXIII.

Καὶ τὴν γῆν οὐδὲ ἧττον μητέρα καλοῦμεν.] L. καὶ τὴν γῆν αὐτὴν οὐ. ἧ. etc.

Pag. LXXV.

Καὶ γὰρ εἰκὸς ἦν ᾧ ἡμάρτανεν ἐν μέρει τοῦ σώματος, τούτῳ καὶ κολασθῆναι.] Notavi ad Phaedri Fab. V. lib. III. haec verba inveniri etiam apud Heraclidem Ponticum.

Ad lib. II.

Pag. LXXXIII.

Ὀθόνια τὲ καὶ τρίβακα ἱμάτια δοκεῖν φορεῖν ἀγαθὸν ἂν εἴη.] Suidas: τρίβακα κατατετριμμένα ὀθόνια. καὶ τρίβακα φορεῖν δοκεῖν ἀγαθόν. Vetus Gloss.: ὀθόνιον, *linteamen.* Ὀθόνη, *linteamen.* ms. *Subtile velum.* Suid.: ὀθόνη, πᾶν τὸ λεπτὸν ὕφασμα, καὶ πᾶν τὸ ἰσχυόν, κἂν μὴ λινοῦν ᾖ.

Λευκὰ δὲ ἱμάτια τοῖς ἱερεῦσι μόνοις συμφέρει.] alba scilicet vestimenta purissima sunt, qualia sacerdotes decent. Festus in voce: *Pura.*

Δούλοις Ἑλλήνων.] Graecorum servis albae vestes libertatem significant: δούλοις δὲ Ῥωμαίων, non item; ut ipse mox paullo indicat: διὰ τὸ τὴν αὐτὴν τοῖς δεσπόταις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔχειν ἐσθῆτα.

Τοὺς ἐν ὄχλῳ ἀναστρεφομένους λευκὰ ἔχειν ἱμάτια.] Scito, inquit Tullius, nihil tam exercitum fuisse Romae quam candidatos omnibus iniquitatibus. officiosissima scilicet illa natio petitorum, unumquemque Quiritium assidue prensando, salutando, deducendo permultos terebat dies, et in comitiorum turba universis placere maxime studebat. ambitiosos autem candidatos, hoc est, cretatos fuisse et album in vestimenta addidisse quis nescit?

Οὐ γὰρ πρὸς ἔργῳ ὄντες οἱ ἄνθρωποι λευκοῖς ἱματίοις χρῶνται.] Pulla et sordida erat tenuiorum vestis, qualis etiam rusticorum.

Pag. LXXXIV.

Διὰ τὸ τοὺς ἀποθανόντας ἐν λευκοῖς ἀμφέρεσθαι.] Vita functorum corpora albis vestibus inducebant, quando iam

animas non poterant. quas tamen puras et intaminatas emigrare cupiebant. Plutarch. in Quaest. Rom.: τὸ σῶμα τοῦ τεθνηκότος ἀμφιεννύουσι λευκοῖς· ἐπεὶ μὴ δύνανται τὴν ψυχὴν· βούλονται δὲ ἐκείνην λαμπρὰν καὶ καθαρὰν προπέμπειν, ὡς ἀφειμένην ἤδη καὶ διηγωνισμένην μέγαν ἀγῶνα καὶ ποικίλον.

Ἀλουργίδα.] Sic vocata vestis a colore, quem Plato in Timaeo rubrum esse ait, nigri austeritate et albi splendore temperatum: ἐρυθρὸν μέλανι λευκῷ τε κραθὲν ἁλουργοῦν λέγομεν.

Πορφυρᾶ ἐσθὴς νοσοῦντα ἀναιρεῖ.] Ipse Artemidor. sup. L. I. c. 77.: ἔχει γάρ τινα τὸ πορφυροῦν χρῶμα συμπάθειαν καὶ πρὸς τὸν θάνατον.

Κοκκίνη δὲ ἐσθὴς.] Glossae veteres: κόκκινον, *ruseum.* ms. *roseum, cocinum.* Item: κόκκος, βάμμα, *vermicula, coccum.* Isid. L. XIX. Orig. c. 28. Κόκκον *Graeci, nos rubrum, seu vermiculum dicimus. est enim vermiculus ex silvestribus frondibus.* Dioscorides L. IV. c. 48.: Κόκκος, βαφικὴ θάμνος ἐστὶ μικρός, φρυγανώδης, ᾧ πρόσκεινται οἱ κόκκοι, ὡς φασί, οἵ τινες ἐκλεγόμενοι συντίθενται. Ἀρίστη δὲ ἐστὶν ἡ Γαλατιστικὴ καὶ ἡ Ἀρμενιακή. Plin. L. IX. c. 41.: *Coccum Galatiae rubens granum.* Eundem vide L. XVI. c. 8. et L. XXII. c. 2. Pollux L. VI.: ἱμάτιον κοκκιοβαφὲς ἀπὸ τοῦ χρώματος.

Pág. LXXXV.

Ἣν νῦν τίβεννον καλοῦσιν, ἀπὸ Τιμένου τοῦ Ἀρκάδος.] Citatur hic locus a Suida, nec laudatur auctoris nomen. Enimvero inanis opera non erit illius verba cum his Artemidori nostri componere et conferre: Τήβεννος, στολὴ ῥωμαϊκή. Ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ Τημένου Ἀρκάδος, ὃς πρῶτος ταύτην τὴν χλαμύδα περιεβάλλετο εἰςπλεύσας κατὰ τὸν Ἰόνιον κόλπον, καὶ ὑποδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ταύτῃ κατοικούντων· ἀφ' οὗ μαθόντες οἱ ἐγχώριοι τὸν αὐτὸν ἐνεσκευάζοντο τρόπον, καὶ ἐκάλουν τὴν ἐσθῆτα τημένιον, ἐπάνυμον τοῦ εὑρόντος. ὕστερον δὲ παραφθαρέντος τοῦ

ὀνόματος, τήβεννος ἐκλήθη. Glossae veteres: Τήβενος, *togae, trabea.* Τηβενοφόρος, *togatus.* Apud Pollucem L. VII. scribitur: τίβαινα et Τιμενίς.

Χλαμὺς δὲ, ἣν ἔνιοι μανδύην, οἱ δὲ ἐφεστρίδα, οἱ δὲ βιρίσιν καλοῦσι.] Suidas: Ἐφεστρὶς, ἱμάτιον ῥωμαϊκόν. Λέγεται δὲ καὶ μάνδυας, καὶ βίῤῥον. ἄ τινα ἐν ὀνείρῳ βλεπόμενα θλίψεις σημαίνουσιν. haud dubie ex hoc loco. Idem Suid. alibi: Βίῤῥον, ἱμάτιον ῥωμαϊκόν. Isidor. etiam *Birrum.*

Φαινόλης.] Apud Suidam scribitur: Φενόλης, apud Athenaeum L. III. et Pollucem L. VII.: Φαινόλης.

Ὄθεν ἀπολύειν.] L. ἀπολλύειν.

Γυναικὶ δὲ ποικίλη καὶ ἀνθηρὰ ἐσθὴς συμφέρει· μάλιστα δὲ ἑταίρᾳ καὶ πλουσίᾳ.] Floridas vestes Lacedaemone solis meretricibus concessas fuisse notat Clem. Alexandr. L. II. Paedag. c. 10.: ἄγαμαι τῶν Λακεδαιμονίων τὴν πόλιν τὴν παλαιάν, ἣ μόναις ταῖς ἑταίραις ἀνθινὰς ἐσθῆτας καὶ χρυσοῦν κόσμον ἐπέτρεψε φορεῖν, ἀφαιρουμένη τῶν δοκίμων γυναικῶν φιλοκοσμίαν, τῷ μόναις ἐφεῖναι καλλωπίζεσθαι ταῖς ἑταιρούσαις. eandemque Syracusis legem fuisse tradit Philarchus ap. Athenaeum L. XII.: Συρακουσίοις νόμος ἦν τὰς γυναῖκας μὴ κοσμεῖσθαι χρυσῷ, μηδὲ ἀνθινὰ φορεῖν, μὴ δ' ἐσθῆτας ἔχειν πορφυρᾶς ἰχούσας παρυφὰς, ἐὰν μή τις αὐτῶν συγχωρῇ ἑταίρα εἶναι κοινή. Plin. L. XXII. c. 2. infici vestes admirabili fuco ait, ut facilius matrona adultero placeat; corruptor insidietur nuptae.

Ἡ δὲ διὰ τὴν τρυφήν.] Clem. Alex. cod.: αἱ δὲ ταῖς ἄνθεσιν ἐοικυῖαι ἐσθῆτες, βακχικοῖς καὶ τελεστικοῖς καταληπτέαι λήροις, etc. ὄψεως, οὐ σκέπης ἡ ἐσθὴς αὕτη.

Pag. LXXXVI.

Πλύνειν γὰρ καταχρηστικῶς καὶ τὸ ἐλέγχειν ἔλεγον οἱ παλαιοί.] Suidas: Πλύνεται, λοιδορεῖται, αἰσχρῶς ὑβρίζεται. πλύνειν γὰρ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ ἐλέγχειν, ὥς που καὶ Μένανδρος· ἐὰν κακῶς μου τὴν γυναῖκα οὕτω λέγῃς, τὸν πατέρα καὶ σὲ τούς τε σοὺς ἐγὼ πλυνῶ. ἀντὶ τοῦ ἐλέγξω. Pollux L. VII. c. 10.:

τὸ λοιδορεῖν, πλύνειν. καὶ πλυνὸν μὲ ποιεῖς, ἢ κωμῳδία φησίν, ἤγουν ἐξονειδίζεις, ἢ αἰσχύνεις. Aristophanes in Plut.:

— οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς,
Πλυνόν με ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσι.

Scholiastes ἐφύβριστον πλῦμα interpretatur. Sic ap. Athenaeum L. III. ex Aristophanica fabula, quae inscribitur: Δαιταλεῖς:

Οὐκ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ
Πλύνων ἅπασιν, ὅσα σύνοιδ' αὐτῷ κακά.

Δακτύλιοι ἐκτὸς σιδηροῖ ἀγαθὸν μέν, etc.] Annulos primum ferreos fuisse docet Plin. L. XXXII. c. I. ait autem Artemidorus boni ominis esse annulos ἐκτὸς σιδηροῦς, quia servorum annuli erant ἐντὸς σιδηροῖ. Plin. ibid.: *nec non et servitia iam ferrum auro cingunt.* ut ferrum scilicet loco gemmae esset.

Πολύκμητον γὰρ ὁ ποιητὴς τὸν σίδηρον ἐκάλει.] Homer. Odyss. ξ. (v. 324.):

Χαλκόν τε, χρυσόν τε, πολύκμητόν τε σίδηρον.

Schol.: πολύκμητος, μετὰ πολλοῦ καμάτου γενόμενος, ἢ ὁ πολὺν κάματον παρεχόμενος.

Ψῆφον γὰρ καλοῦμεν.] Suid.: ψῆφον καλοῦμεν λίθον τὸν ἐν τῇ δακτυλίῳ καὶ τῶν χρημάτων ἀριθμόν.

Θεῖον ἔνδον ἔχοντες.] quales Execesti Phocensium tyranni annuli γεγοητευμένοι, de quibus Clem. Alex. L. I. Strom.: Ἐξήκεστός τε ὁ Φωκέων τύραννος δύο δακτυλίους φορῶν γεγοητευμένους, τῷ ψόφῳ τῷ πρὸς ἀλλήλους διεσθάνετο τοὺς κινεῖς τῶν πράξεων. qualis etiam fuit Gygis annulus, quo circumacto habentem nemo cernebat. Fuere item annuli φυσικοὶ, in quibus ἀλεξιφάρμακα. imo et sub gemmis venena cludebant, annulosque mortis gratia habebant.

Σφύκινοι δὲ καὶ ἐλεφάντινοι καὶ ὅσοι ἄλλοι.] Suid.: Σφύκινοι καὶ ἐλεφάντινοι δακτύλιοι γυναιξὶ εἰσὶ σύμφοροι.

Pag. LXXXVIII.

Ἀνόμοιον δὲ ἐν κατόπτρῳ — ἀλλοτρίων παίδων πατέρα κληθῆναι πρόαγ.] Liberos parentibus absimiles procreare, culpae et vituperio uxoribus esse solet. quaeque alieno et extraneo similem pariunt filium, pariunt sibi et probrum. unde in Declam. II. Calpurnii Flacci, adulterii rea matrona, quae Aethiopem pepererat. et adulteram satyrica figura notat Iuvenalis per filium patri suo dissimilem:

— testudineo tibi Lentule conopeo

Nobilis Euryalum mirmillonem exprimit infans. Theocritus Εἰδυλ. εἰς Πτολεμαῖον impudicam uxorem per liberorum vultum designat: et illius, quae virum suum non amat, cuiusque mens in alienum fertur, faciles et proclives esse partus ait, natosque minime similes patri:

Ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ' ἀλλοτρίῳ νέος αἰὲν.
Ῥηϊδίαι δὲ γοναὶ, τέκνα δ' οὔποτ' ἐοικότα πατρί.

Tertullianus L. de Virgin. vel.: *Scit Deus, quot iam infantes et perfici et perduci ad partum integros duxerit, debellatos aliquandiu a matribus. facillime semper concipiunt et felicissime pariunt huiusmodi virgines, et quidem simillimos patribus.* Et ita in Amphitruone Plautina, Alcumena Iovis et Amphitruonis partiario compressu gravidata, absque uteri doloribus peperit, et alterum fudit e geminis Iovi potius et Deo, quam Amphitruoni aut mortali similem. Contra vero, τεκνοποιία, qua parentum vultus velut in speculo repraesentantur, puerperis laudi fuit. Horat. L. IV. Od. 5.:

Laudantur simili prole puerperae.
Culpam premit comes.

Est enim haec naturae lex, ut in sobolem transeant formae, quas posteri quasi descriptas species custodiunt. deque hac lege belle Lucretius L. IV. ait:

— multa modis primordia multis
Mista suo celant in corpore saepe parentes,
Quae patribus patres tradunt a stirpe profecta.

Forte ob hanc quoque rationem, quam tangit Macrob. L. V. Saturn. c. 11.: *quod providentia naturae similitudinem natorum atque gignentium ex ipso quoque nutricatu praeparans, fecit cum ipso partu alimoniae copiam nasci.* Sed fraudem naturali huic legi faciunt pudicae alioqui mulieres, quae partum lacte suo alere negligunt. *Id hercle ipsum est,* inquit Phavorinus, *quod saepenumero miramur, quosdam pudicarum mulierum liberos parentum suorum neque corporibus neque animis similes existere.* Certissima igitur legitimi partus nota, cum tacentibus cunctis, filiorum vultus parentem arguit. cuiusmodi puerum optabat Manlio Catullus:

Sit suo similis patri
Manlio, et facile insciis
Noscitetur ab omnibus;
Et pudicitiam suae
Matris indicet ore.

Minerva ap. Homer. Od. A. Telemachum Ulyssis esse filium ex ipsius vultu coniicit:

Ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
Εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσσος πάϊς εἶς Ὀδυσῆος.
Αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας.

Medea ap. Senecam liberos parere cupiebat Iasoni similes, ut illius perfidiam non fama solum, sed et puerorum vultus praedicaret:

— limen alienum expetat
Iam notus hospes, quoque non aliud queam
Pcius precari, liberos similes patri
Similesque matri.

communes scilicet liberos optabat, et, ut loquitur Lucretius, *miscentes volta parentum.* Nec rarenter acci-

dit, ut vir et uxor, amore mutuo conspirantibus animis, mutuum quoque sibi pignus edant. Unde fit, ut iure naturali communes utriusque parentis liberi nascantur; etsi iuris subtilitate, patrem filius sequatur, non matrem. Suaviter Phalaris de Paurola filio ad Erythiam suam: Εἰ ὡς μόνῃ, καὶ οὐ μετ' ἐμοῦ γεγεννηκυῖα, μόνῃ δικαιοῖς ἔχειν αὐτόν, ἀγνωμόνως κρίνεις τὰ περὶ γονέων· κατὰ μὲν γὰρ τὸν ἀποτομώτατον λόγον, πατρὸς ἂν εἴη παῖς μᾶλλον, ἢ μητρὸς, κατὰ δὲ τὸν εὐγνωμονέστερον, ἑκατέρων ἴσος.

Ψεκάδες.] ψεκὰς, δρόσος, ros, minutissima pluvia. unde et mulierum ornatrices, quae disponendis crispandisque crinibus paullulum aquae conspargunt et irrorant, Psecades dictae. Scholiast. Iuvenalis Sat. VI.: ψεκάζειν *Graeci dicunt, quando rarum sive minutum pluit. ornatrices igitur componentes, rarum ac parvum aquae solent mittere ac velut* ψεκάζειν. Sic Antimachus Psecas nuncupatus, ὅτι προσέῤῥαινε τοὺς ὁμιλοῦντας διαλεγόμενος.

Pag. LXXXIX.

Ἀστραπὴ δὲ χωρὶς βροντῆς, φόβον μᾶλλον σημαίνει.] Servius ad illud I. Aeneid.:

Aeternis regis imperiis, et fulmine terres.

non sine caussa, inquit, *adiecit: terres. est enim fulmen quod terreat, est quod afflet, est quod puniat.*

Ὅτι μετὰ τὴν ἀστραπὴν προσδοκήσαι ἄν τις βροντὴν, ἢ διὰ τὸν φόβον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἀπειλή.] Legendum videtur: ὅτι μετὰ τὴν ἀστραπὴν, ἢ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ἀπειλὴ, προσδ. α. τ. β. διὰ τὸν φόβον. Quum autem fulgurat coelum, minari videtur. Aristoteles L. II. Meteor. c. 9. sonum illum sive strepitum, quem excitant anhelitus terrae frigidi, quum se in nubem induunt, eiusque tenuissimam quamque partem dividunt et disrumpunt, similem esse ait τῷ ἐν τῇ φλογὶ γινομένῳ ψόφῳ, ὃν καλοῦσιν οἱ μὲν τὸν Ἥφαιστον γελᾶν, οἱ δὲ τὴν Ἑστίαν, οἱ δὲ ἀπειλὴν τούτων. hanc vero

comparationem probare videtur Plinius, quum ait: *ergo ut e flagrante ligno carbo cum crepitu, sic a flore coelesti ignis expuitur.* L. II. c. 20.

Ἢ ὅπου ἀναφέρηται.] L. ὁ. ἂν φέρηται.

Pag. XC.

Ὁ κεραυνὸς τὰ μὲν ἄσημα τῶν χωρίων ἐπίσημα ποιεῖ.] Fulgurita, religione insignia. Festus: *Fulguritum, id quod est fulmine ictum. qui locus statim fieri putatur religiosus, quod eum Deus sibi dicasse videretur.* Glossae veteres ad illud Persii Sat. II.:

Triste iaces lucis evitandumque bidental.

Bidental, locus sacro percussus fulmine, qui bidente ab aruspicibus consecratur, quem calcare nefas est. Ἐπίσημος autem erat ille locus, quia sepiebatur aris inibi erectis. Varro L. IV. de L. L. de Curtio lacu: *C. Aelius et Q. Lutatius scribunt, eum locum esse fulguratum, et ex SC. septum, idque factum esse a Curtio cos.* Apuleius I. Florid.: *colliculus sepimine consecratus.*

Τὰ δὲ πολυτελῆ χωρία ἕρκημα καὶ ἄβατα ποιεῖ.] Per fulgurita loca incedere, eaque calcare nefas erat. Plutarchus in Pyrrho: Λυσιμάχῳ δὲ οὐκ ἤρεσκεν ἡ ὄψις, ἀλλ' ἔφη δεδιέναι μή, καθάπερ τὰ βαλλόμενα τοῖς κεραυνοῖς ἀνέμβατα μένει χωρία, καὶ τῷ Πύῤῥῳ προσημαίνῃ τὸ θεῖον ἀνείσοδον ἔσεσθαι τὴν πόλιν.

Οὔτε δεσπότας ἔτι οἱ κεραυνωθέντες ἔχουσιν.] Ipse Artemid. L. I. c. 5.: κεραυνοῦσθαι δοκεῖν πένητα ὄντα καὶ δοῦλον, ἢ μέλλοντα πλεῖν, ἢ μονομαχεῖν ἀγαθόν· τούτων μὲν γὰρ ὁ μὲν πλοῦτον, ὁ δὲ ἐλευθερίαν.

Pag. XCI.

Οὐδὲις γὰρ κεραυνωθεὶς ἄτιμός ἐστι.] Tamen ap. Athenaeum L. XII. Clearchus notat Tarentinos ob petulantem in Carbinatium mulieres lasciviam a Iove fulmine

ictos quasi infames mansisse: καὶ μέχρι καὶ νῦν ἐν Τάραντι ἑκάστῃ τῶν οἰκιῶν ὅσους ὑπεδέξαντο τῶν εἰς Ἰαπυγίαν ἐκπεμφθέντων, τοσαύτας ἔχει στήλας πρὸ τῶν θυρῶν, ἐφ' αἷς καθ' ὃν ἀπώλοντο χρόνον, οὔτ' οἰκτίζονται τοὺς ἀποιχομένους, οὔτε τὰς νομίμους χέονται χοάς, ἀλλὰ θύουσι Διὶ Καταιβάτῃ.

Ὅθεν γε καὶ ὡς θεὸς τιμᾶται.] Ipse supra: λαμπρὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῖς περιτίθεται, ὡς ὑπὸ Διὸς τετιμημένοις. Servius ad illud II. Aeneid.: *Fulminis afflavit ventis*, etc. *Sane*, inquit, *de fulminibus hoc scriptum in reconditis invenitur, quod, si quem principem civitatis, vel regem fulmen afflaverit et supervixerit, posteros eius nobiles futuros et aeternae gloriae.*

Καὶ γὰρ τοὺς καταδικασθέντας ἐν τῇ συνηθείᾳ κεραυνοῦσθαι φαμέν.] Petronius Satyrico: *Fulminatus hac pronunciatione, sicut eram sine gladio, in lectulum decidi.* Idem: *intremui post hoc fulmen attonitus, iuguloque detecto, Aliquando, inquam, totum me fortuna vicisti.*

Ἀλλ' ὅπου ἂν ὑπὸ τοῦ πυρὸς καταληφθῶσιν, ἐνταῦθα θάπτονται.] Plutarchus L. IV. Sympos.: πάντων δὲ θαυμασιώτατον, ὃ πάντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἴσμεν, ὅτι τῶν ὑπὸ κεραυνοῦ διαφθαρέντων ἄσηπτα τὰ σώματα διαμένει. πολλοὶ γὰρ οὔτε καίουσιν, οὔτε κατορύττουσιν, ἀλλ' ἐῶσι περιφράξαντες, ὥστε ἱερᾶσθαι τοὺς νεκροὺς ἀσήπτους ἀεί. Lex Numae Pompilii apud Festum: SEI. HOMINEM. FULMIN. IOBIS. OCCISIT. NE. SUPRA. GENUA. TOLLITO.

Pag. XCII.

Ἢ μὴ ὅλον τὸ σῶμα, εἰ μὴ τοιοῦτον καταλάβοι.] Scribendum videtur: εἰ μὴ ὅλον τὸ σῶμα τοιοῦτον καταλάβοι.

Τὸ ἐφ' ἑστίας πῦρ λαμπρὸν καὶ καθαρόν.] Focum serenum dixit Martialis L. III. Epigr. 58.

Πολλὴν γὰρ εὐπορίαν σημαίνει· ἄνευ γὰρ τοῦ τροφὰς παρασκευάζεσθαι, etc.] Idcoque idem Martialis perennem optabat, ἀέναον πῦρ. Et L. XII. Epigr. 18.:

Surgentem focus excipit, superba
Vicini struc cultus iliceti,
Multa villica quem coronat olla.

Pag. XCIII.

Τούτων δὲ μάνδαλον ἔχουσα.] Veteres Glossae: Μάνδαλον, *Pessulus.*

Ἡ δὲ δεχομένην τὴν γυναῖκα.] Legendum puto: ἡ δὲ οὐκ ἔχουσα, δεχομένην τὴν γυναῖκα.

Pag. XCIV.

Τέρεμνα δὲ καὶ ὑπέρθυρα.] Suidas: τέραμνα, καὶ ὑπερῷα, καὶ ὑπέρθυρα, καὶ δρύφακτοι κατακαίντες παίδων ὄλεθρον σημαίνουσι.

Θριγγοί.] περίβολοι Iul. Polluci L. VII. Θριγγὸς καὶ τριγκός. Suid.: τὸ περίφραγμα τοῦ οἴκου, στεφάνη, μικρὸν τείχιον, περίβολος. ἢ τῶν οἰκιῶν τὰ ἀνωτάτω.

Ἔοικε γὰρ καὶ ἡ ἑστία καὶ ὁ κλίβανος γυναικί.] Suidas: κλίβανος ἡ κάμινος, ἑστία. καὶ κλίβανος ἔοικε γυναικὶ διὰ τὸ δέχεσθαι τὰ πρὸς τὸν βίον εὔχρηστα. πυρὸς δὲ εἰσὶ δεκτικά.

Λίνα.] Glossae: Λίνον κυνηγετικὸν, *Retium.* Suid.: Λίνα, τὰ δίκτυα. Antipater L. V. Antholog.:

— ὧ 'γρευτῆρ ὅπασε πλεκτὰ λίνα.

iis utuntur aucupes, venatores, ac piscatores. Archias L. VI. Anthol.:

— οἳ σὺ δι' αἴθρης
Καὶ γᾶς καὶ πελάγεος εὔστοχα πέμπε λίνα.

Videatur Xenophon Cynegetico, et Iul. Pollux L. V.

Στάλικες.] Glossae: Στάλικες, τῶν δικτύων αἱ στάσεις, *Plagae.* ὀξυπαγεῖς στάλικες, Antipat. L. VI. Anthol. ἰθυτενεῖς στάλικες, Alpheio Mitylenaco. Iul. Poll. L. V.: στάλικες δὲ σχαλίδες, καὶ χαλιδώματα, ξύλα ὀρθὰ ἐξ ἄκρου διττὰ, ἱστάμενα μὲν κατὰ τῆς γῆς, τοῖς δὲ δίκροις ἀνέχοντα τοὺς τῶν δικτύων βρόχους τε καὶ περιδρόμους.

Πεδάγρας.] notavi in Glossario Tactico.

Αἱ νεφέλαι λεγόμεναι.] Ipse Artemidor. L. III. c. 60.: Αἶνον δὲ πρὸς γάμον καὶ κοινωνίαν ἀγαθὸν, διὰ τὴν πλοκὴν, καὶ πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ γενομένην ἀρκυοστασίαν, καὶ τὰς νεφέλας καὶ τὰ ὅμοια, οἷς ἄνθρωποι τὰ ἄποθεν καὶ μακρὰν θηρῶσι. Suidas: Νεφέλη, εἶδος δικτύου θηρευτικοῦ. Glossae veteres: *Retes augurales*, νεφέλη ὀρνέων. notabilis locus: nisi forte mavis scribere: *Retes aviculares*. Λεπτόμιτος νεφέλη, Satyrio Epigrammatario L. VI. Anthol. πλινθολήτις νεφέλη, Zosimo Thasio, ibid.

Ἀρκυοστασία.] Pollux L. V. Suid. in voce Ἄρκυς.

Pag. VC.

Τῶν κυνῶν οἱ μὲν ἐπὶ θήραν τρέφονται.] Totum fere hunc locum transscripsit Suidas: τῶν γὰρ κυνῶν οἱ μὲν ἰχνευτικοί. οἱ δὲ ὀμόσε τοῖς θηρίοις χωροῦσιν. οἱ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν κτημάτων οἰκουροί. οἱ δὲ ἐπὶ τέρψει, ὡς τὰ μελιταῖα κυνίδια, καὶ μελιτηροὶ κύνες, οἱ ἐπὶ τέρψει τρεφόμενοι.

Οἱ μελιταῖοι λεγόμενοι.] catuli Melitaei, Plinio L. III. sub finem. Κυνίδια μελιταῖα, Straboni L. VI. Luciano in Lapithis. Athen. L. XII.: κυνάρια μελιταῖα, ἅπερ Συβαρίταις ἕπεται εἰς τὰ γυμνάσια διὰ τὴν τρυφήν. Aelian. Var. Hist. L. XIII. ubi de Epaminonda: ἐπανελθόντα δὲ αὐτὸν ἐκ τοῦ δικαστηρίου μελιταῖον κυνίδιον ἕσαινε.

Διὰ τὸ ἄστρον τὸν σείριον, ὃς — εὔγνωμον τὸ ζῷον.] Aratus Phaenomenis:

— ἡ δέ οἱ ἄκρη
Ἀστέρι βέβληται δεινὴ γένος, ὅς ῥα μάλιστα
Ὀξέα σειριάει· καί μιν καλέουσ' ἄνθρωποι
Σείριον.

Theo: συναντέλλει τῷ ἡλίῳ ὁ σείριος, ὅτε γίνεται εἰς τὸν θερινὸν τροπικὸν ἐν τῷ καρκίνῳ, περὶ τὸν ἐπιφὶ μῆνα, ὅ ἐστι κατὰ Ῥωμαίους Ἰούλιος, ὅτε καὶ φέρει πυρετὸν δεινοῖσι βροτοῖσι. Insana canicula, Persio Sat. III. vetus Interpres: *canicula ar-*

dentissimum sidus, quam ideo insanam ait, quod sub ortu eius multi aegrotent. Manilius L. V. Astronomic.:

Exoriturque canis, latratque canicula flammans,
Et rabit igne suo.

paullo post:

— — — — natura suismet
Aegrotat morbis, nimios obsessa per aestus;
Inque rogo vivit.

Pag. IVC.

Συνέχεον.] L. συνέλεγον.

Κρίνειν γὰρ τὸ ἄρχειν ἔλεγον οἱ παλαιοί.] Legendum: κρείειν. Sic apud Homerum: κρείων Ἀγαμέμνων. Suidas: Κρείων βασιλεὺς, ἢ ἄρχων, κρατῶν μεγάλως.

Καὶ, λάβρος ἐπαιγίζων.] Homer. Ιλ. Β.:

Ὡς δ' ὅτε κινήσει Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
Λάβρος ἐπαιγίζων, etc.

Scholiast.: σφοδρῶς πνέων, μέγας.

Καὶ τὸ φοβερώτατον πέλαγος, αἰγαῖον λέγεται.] Varro L. V. de L. L.: *Aegaeum dictum ab insulis, quod in eo mari sic scopuli vocantur, a similitudine caprarum.* Plin. L. IV. c. 11.: *Aegaeo mari nomen dedit scopulus inter Tenedum et Chium verius quam insula, Aix nomine, a specie caprae, quae ita Graecis appellatur, repente in medio mari exsiliens.* Quod autem ait Artemidorus Aegaeum mare φοβερώτατον εἶναι, id plane testatur Dionysius in Periegesi:

Οὐ γάρ τις κείνῳ ἐναλίγκια κύματ' ὀφέλλει
Ὑψόθι μορμύρων ἕτερος πόρος ἀμφιτερίτης.

Aegaei tumultus Horat. od. 29. L. III. Carm.

Καὶ ὁ ποιητὴς πλατέα τὰ αἰπόλια καλεῖ.] Homer. Ιλ. Β.:

Τοὺς δ' ὥς τ' αἰπόλια πλατὰ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
Ῥεῖα διακρινέωσιν, etc.

Scholiast.: πλατέα, μεγάλα· ἢ ὅτι ἐν διαστήματι καὶ πλάτει πλείονι νέμονται αἱ αἶγες.

Pag. IIIC.

Τῷ γὰρ ἡδίστῳ ἀνάκεινται δαίμονι σειλήνῳ.] Lucian. ἐν Θεῶν ἐκκλ. de Sileno ait: Ὁ δὲ φαλακρὸς γέρων σιμὸς τὴν ῥῖνα, ἐπὶ ἕνου τὰ πολλὰ ὀχούμενος.

Καὶ πρὸς τοὺς φόβους δὲ ἀγαθοὶ διὰ τὴν περὶ αὐτοὺς ἱστορίαν.] Suidas: Ὄνος εἰς Κυμαίους. Phaedrus L. I. fab. 11.

Ἀγελαῖοι δὲ βόες, ταραχὰς καὶ περιβοήσεις σημαίνουσι, διὰ τὸ ὄνομα.] βόος scilicet καὶ βοῆς. Suid.: Βοὴν, μάχην, καὶ μεγάλην φωνήν.

Pag. IIC.

Διὰ τὰς βύρσας.] δέρματα, ἐσκώματα, Polluci L. I.

Κέρατα.] Glossae: Κέρας πλοίου, Antemna. *Cornua velatarum obvertimus antemnarum.* Servius ad illud V. Aeneid.: *una ardua torquent Cornua detorquentque. Cornua*, inquit, *antemnarum extremitates.*

Ἔοικε γὰρ καὶ ἡ νόσος θηρίῳ.] sive quia febrem artus humanos depascere dicimus, sive quia leo saepissime febre vexatur. Horapollo L. II. Hieroglyph. vel potius intelligit morbum λεόντιον a medicis nuncupatum, de quo Aretaeus L. II. Χρονίων παθῶν c. 13.

Ἡ τοὺς ἀπὸ πυρὸς κινδύνους.] Ignem maxime formidant leones. Aristoteles L. IX. Hist. Anim.: ἀληθῆ δὲ καὶ τὰ λεγόμενα, τό τε φοβεῖσθαι μάλιστα τὸ πῦρ, ὥςπερ καὶ Ὅμηρος ἐποίησε: Καιόμεναι δᾷδες, τὰς τρομεῖ ἐσσύμενός περ. Versus est ΙΛ. Λ. Videatur Horapollo L. II. Hieroglyph.

Ἐπὶ κιναιδίᾳ ἐστί.] Lcaena, nobile meretricis nomen.

Καὶ περὶ ὄμματα κίνδυνον.] nimirum propter maculas, quibus variegata est pardalis. eas vero maculas Plin. oculos vocat L. VIII. c. 17.

Καὶ τὸ ἄστρον ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ κινούμενον οὐ καταδύεται.] Virgil. I. Georgic.:

Arctos oceani metuentes aequore tingi.

Ovid. II. Metamorphos.:

Gurgite caeruleo septem prohibete Triones:
Sideraque in coelum stupri mercede recepta
Pellite, ne puro tingatur in aequore pellex.

Pag. IC.

Ἐν Ἰταλίᾳ δὲ ἐλέφας διαπότην σημαίνει, καὶ βασιλέα, καὶ ἄνδρα μέγιστον.] Caesarem, scilicet, clarum et duraturum cum aeternitate mundi nomen. quo nomine Mauri elephantem vocant. Maximianus atque Constantius Caesares dicti sunt, quasi quidam principum filii viri, et designati augustae maiestatis heredes. Aelianus Spartianus in Aelio Vero, initio.

Λύκος δὲ ἐνιαυτὸν σημαίνει, διὰ τὸν λυκάβαντα, τουτέστι τὸν χρόνον.] Vetus epigramma L. I. Anthol. de Ianuario mense:

Ἐξ ἐμέθεν λυκάβαντος ὑπ' ἠελίοιο θύρετρα
Αὐσονίοις ὕψος δέρκεται ἠέλιος.

Suidas: Λυκάβας, ἐνιαυτὸς, ἀπὸ τοῦ ταχέως βαίνειν, ἢ λυγαίως βαίνειν, ὅ ἐστι σκοτεινῶς καὶ ἀδήλως. ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λύκων, οἳ τοὺς ποταμοὺς περῶσιν ἀλλήλων κατέχοντες τὰς οὐρὰς χειμῶνος ὄντος. Videndus Aelianus X. Hist. anim. c. 26.

Ἀπὸ τοῦ περὶ τὰ ζῶα ταῦτα συμβεβηκότος.] haec verba sic interpolavit Suidas: Λυκάβας οὖν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος περὶ τὰ ζῶα. ἐπόμενα γὰρ ἀλλήλοις τάξει δίεισι τὸν ποταμόν. Aelian. L. III. Hist. an. c. 6.: τὰς οὐρὰς τῶν ἀλλήλων δακόντες, εἶτα ἀντιπίπτουσι τῷ ῥεύματι, καὶ ἀλύπως γε διενήξαντο καὶ ἀσφαλῶς.

Κυνοκέφαλος νόσον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν ἱερὰν καλουμένην σημαίνει. ἀνάκειται γὰρ τῇ σελήνῃ.] Horapollo L. I. Hieroglyph. c. 14.: Σελήνην δὲ γράφοντες, ἢ οἰκουμένην, ἢ γράμματα,

ἡ ἱερέα, ἡ ὀργήν, ἡ κόλυμβον, κυνοκέφαλον ζωγραφοῦσι· σελήνην μὲν, ἐπειδὴ τὸ ζῶον τοῦτο συμπάθειαν τινὰ πρὸς τὴν τοῦ θεοῦ σύνοδον ἐκτήσατο. Ὅταν γὰρ ἐν τῷ μέρει τῆς ὥρας ἡ σελήνη συνοδεύουσα ἡλίῳ ἀφώτιστος γένηται, τότε ὁ μὲν ἄρσην κυνοκέφαλος οὐ βλέπει, οὐδὲ ἐσθίει· ἄχθεται δὲ εἰς τὴν γῆν νενευκώς, καθάπερ πενθῶν τὴν τῆς σελήνης ἀρπαγήν. ἡ δὲ θήλεια μετὰ τοῦ μὴ ὁρᾶν, καὶ ταὐτὰ τῷ ἄρρενι πάσχειν, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως αἱμάσσεται. Διὸ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐν τοῖς ἱεροῖς τρέφονται κυνοκέφαλοι, ὅπως ἐξ αὐτῶν γινώσκηται τὸ ἡλίου καὶ σελήνης μέρος τῆς συνόδου.

Pag. C.

Φασὶ δὲ καὶ τὴν νόσον ταύτην οἱ παλαιοὶ ἀνακεῖσθαι τῇ σελήνῃ.] Locus hic ap. Suidam auctior: Ἱερὰ νόσος, αὕτη τῇ σελήνῃ ἀνάκειται, ὑπὸ γὰρ ταύτην γίνεσθαι φασί.

Ταινα δὲ γυναῖκα σημαίνει ἀνδρόγυνον.] Plin. L. VIII. c. 30.: *Hyaenis utramque esse naturam, et alternis annis mares, alternis feminas fieri, parere sine mare vulgus credit;* Aristoteles negat L. VI. de Hist. anim. c. 32.

Ἡ φαρμακίδα.] vim quandam magicam hyaenis inesse refert Plinius, et quibusdam magicis artibus omne animal quod ter lustraverit in vestigio haerere. Aristoteles L. περὶ θαυμασ. ἀκουσμ.: Ἐν δὲ τῇ Ἀραβίᾳ ὑαινῶν τι γένος φασὶν εἶναι, ὃ ἐπειδὰν προίδῃ τι θηρίον, ἢ ἀνθρώπου ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν σκιὰν, ἀφωνίαν ἐργάζεται καὶ πῆξιν τοιαύτην, ὥστε μὴ δύνασθαι κινεῖν τὸ σῶμα. τοῦτο δὲ ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν κυνῶν. Aelianus L. VI. Var. hist. c. 14.: Ὅταν ἡ πλήρης ὁ τῆς σελήνης κύκλος, κατόπιν λαμβάνει τὴν αὐγὴν, καὶ τὴν αὑτῆς σκιὰν ἐπιβάλλει τοῖς κυσὶ, καὶ παραχρῆμα αὐτοὺς κατεσίγαζε, καὶ καταγοητεύσασα ὡς αἱ φαρμακίδες, εἶτα ἀπάγει σιωπῶντας, καὶ κέχρηται ὅ, τι καὶ βούλεται τὸ ἐντεῦθεν αὐτοῖς. ad magicas etiam artes pertinet quod narrat Horapollo Hieroglyph. II.: ἐὰν γάρ τις τὸ δέρμα ὑαίνης περιβάλληται, καὶ παρέλθῃ διά τινων ἐχθρῶν, οὐ μὴ ἀδικηθήσεται ὑπό τινος, ἀλλὰ παρέρχεται ἀφόβως.

Οὐδὲν

Οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ καὶ σύαγρος γυναῖκα σημαίνει, etc.] Corruptissimum hunc locum sic restituendum puto: οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ καὶ σύαγρος γυναῖκα σημαίνει. καὶ γὰρ εἰ κακόζηλον, ἀλλ' οὖν εὑρίσκεται εἰς ἐπίδειξιν, ὡς πολλάκις ἐτήρησα. κάπρος καλεῖται τὸ ζῶον. καὶ εἰκότως γυναῖκα σημαίνει· οὕτω γὰρ λέγονται αἱ κατωφερεῖς. καὶ τὸ κάπρος, τὸ αἰδοῖον μὲν ἀνδρὸς φασί. Suidas: Κάπρος, τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρός. Καπρῶντας, ὁρμητικῶς ἔχοντας πρὸς συνουσίαν. Glossae veteres: Καπρῶ, *prurio*.

Pag. CI.

Γηρᾷν τε καὶ νεάζειν.] Serpentes senectutem una cum pelle exuunt. unde in veteribus Glossis: ὄφεως γῆρας, *Superficies*. Vid. Aristot. VIII. Hist. an. c. 17. Schol. Nicandri in Theriac. Horapollo Hieroglyph. III.

Ζεὺς σεβάσμιος.] Legendum videtur: Σαβάζιος. Clem. Alex. Protreptico: Σαβαζίων γοῦν μυστηρίων σύμβολον τοῖς μυουμένοις, ὁ διὰ κόλπου θεός. δράκων δέ ἐστιν οὗτος, διελκόμενος τοῦ κόλπου τῶν τελουμένων, ἔλεγχος ἀκρασίας Διός. Arnobius L. V.: *Ipsa novissime sacra, et ritus initiationis ipsius quibus Sabaziis nomen est, testimonio esse poterunt veritati: in quibus aureus coluber in sinum dimittitur consecratis, et eximitur rursus ab inferioribus partibus atque imis.*

Ἥρωες.] Dracones heroibus dicatos fuisse tradit Plutarchus in Cleomene, extremis verbis: τὰ δὲ ἀνθρώπινα σώματα, τῶν περὶ τὸν μύελον ἰχώρων συῤῥοήν τινα καὶ σύστασιν ἐν ἑαυτοῖς λαβόντων, ὄφεις ἀναδίδωσι· καὶ τοῦτο κατιδόντες οἱ παλαιοὶ, μάλιστα τῶν ζώων τὸν δράκοντα τοῖς ἥρωσιν συνῳκείωσαν.

Καὶ δείας τινά.] L. δέσας.

Γῆς γάρ ἐστι καὶ αὐτὸς παῖς, καὶ τὰς διατριβὰς ἐν γῇ ποιεῖται.] Sed illa serpentem homine percusso amplius non recipit. Plin. c. 63. L. II.

Pag. CII.

Ἄφωνοι γάρ εἰσιν οἱ ἰχθύες.] Lucianus in Halcyone: ἄφωνα γὰρ δὴ τά τε καθ' ὕδατος διαιτώμενα.

Ψεστοαφύαι.] Isaacus Casaubonus legendum censet: ἐψητοὶ ἀφύαι. Suidas: καὶ ἀφύων τιμὴ τὸ ἔλαιον, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ ἐψῶνται.

Pag. CIII.

Λύει δὲ τὴν γαστέρα μῦς.] Horat. L. II. Serm. Sat. 4.:

— Si dura morabitur alvus,
Mitulus et viles pellent obstantia conchae.

Διὰ τὸ ὀστέα ἔχειν.] Inserenda negatio est: διὰ τὸ ὀστέα οὐκ ἔχειν.

Ἀντιφῶν ὁ Ἀθηναῖος.] Suidas: Ἀντιφῶν Ἀθηναῖος, ὀνειροκρίτης, περὶ κρίσεως ὀνείρων ἔγραψεν.

Pag. CIV.

Ὁ κονδυλισμὸς δὲ διὰ τὴν ἐπιταγήν.] Servos condylis, colaphis, et talitris caedebant domini. unde apud Martialem Condylus servi nomen. L. IX. epigr. 94. Sic ap. Suidam: ὁ δὲ Ἡρακλῆς παῖδα νίπτρα προσφέροντα οὐ κατὰθύμια κονδυλίσας ἀπέκτεινε. Iuvenal. Sat. IX.:

Nos colaphum incutimus lambenti crustula servo.

Petronius: *ego durante adhuc iracundia non continui manum, sed caput miserantis stricto acutoque articulo percussi.* Vetus Glossarium: Κόνδυλος, *colafus.* Κόνδυλος ποδὸς ἢ χειρὸς, *hoc talitrum.*

Καὶ ὅπου ἄπτεσιν, ἐκεῖθεν πνεόμενον ἄνεμον σημαίνει.] Plin. L. XVIII. in prognosticis tempestatum: *Delphini*, inquit, *tranquillo mari lascivientes, flatum ex qua veniunt parte praesagiunt.*

Pag. CVI.

Ὄρνιθες ἱεροὶ, πλουσίοις μᾶλλον ἢ πένησι σύμφοροι. οἱ δὲ μικροὶ καὶ παχεῖς, etc.] Fortasse legendum: ὄρνιθες ἀέριοι μεγάλοι, πλουσ. etc.

Ἔθος γὰρ παλαιὸν ἀποθνήσκοντας τούτους, etc.] hoc typo in plerisque numis Consecrationes videre est.

Pag. CIX.

Πάρνοπες.] Schol. Aristophanis: εἶδος ἀκρίδων. οἱ πάρνοπες· εἰσὶ δὲ οὗτοι ἀττέλαβοι. Vid. Aelian. Hist. an. L. XVII. c. 19. Apollo Parnopius ab Atticis nuncupatus, ὅτι σφίσι παρνόπων βλαπτόντων τὴν γῆν ἀποστρέψειν ὁ θεὸς εἶπεν ἐκ τῆς χώρας.

Μάστακες.] μάσταξ σιτοφάγος. Nicandro in Theriac. Scholiast. μάστακι, ἤγουν ἀκρίδι.

Pag. CX.

Ἀντιπρόσωπον δὲ, τὸν πρωρέα.] Prora in navi quasi frons et facies in homine. Schol. Aeschyli ad illud τῆς ἑπτ. ἐπὶ Θηβ. βλάστημα καλλίπρωρον. τὸ καλλίπρωρον, inquit, καὶ τὸ εὐειδὲς τὸ τὴν πρῶραν ἐπανθοῦσαν ἔχον τοῖς κάλλεσι. τοῦτο δὲ τροπικὸν ἀπὸ τῆς νεώς. ὥσπερ γὰρ ἡ πρώρα ταύτης, θεωρία τὶς καὶ ἄποψις τυγχάνει τῶν πόῤῥωθεν, καὶ οἷον δι' αὐτῆς τὸ μακρόθεν διαγινώσκεται· οὕτω καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος πρώρα τὶς φαίνεται. καὶ προορᾶται γὰρ ἐμφανῶς ἅπασι καὶ ἐκφαίνεται μάλιστα τῶν ἄλλων μερῶν.

Pag. CXI.

Τοὺς ἐν τῷ πλοίῳ θεοὺς ἱδρυμένους.] Tutelam navis intelligit. habebant enim nautae scriptos vel pictos praesules suos, quorum nominibus nuncupabantur et naves. Hac de re multa ad Petronium viri docti notavere scitu dignissima.

Ὁ λεγόμενος μίσγος.] Legendum: μίσχος. Theophrast. Suid.

Pag. CXII.

Ἀρκάδες ἔσσαν βαλανηφάγοι.] Habebat in animo Artemidorus illud epigram.:

Πολλοὶ ἐν Ἀρκαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν.

Apollonius Argonaut. IV.:

Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόςθε σεληναίης ὑδέονται
Ζώειν φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν.

Plin. initio lib. XVI.: *glandiferae arbores primo victum mortalium aluerunt, nutrices inopis ac ferae sortis.*

Διὰ τὸ μετὰ πληγῶν τὸν καρπὸν καθαιρεῖσθαι.] Plin. L. XV. c. 3.: *Qui medium temperamentum in hoc servant, perticis decutiunt, cum iniuria arborum, sequentisque anni damno. quippe olivantibus lex antiquissima fuit, Oleam ne stringito, neve verberato.* Paxamus in Geoponicis: ῥάβδον δὲ οὐ προςφέρουσι τῇ ἐλαίᾳ, ἐπεὶ εἰς τὸ μέλλον ἧττον καρποφορεῖ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ καρπὸς βιαίως καταφερόμενος, τραυματίζεται, προςπίπτων ἢ λίθοις, ἢ σκληροῖς βώλοις, καὶ τῆς ποιότητος τῆς γῆς ἀντιλαμβανόμενος, γεῶδες τὸ ἔλαιον ποιήσει. Cato L. de R. R.: *Oleam ne stringito, neve verberato iniussu domini aut custodis.* Olea excussa, Paul. L. XIII. D. quib. mod. ususfruct. Varro L. I. de R. R. c. 55.

Τρίβειν ἐλαίας.] Oleam premere, Ulpiano L. XIX. §. illud. D. Locati: *Fiscos autem quibus ad premendam oleam utimur*, etc.

Pag. CXIV.

Πρὸς ἐσχάτοις ὄντες ἐναφιᾶσι τῇ κοίτῃ.] Hippocrates L. de morbo sacro: ὅταν γὰρ τὸ πνεῦμα μὴ εἰςίῃ ἐς ἑωυτὸν ἀφρέει καὶ ἀναβλύει, ὥςπερ ἀποθνήσκων· ἡ δὲ κότρος ὑπέρχεται ὑπὸ βίης πνιγομένου. Seneca in Apocolocyntosi: *Ultima vox eius*

haec inter mortales audita est: Vae me, puto concacavi me. quid autem fecerit nescio, omnia certe concacavit. Phaedrus de canum legatis ad Iovem:

Totam timentes concacarunt regiam.

Vide sis quae ad eum locum notavi.

Pag. CXV.

Ἀγαθὸν δὲ καὶ πρὸς ἀποδημίαν τὸ τοιοῦτον, καὶ ἀποδήμου ἀνακομιδὴν διὰ τὸ ὄνομα· ἄφοδος γὰρ καλεῖται.] Suidas: Ἄφοδος, ὁ ἀπόπατος, ἐξ οὗ καὶ ἀφοδεύειν, καὶ ἄφοδον ἀναχώρησιν, ὥςπερ καὶ ἔφοδον τὴν ἐπέλευσιν.

Pag. CXVI.

Ἐὰν ποταμῷ νήχηται.] L. ἐὰν ἐν ποτ. ν.

Pag. CXVIII.

Τοῖς δὲ νοσοῦσι, κρισίμους ἡμέρας προαγορεύουσιν.] Hippocrates L. I. Ἐπιδημ.: ἔστι δὲ πρώτη κρίσιμος, etc. Celsus L. III. c. 4.

Pag. CXIX.

Ἐμοὶ δὲ δίκαιον ἐδόκει.] vera Isa. Casauboni coniectura: ἐμοὶ δέ τι κάκιον ἐδόκει.

Pag. CXXI.

Περὶ μονομαχίας.] Pleraque in hoc capite ingeniose et feliciter restituit I. Lipsius Saturnal. II. c. 9. haec vero verba: διμάχαιρος δὲ καὶ ὁ λεγόμενος Ὀρβήλας, attigit tantum, nec explicavit. Vitium autem subesse puto. et quidni inter haec oneirocritica somniare liceat? videre mihi videor Artemidorum scribentem: διμάχαιρος δὲ καὶ ὁ λεγόμενος Οὐήλης. Οὐήλης, Veles. Gladiatoris genus. Isidor. Orig. L. XVIII. c. 54.

Καταφεύγοντες ἄνθρωποι.] L. παπὰ φεύγοντες.

Συντρίβειν δὲ θεῶν ἀγάλματα.] vide fabellam Aesop.: Ἄνθρωπός τις ξύλινον ἔχων θεὸν, etc.

Pag. CXXV.

Ἄρτεμις τοῖς φοβουμένοις ἀγαθή· διὰ γὰρ τὸ ἀρτεμὲς, ὅπερ ἐστὶν ὑγιὲς, ἀφόβους αὐτοὺς διαφυλάττει.] Phurnutus: τούτου δ' ἕνεκεν οἴονται κατ' εὐφημισμὸν τὴν Ἄρτεμιν ἀπὸ τοῦ ἀρτεμεῖς ποιεῖν, ὅ ἐστιν ὑγιεῖς, ἀνομάσθαι. Plato in Cratylo Artemin dici ait, διὰ τὸ ἀρτεμὲς καὶ τὸ κόσμιον καὶ τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν.

Ἡ κατεσταλμένη τῷ σχήματι ἀμείνων.] Diana venatrix ἐνεσταλμένη pingitur. hoc enim a patre petiisse ait Callimachus;

— — — εἰς γόνυ βάλλει χιτῶνα
ζώννυσθαι λεγνωτὸν, ἵν' ἄγρια θηρία κοίνῳ.

Minutius Felix: *Diana interim est alte succincta venatrix.* Ovidius III. Metamorph.:

— — Gargaphiae succinctae cura Dianae.

Epigrammatarius L. V. Anthol.:

— — ἦν δ' ἐπὶ γούνων
Παρθένιον λεγνωτὸν ἀναζωσθεῖσα χιτῶνα,

Καὶ ἡ λεγομένη παρὰ Λυκίοις Ἐλευθέρα.] Fortean legendum: Ἐλευθώ. Diana enim Ilithyia, Ἐλευθὼ dicta. Pindarus Olymp. od. VI.:

Τᾷ μὲν ὁ χρυσοκόμας πραΰμη
Τήν τ' Ἐλευθὼ συμπαρίστασιν τε μοίρας.

Scholiastes: παρίστησεν Ἐλευθὼ, ἤγουν Εἰλειθυίαν· ἔφορον δηλονότι θεὰν τῶν τόκων. Phurnutus: ἣν εὔχονται ἐλθεῖν αὐταῖς ἡπίαν καὶ λυσίζωνον αἱ ὠδίνουσαι, λύουσαν τὸ ἐσφιγμένον τῶν κόλπων πρὸς τὸ ῥᾷον καὶ ἀπονώτερον ποιοῦσαν ποιεῖν τὸ κυϊσκόμενον, λεγομένης αὐτῆς καὶ Ἐλφυθοῦς.

Pag. CXXVI.

Περὶ πυρὸς αἰθερίου.] supra L. I. dixit: περὶ πυρὸς τοῦ ἐν χρήσει·

Ἡλίου; δὲ καὶ τὰ ἀρσενικὰ τέκνα, etc.] citatur hic locus a Suida in voce Ἥλιος.

Pag. CXXXII.

Διὰ τὸ ἄγριον.] Pan ἄγριος θεὸς καὶ φιλέρημος.

Οὐ γὰρ ἀσφαλῶς ὑποκειμένας ἔχει τὰς βάσεις τῶν ποδῶν.] est enim τραγοσκέλης, κεροβάτης et capripes. Silius Italic. Punic. XIII.:

— pendenti similis Pan semper, et uno
Vix ulla inscribens terrae vestigia cornu.

Ἐφιάλτης.] Glossae: ἐφιάλτης, *Incubo.* Item: *Incubus,* Πάν.

Pag. CXXXIII.

Σωτῆρες γὰρ εἰσὶν οἱ θεοί.] Theocritus Eidyl. XXIV.:

— Λακεδαιμονίους δὺ' ἀδελφούς
Ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων.

Καλλίνικος γὰρ ὁ θεὸς καλεῖται.] Suidas: Καλλίνικος, ὁ Ἡρακλῆς. Pindarus Olymp. od. IX. initio.

Pag. CXXXIV.

Παῦλαν γὰρ καὶ ἀπαλλαγὴν τῶν δεινῶν σημαίνει, διὰ αὐτὸ τὸ ἄνομα. ἔστι γὰρ διήνυσις, παρὰ τὸ διανύειν ἕκαστα. τοῖς δὲ τὸν ἀβρὸν βίον ζῶσι καὶ μάλιστα παισὶ ταραχὰς, etc.] Legendum puto: ἔστι γὰρ Διόνυσος, παρὰ τὸ διανύειν ἕκαστα τοῖς τὸν ἀβρὸν βίον ζῶσι. καὶ μάλιστα πᾶσι ταραχὰς, etc. vide autem an rectius apud Suidam legatur: τὸν ἄγριον βίον. Διόνυσος ὁ Σεμέλης υἱὸς, παρὰ τὸ διανύειν ἑκάστοις τὸν ἄγριον βίον ζῶσιν· ἢ παρὰ τὸ διανοεῖν ἕκαστα τοῖς τὸν ἄγριον βίον ζῶσι.

Διὰ τὴν περὶ τὸν θεὸν ἱστορίαν.] Innuit Lapitharum et Centaurorum rixam debellatam super mero. Horat. I. Carm. od. 18. et 27.

Λιστηρίων προσβολὰς σημαίνει, καὶ τραύματα καὶ κατακοπάς.] propter fabulam Titanum, a quibus discerptum fuisse Bacchum narrant. Arnob. L. V.

Βάκχαι καὶ Βασσάραι καὶ Σάτυροι.] Suidas: Βάκχαι, καὶ Σάτυροι, καὶ Πᾶνες, καὶ Σειληνοὶ, ὀπαδοὶ Διονύσου. Himerius in Excerptis per Photium: Ἦλθεν ἐπ' Ἰνδοὺς ὁ Διόνυσος, γένος τὴν Διονύσου χάριν ἀρνούμενον. ἦν δὲ ὁ μὲν στρατὸς, βάκχαι καὶ σάτυροι· τὰ δὲ ὅπλα, νεβρίδες καὶ θύρσοι.

Πᾶσι τοῖς ἐμπορικὸν βίον ἔχουσι.] Ipse Mercurius prologo Plautinae Amphitruonis:

Ut vos in vostris voltis mercimoniis
Emundis vendundisque me laetum lucris
Afficere, atque adiuvare in rebus omnibus, etc.

Georgius Codinus ἐν Παρεκβολ.: Λέγουσι δὲ αὐτὸν καὶ τοῦ κέρδους αἴτιον, καὶ τῶν ἐμποριῶν ἔφορον. ὅθεν τὸ ἄγαλμα αὐτοῦ ἱστᾶσι βαστάζον μάρσυπον.

Pag. CXXXV.

Ἑρμῆς τετράγωνος.] Idem Codinus: ἀλλὰ καὶ τετράγωνον αὐτὸν ποιοῦσι διὰ τὴν στερρότητα τοῦ ἀληθοῦς λόγου. qui locus et superior citatur a Suida suppresso auctoris nomine.

Νέμεσις.] Paulus Alexandrinus in Apotelesmat.: Ἡ δὲ Νέμεσις, δαίμων χθονίων καὶ τῶν κεκρυμμένων πάντων, ἀποδείξεώς τε καὶ ἀνδρείας, καὶ φυγῆς, καὶ ἀπωλείας, καὶ πένθους, καὶ ποιότητος θανάτου παραιτία καθέστηκεν.

Νεμεσᾷν γὰρ καλοῦμεν ἡμεῖ τὸ ἐμποδὼν ἵστασθαι, etc.] Suidas: Νεμεσᾷν, τὸ ἐμποδὼν ἵστασθαι τοῖς πραττομένοις κατὰ γνώμην, ἢ μᾶλλον μετὰ γνώμην.

Πάνδημος Ἀφροδίτη.] Volgivaga Venus Lucretio L. IV. Himerius in Excerptis a Photio: πανδήμῳ δ' Ἀφροδίτῃ πρὸς τὴν οὐρανίαν οὐδὲν κοινόν· ἡ μὲν γὰρ βεβήλους καὶ οὐ καθα-

ἐνὸς τὴν φύσιν γεννᾷ τοὺς ἔρωτας. Apuleius in Apologia, duas itidem Vencres esse ait, alteram Vulgariam, alteram vero Coelitem: illam populari, hanc vero optimati amore percitam.

Ἀφροδίτη πελαγία.] Venus marina, Horat. od. 26. L. II. et 2. L. IV. dicta etiam Pontia et Epipontia. Hesych. Pausan.

Pag. CXXXVI.

Κτίσματα τῶν ἰδόντων.] L. κτήματα.

Pag. CXXXVII.

Ἑστία αὐτή τε καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῆς πόλεως βουλὴν σημαίνει.] Ἑστία, βουλαία dicta Dinarcho apud Harpocration.

Λευκοθέα.] Vide Plutarch. περὶ φιλαδελφ.

Διὰ τὴν περὶ αὐτὴν ἱστορίαν.] Unde proverbium: Ἰνοῦς ἔχει.

Pag. CXXXIX.

Οὐκέτι δὲ ἡ κόρη διὰ τὴν περὶ αὐτὴν ἱστορίαν.] Arnob. L. IV. adv. gent.: *Parit mensem post septimum luculenti filiam corporis, quam aetas mortalium consequens modo Liberam, modo Proserpinam nuncupavit.*

Δεῖμος καὶ Φόβος, Ἄρεως υἱοί.] Suidas: Δεῖμος καὶ Φόβος καὶ Κύδοιμος, ὑπηρέται τοῦ Ἄρεως, υἱοὶ πολέμου, οἳ καὶ αὐτοὶ συμπεπόνθασι τῷ Ἄρει, τοῦ Ἡφαίστου αὐτοὺς μὴ φοβηθέντος.

Pag. CXLI.

Ὡὰ ζωγράφοις σύμφορα.] Plinius: *pingentes, sandyce subdita, mox ovo inducentes purpurissum, fulgorem minii faciunt.*

Pag. CXLVI.

Ἐπειδὴ δὲ οἱ παιόμενοι λαμβάνουσι τὰς πληγὰς, ἐντεῦθεν τὰς ὠφελείας συμβέβηκε γίνεσθαι, παρὰ τὸ λαμβάνειν.] Ut Graeci λαμβάνειν πληγὰς, sic etiam Latini *accipere ictus et plagas* dixere. plena exemplorum omnia. Quod autem hic in ambiguo sensu τοῦ λαμβάνειν observat Artemidorus, id elegantissime expressit Martialis epigram. 39. L. V.:

Et esse tristem me meus vetat Paetus:
Pectusque pulsans, pariter et comam vellens,
Deflere non te vernulae pudet mortem?
Ego coniugem, inquit, extuli, et tamen vivo,
Notam, superbam, nobilem, locupletem.
Quid esse nostro fortius potest Paeto?
Ducentics accepit, et tamen vivit.

Os et facies huius epigram. duplex. iocatur in Paetum, qui morte uxoris CC lucri fecerat: ait eum fortissimum esse, qui CC accepit, et tamen vivat. quasi, scilicet, CC plagas accepisset, sive CC ictus sustinuisset. atque hoc etiam epigrammatis acumen esse aio. Sed negant magistelli γαυριοβόμβυκες, qui nasum una cum viro Martiali eripiunt, simul et Notulas suggillant, quas ad oram libri mei pridem mihi notabam, sed inter alias, et nescio cuius manu turbide et oscitanter exscriptas. Porro litterati Quirites, ne cui ea res fraudi siet, hasce tantum, quas hic recenseo, meas esse credite. ceteras autem suppositicias et reiculas.

Ad Lib. I. Epigram. 3. *Sacrum Florae.*) Scripsit olim M. Cato librum de re Floria, concisa oratione, ut indignationem magistratuum in Florales excitaret. Cur. Fortunatianus L. II. Artis Rhet. Scholicae, p. 61. Eius libri de re Floria meminère et Gellius L. X. c. 13. et Non. Marcell. Epigram. 9. *Facili sanguine.*) Facilis sanguis eius, qui singulos artus suos fortunae prodigendos dat, quaestu atque compendio gloriarum. Vid.

Gell. L. II. c. 27. Epigram. 17. *Sunt mala plura.)* In libro edendo saltem servari debet temperamentum, quod in melle vendendo proposuit Apicius, doctus gulae artifex, Epimeles 15. *Mel malum,* inquit, *bonum facies ad vendendum, si unam partem mali, et duas boni simul miscueris.* Epigram. 42. *Pallentia sulphurata.)* Sic in lege 55. De legatis III. *sulphurata de ligno.* Vide Epigram. 10. et 57. L. XIII. Epigram. 56. *Albus in officiis.)* Vetus Interpres Iuvenalis ad illud Sat. 10.: — *niveos ad frena Quiriteis. In candidis togis,* inquit, *officium facientes.* hinc explicandus Martialis. et fallitur Calderinus. Epigram. 57. *Continuis vexata.)* Videatur Epigram. ad Ovidium L. IX. Epig. 100. Epigram. 77. *Haec sapit.)* Phaedrus L. III. Fab. 56.:

O nata, merito sapiens dicêre omnibus, etc.

alludit enim Martialis ad eam Phaedri de Minerva fabulam. videsis et quae ad eam notavimus. Epigram. 78. *Sole utitur.)* Insolatur. ἡλιάζεται. vetus Gloss. Epigram. 86. *Non amat inde locum.)* Phaedrus L. I. fab. 8.: *Nemo libenter recolit, qui laesit, locum.* Epigram. 88. *Animae odor.)* Titinnius, Fullonibus: *Interea foetida anima nasum oppugnat.* et de inferiore gutture Plautus Aulularia, Sc. Postquam obson. *nequid animae forte amittat dormiens.* alludit ad gulam Follis, qui in veteribus Glossis exponitur, θύλακος καμίνου. ἀσκός. *Follex.* Epigram. 107. *Interponis aquam.)* Sic ille nequam paralyticus apud Petronium: *Hausi,* inquit, *parcius merum.* etc. ebrii scilicet in venerem segniores. et aptissime ad Martialis mentem dixit Epigrammatarius ἀνώνυμος L. II. Anthol. ἐν συμποτικοῖς ἀστείσμασι:

Χαίρει πεινάμενος τρισὶ νύμφαις τέτρατος αὐτός.
Τρῖμος καὶ θαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος.
Εἰ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας. etc.

Ad Lib. II. Epigram. 29. *Non hesterna sedet.*) Ludit Martialis in nebulonem, qui nobilium numero inseri cupiebat. Et gemmis quidem ornatus, pretiosis vestibus indutus, unguentis delibutus, comtus ac politus erat: verum ne hesterna quidem lingula lunatâ sedebat plantâ, nec laesum pedem aluta coccina tegebat. ceterum inscriptum fronti habebat epigramma numerosis inductum spleniis. scilicet, stigmatias erat. Epigram. 31. *Supra quod fieri.*) Ancipiti ioco inest nequitia, quam nolo clarius declarare. Epigr. 37. *Tra. pu. domum ferenda.*) Sordidus iste mos helluonum notatur a Theophylacto Simoc. in Epist. 14.: ὁ δὲ Θεσπέσιος οὗτοσὶ νεανίας τῶν ἰσχάδων τὰ πλεῖστα ἐκβέβρωκε, καὶ τὰς ἀκρίδας οὐκ οἶδ' ὅπως ἐξεβόφησεν, ὁ δὲ τροφίας ἐκεχήνει. καὶ μοῖράν τινα ὕστι μετὰ χόρτου κομίζεσθαι οἴκαδε. Epigram. 47. *Conchis Cytheriacis.*) Conchas puellarum intellige. vel potius, Conchas Venerias, virginali seu feminali glabro consimiles, de quibus Plinius L. IX. c. 33.: *Navigant ex his veneriae, praebentesque concavam sui partem, et auras opponentes, per summa aequorum velificant.* Epigram. 64. *Marsia caussidicus.*) Videatur Sollius Apollinaris, Carmine 13. Epigram. 66. *Hoc facinus Lalage.*) Iuvenal. Sat. VI.:

Disponit crimen laceratis ipsa capillis, etc.

Plecusa.) Nomen ornatricis, Πλέκουσα. a componendis, comendis, nectendisque crinibus. Sic ap. Iuvenalem d. Sat. Psecas, ab eo quod Graeci dicunt, ψεκάζειν. Vetus Interp. ad vers. 489. Glossarium vetus ms.: Κομμεῖν, τὸ σῶμα ὡραΐζειν, ἐπεὶ καὶ κομμωτικὴν λέγουσι τὴν κοσμοῦσαν καὶ ἐμπλέκουσαν. Artemidorus L. II. c. 6.: πλέκεσθαι δὲ γυναιξὶ μύναις συμφέρει.

Ad Lib. III. Epigram. 16. *Quodque tibi tribuit subula, sica rapit.*) Scite nimis subulam cum sica componit. Subula enim ὀβελὸς est, et stilum sive graphium

fere repraesentat, quo veluti sica infestae et armatae Patrum manus ap. Senecam L. I. de Clementia. Sic etiam obelisco, tanquam sica, malos versus iugulabat Aristarchus. Item subula coquinarium fuit instrumentum. Glossae veteres: ὀβελός ἐν ᾧ ὀπτῶμεν, *subula, veru.* Unde et hastae quibus praefixae erant quasi subulae, ὀβελίσκοι. Schol. Aristophanis: τῷ δὲ ὀβελίσκῳ ἐχρῶντο ἀντὶ δόρατος. Idem: τὸν ὀβελίσκον. ὅ ἐστιν ἡμῖν δόρυ. Sic ap. Dionys. Halic. L. V.: ξύλα προμήκη καὶ χειροπληθῆ σιδηροῦς ὀβελίσκους ἔχοντα. Veruta pila, Festo et aliis. Epigram. 58. *Sordidae cortis.)* Cortis sive Curtis. Unde et Cortinarii, Cortelini, Coortalos, *Courtisans, valets de Court,* apud recentioris aevi scriptores. Ibidem: *Coactos non amare capones.)* Aliter de se sentiebat Apuleianus ἀνεχόμενος:

Amare, inquit, *liceat, si potiri non licet.*

Epigram. 63. *Femineas cathedras.)* De femineis cathedris habes ap. Phaedrum L. III. fab. 47. Epigram. 82. *Hos Malcionis patimur.)* Malcio, quasi, Malacio, μαλακός. Totum autem hoc epigr. bene convenit in Trimalcionem illum, de cuius cena Petronius Satyr. Epigram. 100. *Cursorem sexta.)* Cursor, servus, *laquis.* Vid. l. servis urbanis. De leg. III. Glossae: Κούρσωρ, *exercipes.* Ταχυδρόμος, δρομεύς, καὶ κούρσωρ. Suidas: Κουρσῶρες, οἱ διατρέχοντες. κοῦρε γὰρ, τὸ τρέχε.

Ad Lib. IV. Epigram. 8. *Matutinum Iovem.)* Caesarem Martialis Iovem suum vocat. Sic domini a servis suis, humani Ioves, appellantur. Plautus Casina, Sc. *Una edepol:*

— — St. quid id refert tua?
Unus tibi hic dum propitius sit Iupiter,
Tu istos minutos cave Deos flocci feceris.
OLY. Nugae sunt istae magnae, quasi tu nescias,
Repente ut emorlantur humani Ioves. etc.

Epigr. 20. *Cerelia pupa.)* Pupus, pupulus, et pupillus, puerilia et blandae appellationis nomina. Tranquillus L. IV. c. 13. de Caligula: *densissimo et laetissimo obviorum agmine incessit, super fausta nomina, Sidus, et Pullum, et Pupum et Alumnum appellantium.* Pupi enim et Pupae eadem fuit Latinis auctoribus usurpatio, quae Pulli; nempe pro tenella et mollicella aetate. Glossae veteres: παιδάριον, *hic puellus, hic pupus.* Varro Tithono:

Ac mamma lactis sugentem pascere pupum.

Ausonius Eidyl. 7. de Bissula:

Latias vincis alumna pupas.

Catullus quoque a Pupo ὑποκοριστικῶς deduxit Pupulum:

Deprendi modo pupulum puellae
Trusantem.

Pupulum interpretor puerum minutum, facie et garrulitate amabilem. quales olim pueri in deliciis erant Octavio, ut refert Sueton. c. 83. L. II. cuiusmodi etiam, sed nequitia improbiore, pueros primae teneritudinis committebat Tiberius, eosque non Pullos sed Pisciculos vocabat; instituebatque, ut natanti sibi inter femina versarentur ac luderent, novo libidinis invento. Venuste igitur et Romane Catullus Pupulum suae puellae *trusantem, καὶ ἐν ἔργῳ*, se deprehendisse ait. *Trusare* enim est agitare et frequenter obtrudere. Unde et Plauti *molae trusatiles* ap. Gellium. Porro, ut osculum et oscillum, pupula et pupilla, sic pupulus et pupillus. nimirum, tutores ut suum in pueros parentibus orbatos suaeque fidei creditos amorem testarentur, pupillos vocaverunt; quasi parvos pupos sive pupulos, ut favorem blanda et mollis appellatio provocaret, ac certe tenerae aetatulae *simplicitas*, quae suis rebus superesse minime potest, *digna favore fuit.* Pupilli nomen a iuris au-

storibus refertur ad tutorem; nec aetatem solum, sed maxime conditionem indicat. Sic in Persii Sat. IV.:

Quo fretus? dic hoc magni pupille pericli.

pericli, pro, *periculi*. nec enim audio bonos viros, qui hoc Satyrae initium ad nescio quam de Alcibiade et Pericle historiam referunt. sed cum tota Satyra in Neronem scripta sit, magis puto Persium allusisse ad Poppaeae dictum: *quae sibi matrimonium*, (Taciti verba sunt L. XIV. Annal.) *et dissidium Octaviae, incolumi Agrippina haud sperans, crebris criminationibus, aliquando per facetias incusare principem, et pupillum vocare, qui non modo imperii, sed libertatis etiam indigeret.* Dicacitas scortilli Neronem pupillum vocabat, quasi puerulum et infantulum, necdum sui iuris. et legendum esse *pericli*, h. e., periculi, evincunt eiusdem Poppaeae verba, quae paullo postea in Tacito leguntur, quaeque Persii interpretes neglexerunt. his enim verbis Poppaea arte adulterae penetrantibus, ventura pericula principi obiiciebat, ut et Satyricus: *Quod si nurum Agrippina non nisi filio infestam ferre posset, reddatur ipsa Othonis coniugio: ituram quoquo terrarum, ubi audiret potius contumelias Imperatoris, quam viseret* periculis *eius immixta.* Quinetiam videri possit *pupilli* nomen pro puero positum, aetatemque nihilominus quam conditionem significare in l. *Sed et si quis. §. Pupillus D. de instit. act.* quae lex Ulpiani est: *Pupillus autem institor obligat eum, qui eum praeposuit, institoria actione: quoniam sibi imputare debet qui eum praeposuit.* deinceps enim sequitur haec Gaii lex: *Nam et pueros puellasque tabernis praeponunt.* Tribonianus lucem adferre voluit Ulpiano; et Gaii verbis quosnam pupillos Ulpianus vocaverat, indicare: ut scilicet per pupillos intelligerentur pueri et puellae. Sed fortasse non debuit Tribonianus inoculare Ulpiani legem, quia

potius repositis in aliam occasionem Gaii verbis, legere continuo post verba: *qui eum praeposuit*, legis Sed et si quis, *verum si ipse pupillus praeposuerit, siquidem tutoris auctoritate, obligabitur; si minus, non.* Sane ambae partes indidem promtae sunt, ex lib. 28. Ulpiani ad Edict. ut paret ex inscriptione. Quemadmodum autem Pupillus dicitur etiam nulla ad tutorem relatione; sic Tutela nullo ad Pupillum respectu. Caecilius Plotio:

Ibo ad forum, et pauperi tutelam geram.

Epigr. 22. *Perspicuae plus vetuistis aquae.)* Scilicet, ne ultimam amoris lineam pertingerem, neve oscula quinta parte venerei nectaris imbuta carperem. Τὸ, *plus*, in re amorum idem est Martiali, quod Ovidio *cetera:*

Oscula qui sumsit, si non et *cetera* sumsit;
Haec quoque quae sumsit perdere dignus erat.

et Eustathio Philosopho: τὸ ἐρωτικώτερον. L. IV. Ismenes et Ismeniae: καὶ πάλιν ἐφίλουν αὐτήν, καὶ πάλιν ξυνεθλίβουν, καὶ τὶ δρᾷν ἐπεχείρουν ἐρωτικώτερον. Clitophon vero ap. Tatium, illud Plus, si oscula desint, nihil esse ait. Τὸ μὲν γὰρ ἔργον τῆς Ἀφροδίτης, καὶ ὅσον ἔχει καὶ κόρον, καὶ οὐδέν ἐστιν, ἐὰν ἐξέλῃς αὐτοῦ τὰ φιλήματα. φίλημα δὲ καὶ ἀόριστόν ἐστι καὶ ἀκόρεστον καὶ καινὸν ἀεί. τρία γὰρ τὰ κάλλιστα ἀπὸ τοῦ στόματος, ἀναπνοή, φωνή, καὶ φίλημα. Epigram. 40. *Atria P. stabant cum stemmate toto.)* Plena erant infulis, lineis, flexuris cognationis et gentis. Plin. L. XXXV. c. 2.: *Stemmata vero linceis discurrebant ad imagines pictas.* Seneca L. III. de Beneficiis c. 38.: *nomina familiae multis stemmatum illigata flexuris.* Hinc ap. Ausonium in Gratiarum actione: *Replicare stemma.* et Sidon. Apollin. ep. 12. L. VII.: *Explicare stemmata.* Plutarch. initio Numae: καίπερ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτον κατάγε-

σθαι

σθαι τῶν στεμμάτων ἀκριβῶς δοκούντων. Nec levis error in Gallica versione ob minime intellectam stemmatis significationem. Epigr. 66. *saucia vena mero.)* Notavi ad Phaed. L. I. f. 20. Epigr. 87. *Inversa pueris arande charta.)* Olim vix inversa charta scribebant. Sidon. Apollin. L. II. epigr. 9.: *Quarum quoque replicatio fieret amoena narratu, nisi epistolae tergum madidis sordidare calamis erubesceremus.* Hinc ipse Mart. Epigr. 16. L. VIII.: *Scribit in aversa Picens epigrammata charta* etc. Ad Lib. VI. Epigr. 21. *Tum frugi Iuno vellet habere Iovem.)* Salax et petulans Iupiter a poëtis celebratur. quod illis eleganter exprobrat Arnob. L. IV. adv. Gent.: *Nonne illi fuerat satis Iuno, nec sedare impetum cupiditatum in regina poterat numinum, quum nobilitas eam commendaret, tanta facies, oris dignitas, et ulnarum nivei marmoreique candores? an uxore contentus haud una, concubinis, pellicibus, atque amiculis delectatus, impatientiam suam spargebat passim (ut bacchari adolescentes solent) salax Deus?* Legendum vero: *ut vagari adol. sol.* Sic Martialis supra hoc ipso epig.:

Legitimos esset cum vagus ante toros.

Sic etiam Persius Sat. VI. *vagum inguen* dixit:

Quum morosa vago singultiet inguine vena.

Glossarium vetus: Σποράδην, *vagerassim.* Scribo: *vage, passim.* Ibidem: *Arcano percussit pectora loro.)* Id est, κεστῷ, cesto. sic emendandus Minutius: *Loro Veneris illectum, flagrantius, quam in adulteras soleat, cum Iunone uxore concumbere.* vulgo legitur: *thoro.* male. Lorum Veneris, cestus est: et ab Homero Ιλιάδ. γ. vocatur ἱμὰς πολύκεστος. Schol.: πολυκέντητος, πολύῤῥαφος, ποικίλος· ἐντεῦθεν καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἱμὰς ὠνομάσθη κεστός. Idem: Ἱμὰς; λῶρος. Vetus Glossarium ms. Ἱμάντες, λῶροι. Vide Notas ad Onosandrum p. 38. Epigr. 78. *Oculo, vale-*

bis, inquit.) Sic in Epigr. Lucillii L. II. Anthol., amissurus oculum dixit: χαῖρ' ἱερὸν φῶς. Epigr. 90. *Uxor est duorum.)* Quasi binas nuptias eodem tempore constitutas habet. quod turpe est, et infamiam parit, ex verbis Practoris. D. De his qui not. infam. Biviram veteres dicebant uxorem duorum virorum. Nonius: *Biviras*, inquit, *usus viduas appellat.* Imo fortean potius adulterae dictae bivirae. et ita melius quam de vidua, locus Varronis accipietur: *Ad biviram venio, cum vellem ostendere quid vellem, Metamelos Inconstantiae filius me reprehendit.* et contra univira dici potest, unico gaudens mulier marito. Ad Lib. VII. Epigr. 17. *Accessi quoties ad opus, mistisque movemur I.)* Hoc est quod Ulpianus dixit: *in ipsis rebus Veneris.* quod Solo et Draco dixerant: ἐν ἔργῳ. l. 23. D. ad l. Iul. de Adult. Harmenopulus: ἐν αὐτῷ ἔργῳ τῆς μοιχείας. ἐν συμπλοκῇ. Tertullianus L. de Anima c. 27.: *In solenni sexuum officio, quod marem ac feminam miscet. in concubitu communi. in illo ipso voluptatis ultimae aestu, quo g. v. ex.* Ovidius: *in Veneris gaudiis.* Papianus L. Responsorum tit. 26. *ita ut unum sint, et sese commisceant.* Catullus: *trusantes.* Hyginus in fab. *venerantes.* Fabius Declam. 291.: *Dum rem faciunt maritorum.* Martianus Felix L. I: *in maritali vacatione.* Petronius: *in officio nuptiali.* etc. Ad Lib. IX. Epigr. 12. *Dicunt Earinon.* Earinus, vernus. Tertull. L. de habitu muliebri c. 18. Deum, ait, creare potuisse oves earinas: id est, virides. qui color proprie verni temporis est. Epigr. 16. *celebrata.)* non male in quibusdam codd.: *scelerata.* dici tamen potest, celebrata Chloe, famosum et nobile scortum. Ibidem. *Se fecisse.)* Trifariam accipi potest ambiguitas huius verbi. Se fecisse, hoc est, se tumulum posuisse. vel, se fecisse, se necasse septem viros. vel denique referri potest ad res venereas: et pulcre conveniet Chloe mere-

trici. Epigr. 42. *Quod digitis, Pontice, perdis, homo est.)* Notandus in hanc rem Minutii locus: *Vos enim nec invicem agnoscitis, et in mutua odia saevitis: nec fratres vos, nisi sane ad parricidium recognoscitis.* Nimirum illi fratres dicebantur, qui nefario concubitu turpe perdendi hominis praestabant officium. Epigr. 89. *Denso cum iaceam triente blaesus.)* Ebrii scilicet ut mentis, sic et linguae compotes non sunt. etenim caput sensuum omnium arcem occupat gravedo, sopor, κάρος ἐξ οἴνου, καρηβαρία, quae Latinis elucus sive helucus. Apuleius Apol.: *Crassus ipse ubi gentium est? An Alexandriam taedio domus remeavit? an parietes suos detergit? an, quod verius est, ex crapula heluco attentatur.* Sic emendandum puto hunc locum. nam corrupte vulgo legitur: *ex crapula helluo att.* De eluco Festus, et Tertull. L. de coron. mil. Ad Lib. X. Epigr. 25. *Tunica praesente molesta.)* De hac tunica dixi ad Onosandrum p. 17. et Phaedr. L. IV. fab. 6o. Ad Lib. XI. Epigr. 20. *Diserta es.)* Lasciva es et salax. Sic intellige L. IX. Epigr. 12.:

Nobis non licet esse tam disertis,
Qui musas colimus severiores.

et L. VI. Epig. in Laberium:

Versus scribere qui potest disertos,
Non scribat, Laberi, virum putabo.

et L. XII. Epig. in Sabellum:

Tanti non erat esse te disertum.

Epigr. 73. *Drauci Nata sui vocat pipinnam.)* Si quid mutandum, libens scriberem: *pisinnam*, hoc est, parvulam. aptissime ad sequentem versum. Auctor Glossarum in Persium citat hunc versum Labeonis Gram.:

Crudum manduces Priamum, Priamique pisinnos.

Id est, parvulos filios. Epigr. 95. *Iura, verpe, per Anchialum.)* Rumor erat Anchialum, puerum Martialis,

a poëta quodam Iudaco paedicari. arguit eum Martialis, quod natus in ipsis Solimis, adeoque sanctior et castior putaretur, tamen paedicaret. Negabat ille simul et per Deum iurabat. At proterve Martialis, iura, inquit, per ipsum Anchialum, puerum meum. In odium Iudaicae religionis. Nec assentiôr viris doctissimis, qui aliter interpretantur. Quod attinet ad nomen Anchiali, exstat vetus Epigramma:

Anchialus Lesbiae.

Hospes sta, et lacruma, si quid humanius in te est,
Ossua dum cernis consita moesta mihi.
Quoius laudati mores, et forma probata 'st
Anchialo, quem cura anxia debilitat.
Lesbia sum, quae dulcis mores sola reliqui,
Et vitam vivens parui in officiis.
Si nomen quaeris, sum Lesbia: si duo amantes,
Anchialus dulcis cum suo homine Spurio, etc.

Epigr. 99. *Labra pingui delibuta ceroto.)* Pinguia labra, quasi cerata, sive cera inducta. Cerotum, κήρωτον. Vet. gloss. κηρῶ, *cero.* κήρωμα, *ceroma.* Plin. L. XXII. c. 24. *ceratum.* Hinc emendandus Arnobii locus insignis L. VI.: *Inter Deos,* inquit, *videmus leones torvissima facie, mero oblita minio, et nomine frugi serio nuncupari. Si simulacra haec omnia superiorum sunt imagines numinum, ergo et in coelo habitare dicendus est Deus talis, ad cuius formam et speciem simulacri huius similitudo directa est: et videlicet ut hic, iste; ita illic, ille, sine reliquo corpore persona est, et facies sola, fremibundus hiatibus torvidis, dirus, sanguineo decotoro malum dentibus suis comprimens,* etc. Si verum amamus, legendum: *dirus sanguineo de ceroto.* hoc est, quod ipse supra dixerat, *facie mero oblita minio.* quo modo etiam, pro, *torvissima facie,* dixit: *fremibundus hiatibus tor-*

vidis. Sic ap. Virgil. Eclog. X. Pan triumphans depingitur:

— quem vidimus ipsi
Sanguineis ebuli baccis minioque rubentem.

Ceterum, ut de una fidelia duos parietes dealbemus, haec Arnobiana de Sole accipienda sunt, qui leonino vultu pingebatur, dicebaturque Osyris frugifer: Papinius Statius Thebaid. I.:

— seu te roseum Titana vocari
Gentis Achemeniae ritu: seu praestat Osyrin
Frugiferum.

Unde et iocatur Arnobius, ait enim eum nomine frugi serio nuncupari, cum tamen ebrii faciem potius prae se ferat, mero oblitam minio, quasi, si placet, nimio mero. Nihil autem mutandum in illis verbis: *nomine frugi serio nuncupari.* De leonina Solis facie Placidus Lactantius Comment. ad Thebaid. Ad Lib. XII. Epigr. 49. *Grandes uniones.)* Insignes baccas, Horatio Sat. 3. titulatos, elenchos, indices, margaritas oblongas. Vetus Gloss.: *Elenchi, μαργαρῖται μεγάλοι.* Iuvenalis Sat. VI.:

Auribus extentis magnos commisit elenchos.

Videatur vetus Interpres. Epigr. 78. *Multis dum precibus.)* Simile illud de canum legatis ad Iovem ap. Phaedr. L. IV. fab. 76. Ibidem. *Offensus genitor,* etc.) Quasi Acthon crepando religioni vitium fecisset. Elegans fragmentum ex L. M. Catonis in L. Veturium: *Domi quum auspicamus, honorem me Deum immortalium velim habuisse. Servi, ancillae, si quis eorum sub centone crepuit, quod ego non sensi, nullum mihi vitium facit. Si cui ibidem servo aut ancillae dormienti evenit, quod comitia prohibere solet, ne id quidem mihi vitium facit.* Ibid. *Posi hoc flagitium.)* Sic Plauto fores crepantes flagitium facere dicuntur. Epigr. 89. *Qui solus inopi praestat et facit turbam.)* Phaedr. L.

III. fab. 78.: *Aesopus domino solus quum esset familia.* Ad Lib. XIV. Epig. 79. *Priapus siligineus.)* Vid. ad Phaedr. fab. 72. Epigr. 73. et 74. *Psitacus. Corvus.)* Arnob. L. II.: *Discit verba psitacus integrare, et nomina prorsus expromere.* Liber ms. in Bibliotheca Regia: *et nom. corsus expromere.* Inde coniicio scribendum esse: *et nom. corvus exprom.* Epigr. 153. *Semicinctium.)* *Un demiceinct, une estreinte.* Nicetas Choniates in codice barbaro-graeco dixit: τρεναίτιον, ἤτοι βούκλαν. Semicinctio, quasi laqueo, ad informem nodum, utebatur ille ap. Petron. Sat.: *Et iam semicinctio stanti ad parietem spondam iunxeram*, etc. Nec erat quod hunc locum, quasi desperatum, deponeret author Animadversionum in Petron. p. 336. Epigr. 182. *Ebrius Prometheus.)* Vid. Phaedrus L. IV. fab. 73.

Pag. CXLVI.

Καὶ γὰρ ὑψηλὸς ὁ σταυρωθείς.] Ipse Artemid. L. IV. c. 51.: οἷον σημαίνει τοῦτο τὸ δοκεῖν ἐσταυρῶσθαι, δόξαν καὶ εὐπορίαν· δόξαν μὲν διὰ τὸ ὑψηλότερον εἶναι τὸν ἐσταυρωμένον. etc. Sublimes cruciarii sunt. ideoque ille socio suo sublimiorem crucem invidebat L. II. Antholog.

Μικροτέρῳ σταυρῷ σταυρούμενον ἄλλον ἑαυτοῦ
Ὁ φθονερὸς Διοφῶν ἐγγὺς ἰδὼν, ἐτάκη.

Pag. CLIII.

Τῶν πάλαι λειφθέντων.] L. τῶν παραλειφθέντων.

Pag. CLIV.

Ὥςτερ γὰρ τὰ χρήματα τοὺς ἀνθρώπους βαστάζει, οὕτω καὶ τὰ πτερὰ τοὺς ὄρνιθας.] Interpretatur quod supra dixerat L. I. c. 4.: ἐπειδὴ τοὺς εὐπόρους πτερὰ φαμὲν ἔχειν.

Πολλάκις δὲ καὶ διὰ σταυροῦ πετέσθαι.] emendabat Isac. Casaubonus: διὰ τοῦ οὐρανοῦ. nihil certius.

II.

IO. IACOBI REISKE

AD

ARTEMIDORUM RIGALTII

ANIMADVERSIONES.

Ad lib. I. pag. 1.

ἢ ἄλλως γυμνάσματα —) aut, ni hoc sit, tamen in eiusmodi argumento aliquid solummodo quaerentium, de quo disputando se exerceant, aut in quo legendo et tractando iucunde otium transigant animumque oblectent. γυμνάσματα sunt materiae contentioni obnoxiae, argumenta disputationum. διατριβαὶ autem materiae animum oblectantes et otium fallentes.

Νυνὶ δὲ — ἀναγκαία,) comma aut prorsus delendum, aut ante ἀναγκαία retrahendum. *at usus huius rei, qui nunc necessarius est.*

P. 2.

τε ἀλλὰ καὶ) l. ἅμα, sed hoc iam Rigaltius notavit.

μετὰ κατασκευῆς) κατασκευὴ est apparatus argumentorum et demonstrationum evincentium.

τ. ἐπιτελεσμάτων μαρτυρίαν) ἐπιτέλεσμα. *eventus.* bonae notae est vocabulum, et apud Rigaltium immerito in reprehensionem incurrit.

ἀντισχεῖν ἀνδράσιν) contradicentibus puta, eamque impugnantibus.

ἀντίγραφα —) *uni alios compilarunt et exscripserunt.*

P. 3.

ἔστιν ὅτε βιβλ.) l. ὅ, τι. ut iam notavit Rigalt.

πτοίκτας) πτοίκτης, *mendicus*, est vocabulum Homericum. v. Odyss. p. 352, et 449.

ὠμίλησα) subaudi αὐτοῖς, scilicet vatibus, de quibus antea dixerat.

P. 4.

ἐξ ἀδήλων) facile ex ΑΔΗΛΩΝ fieri potest ΑΠΛΩΝ.

τοῦ λέγοντος τὸ πέρας) ut non exspectes, sermonis finem, ut ex eo demum intelligas, quo tendat dicens, et quid sibi velit.

P. 5.

οὐκ ὀλίγη, ᾗ καὶ —) *non exiguum est discrimen*, aut *non mediocris est disputatio*, et partiendi doctorum subtilitas. *quemadmodum etiam a me aliis in libris expositum est.*

ἀπ' ἀρχῆς.) *si non inciperet a suo vero iustoque principio volumen hoc, non posset non tibi turpe videri.*

ὑπ' αὐτῶν) l. ἀπ' αὐτῶν.

τῷ μὲν εἶναι) scil. ὀνείρῳ. alterum τῷ δὲ redit ad ἐνύπνιον. itaque ὄνειρος futura praedicit, ἐνύπνιον tantummodo inhaerescit praesentibus.

ποιᾷ) *nonnulla.*

ὀνειρογμοὺς) l. ὀνειρωγμοὺς. venit enim ab ὀνειρώσσειν.

γινομένην ἀπόφραξιν) l. γενομένην.

ἔστι τοίνυν ἰδιᾶν ταῦτα — ἔχοντα τ. μελλόντων) *eiusmodi visiones si occurrant, eae nihil habent vatidicum.*

ἴδια τῆς ψυχῆς.) post ψυχῆς deest: ἃ δὲ κοινὰ σώματος καὶ ψυχῆς. *alia corpori animoque communia.* nam exempla proxima subiecta hanc ad classem pertinent. et habet quoque haec verba latinus interpres, nescio utrum e coniectura, an e libro Aldino.

συμμίγειν) potest e plebeio sermone adscitum esse. alias συμμιγνύειν dicere solent tersi scriptores.

δρᾶται) defendi potest. mallem tamen ὁρᾶται, *conspiciuntur.*

τὸ δὲ ὄνομα αὖ τὸ κύριον —) f. τὸ δ' ὄνομα αὐτὸ τὸ κύριον (unde haec ars dicta est, scil. ὄνειρος, et ὀνειρόττειν) οὐχὶ οἱ ὑπνοῦντες αὐτὸ δρῶσι πάντες. non omnes dormientes faciunt id opus, unde huic arti nomen, et quod in ea summum est: hoc est, non omnes ὑπνοῦντες ὀνειρόττουσι.

ἀεὶ ἂν) aut ἄγων leg. ut etiam Casaubono visum fuisse e Rigaltio intelligo, aut ἐγείρων. *excitans mentem, ut ad praedictionem futurorum attendat, eamque speculetur.*

ἐνεργεῖ, καὶ ἐπάγων —) *in opere et negotio adhuc est, et visionibus superinducendo actiones conatusque atque institutiones operum perficiendorum, excitare solet.* —

P. 6.

ὀρείνειν) l. ὀρίνειν.

ἐπ' ἀρχῆς.) *statim a principio*, ex quo Graeci somnia proprio vocabulo appellare, et artem ex insomniis coniiciendi excolere coeperunt. *propterea datum ei fuit hoc nomen.* ὄνειρος, quasi propterea, quod τὸ ὂν εἴρει, hoc est λέγει, nam vetusta lingua graeca εἴρειν usurpabat, ubi nos λέγειν.

καὶ δὴ ἐγερθεὶς ἔτυχεν οὕτως) *adeoque* vel *consequenter, ut experrectus fuit, ea sorte usus est.*

πάντοθεν ἀπώλετο) aut loco πάντοθεν subiiciendum est καταποθὲν, *undis mersa navis*, aut eo servato, quod malim, leg. συντριβόμενον πάντοθεν ἀπώλετο, *undequaque quassata periit.*

καὶ παρακαταθήκην ἐφ.) καὶ delendum.

οὕτως ὁρῶνται καὶ ἀποβ.) l. οὕτως, ὡς ὁρῶνται, καὶ ἀποβ. *ita eveniunt, ut imaginationi obiecta fuere.* deinde quoque ἔτυμον leg.

— μεταξὺ χρόνου διελθόντος) paullo concinnius foret χρόνου μεταξὺ διελθόντος. quamvis vulgata structura prorsus idem dicat. Comma post ψυχὴ collocandum, *existimans nos posse interiecto temporis spatio, magistro et admonitore usos nostro ratiocinio, futura prospicere atque intelligere.*

οὐ δι' ἡντινασοῦν) l. οὐδ' ἡντινοῦν.

P. 7.

ὅστις ἐστὶν ὁ διεικῶν ἡμᾶς —) *quisquis ille tandem est, qui nos percipiendo futurorum adventui idoneos facit.*

ὄφελος ἡγουμένης) l. ἡγουμένη. redit enim ad ψυχή. et id quoque expressit interpres. *nihil nobis prodesse praedictionem existimans, nisi signa intelligamus, antequam ipsas res, illis signis demonstratas, experientia cognoscamus, ipsas res futuras solas et nudas, non adumbratas allusionibus, nobis ostendit, neque exspectat, donec externarum rerum quidquam significatu demonstret,* vel doceat, quid illae obscurae allusiones sibi voluerint.

οὕτω δὲ αὐτῶν — νοηματικῶς εἰπεῖν) f. οὕτω δὲ ταχέως ἕνια αὐτῶν ἅμα νοήματι, ὡς εἰπεῖν — tam celeriter eorum quaedam perficiuntur, interea dum de ipsis mens cogitat, et species eorum menti obiecta inhaeret.

τ. περὶ αὐτοῦ — ἐξήγησιν) αὐτοῦ, id est τούτου τοῦ πράγματος. passim auctor αὐτοῦ eo sensu adhibet, ut hac ipsa pagina — καθολικὸς αὐτοῦ —.

παρακολουθεῖν) subaudi ἡμᾶς.

ἰδίους εἴπομεν) εἶπον, *dixerunt*. v. infra: — δημόσια καλοῦσιν.

δεῖν τινα ἑαυτὸν, ἢ πάσχειν) addendum credidi τινα ob sequens ἀγαθά. ni autem hic loci addas τινα, addendum erit post ἐναντία: τὰ ὀνείμενα.

καὶ ἐπὶ ποσὸν) *etiamsi vel tantillum modo sibi factum familiarem.*

ἡλίου τε καὶ σελ.) f. ὅσα τε ἡλίου τε —.

ἢ τελείαν ἔκλειψιν) quaecunque autem insomnia solis et lunae — passiones mundi, praedicunt.

καλεῖται δὲ κυρίως — κοσμικά) f. καλεῖται ἐπὶ τῷδε κυρίως, οὕτως, ὀνείρατα κοσμικά. *ea propterea sic appellantur, scilicet insomnia mundana.* ἐπὶ τῷδε saepius Arrianus adhibet pro *ea de caussa* in libris de Vita Alexandri M.

οὔτε τοὺς ἰδίους) respondet οὔτε τοὺς ἀλλοτρίους pag. 8.

P. 8.

— παῖδας ἀποβαίνοντας) post ἀποβ. videtur οἶδα deesse. quod ni statuas, erit ᾠδὴν reponendum ultimo versu p. 7. pro ᾠδή.

φωτὸς) suspectum, quid enim *luci* cum *cervice*. num lucem nominavit, quia *oculi* sunt in *capite*, et *caput* a *cervice* sustinetur? Cogitavi de φωνεῖν *loqui posse*. sed quis in auctore eiusmodi, qualis est Artemidorus, sermonis ἀκρίβειαν requirat?

τοῦ παντὸς σώματος — ὄλεθρον) f. τοῦ παντὸς σώματος οἷον ῥίζα (vel ἀκρόπολις. utrumque ex mente Platonis) οἷον δέ ἐστι καὶ τὸ τυφλοῦσθαι. τοῖς γὰρ τέκνοις ὄλεθρον — solet Artemidorus in novorum exemplorum initiis οἷον δέ ἐστι pro ὅμοιον δέ ἐστι ponere. v. infra.

εἴποι τις ἄν, οὔτε τοὺς ἀλλ.) *neque ausit quisquam affirmare, insomnia aliena non posse ad ipsos illos, quibus ea obiecta fuere, pertinere, experientia contrarium docente.*

χρήσεως ἀφῃρημένος) χρῆσις hic loci est *utensile, supellex*, res, cuius quotidianus est usus.

οὐδὲ — διαφωνεῖται τ.) f. οὐδὲ γὰρ οὐδενὶ διαφωνεῖται τ., *nemo enim hac in re dissentit*, aut *repugnat*.

μητέρα et γυναῖκα) l. μητέρι et γυναικί. *sed uno omnes ore aiunt et affirmant, artem similem esse, qua alit, matri, qua maxime privatum quid et proprium alicui est, uxori.*

καὶ εἰ μὲν λυποῖντο) καὶ tollendum. forte quoque leg. ἔτι δὲ καὶ φίλους ὀρᾷν. *praeterea quoque amicorum oblata species significat, tristium quidem, videnti tristia, laetorum autem, gaudia.* secundi καὶ loco credo ἐστὶ suffici oportere. forte typothetae, aut exscriptores codicum manu exaratorum, non assequuti compendium scripturae, quo expressum erat ἐστὶ, pro eo καὶ reddiderunt.

— ὅτι οὕτως) οὐχ οὕτως. *secus, atque nos diximus.*

καθίζειν εἰς χεσίας, θακεύειν) aut καθίζειν εἰς χεσίας aut θακεύειν delendum est. alterutrum aut varians lectio est, aut scholium. idem enim utrumque notat. *in latrina sedere.*

καὶ τὰ ἐκτός.) pro καὶ substituendum est aut ἐστὶ, *significant*, (vid. paullo ante notam) aut potius ἰς. ut subaudiatur ἀποτείνει vel ἀποβαίνει. *ea portendunt rebus extra nos positis.*

P. 9.

σκεύη, ἐσθῆτά) ἐσθῆτες aut ἐσθήματα.

δεξιὰ χεὶρ εἰς μητέρα) imo vero πατέρα.

ἀτὰρ δὴ καὶ δημοσίων — κοσμικῶν) f. ἀτὰρ δὴ περὶ δημοσίων τε ἀνδρῶν καὶ κοσμικῶν. aut ἀτὰρ δὴ περὶ δημοσίων ἀνδρῶν τε καὶ πραγμάτων.

τὰ μὲν ὀπὲρ ὦν) f. τὰ μὲν, cui respondet τὰ δὲ paullo post.

ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ — μὴ φρονῆσ.) f. ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ ἰδίων ἤδη τινὲς ὀλίγοι (vel σπάνιοι) μὴ φρ. *raro enim contingere solet, ut vel privatis de rebus appareant insomnia* — vel ἐπεὶ καὶ ὀλιγάκις ὑπὲρ ἰδίων ἤδη τινὲς μὴ φρ.

διελέγχει — λόγον) post λόγον deest aliquid.

καί τινων πραγμάτων) καὶ κοινῶν πρ. vel καὶ μεγάλων τινῶν πραγμάτων.

διαλαμβανόντων αὐτῶν) — αὐτῷ. *penes eum*, Homerum puta.

P. 10.

ἀπήγομεν αὐτοὺς ἂν τ. προσέχειν) ἀπήγομεν ἂν αὐτοὺς αὐτῷ προσέχειν.

ἀλλὰ, φησὶν, ὅτι —) *atqui*, *ait*, adversarius nempe et osor huius artis: *fuerunt tamen privati et mendici, qui insomnia ad rempublicam pertinentia viderent.* φησὶν, ut *ait* Latinorum, est formula inducendi alterius adversariam argumentationem. et ὅτι abundat, ut solet, quum sermonem alienum orditur.

οὓς προκηρύξαντες — προθέντες) *publico in loco perscripta proponentes, spectanda omnibus.*

ἐσομένου κοινοῦ πολλοῖς) comma pone κοινοῦ retrahendum et sic distingu. ἐσομένου κοινοῦ, πολλοῖς (id est ὑπὸ πολλῶν) μυρίους ἄν τις, — *si quod instet commune bonum, malumve pariter, audiat quis insomnia mirifice varia* (hoc est illud μυρίους, *ad eundem tamen omnia finem tendentia*) *a multis prolata.*

μόνου ἀναδέξασθαι τὴν ἀπόφασιν) f. μόνου ἀποδέξασθαι τὴν ἀπόφασιν. *unius privati hominis pronuntiatum approbare.*

μάντις τῆς πόλεως) publica constitutus auctoritate, ideoque fide dignus. nam erant plani multi et aretalogi, qui parvo lucello in triviis popello vaticinarentur, et ab honestis contemnerentur.

Παννάσιδι) v. p. 55. et 124. c. fin. et sic quoque Cornarius et Rigaltius.

ὀνόμασιν, χρόνῳ) post χρόνῳ deest ἑπόμενα vel ἁρμόζοντα vel simile quid. *consentanea, congrua.*

ὅτι τὰ φύσει μὲν ἑπόμενα —) hoc μὲν non habet δὲ sequens, nisi δὲ versus penultimi huc referre velis. sed deberet δὲ consequi. τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔθος. nam persequi summa illa capita, φύσει, νόμῳ, ἔθει, reliqua unum post aliud instituit, sed brevi hoc institutum omittit. *non reputantes secum, ea, quae naturae sunt consentanea, graviora videntibus portendere, quam ea, quae minus sunt.*

ὑποστάσεις) f. περιστάσεις. *nisi fortassis prosint ob adhaerentes rebus rationes*, vulgo circumstantias dictas.

γίνεται γὰρ ὡς τοῖς εὐπόροις τὸ ἄκουσιν.) locum hunc non capio. id unum video, neque Cornarium, neque Rigaltium hic loci scopum feriisse.

τοῖς τὰ μυστικὰ ἱερὰ πράττουσιν —) ratiocinatur sic, si recte mentem eius capio. naturae consentaneus est clarus dies, et magis eam decet, quam nebulosus et turbidus. at hic tamen aptior sacris mysticis celebrandis, quam ille. nam sacra mystica tenebras amant. sic quoque noctes abhorrent astris illuminatas; contra caliginosas amant.

ἐπιμιξίαις.) *si temporum societur vicibus.* ἐπιμιξία καιροῦ est fortuitus adventus vel occursus temporis et opportunitatis. vult dicere: interdum occurrere eiusmodi tempora, et opportunitates, quae conciliari cum consuetudine populari nolint; sed in quibus ab hac discedendum sit.

P. 11.

— ἓξ στοιχείων) sex illa, quae designat, elementa sunt paullo ante cap. 3. nominata, natura, lex, mos,

ars, nomen et tempus. deinde puto leg. οὐ πάντως καθολικῶν. *non penitus, non usquequaque.*

ὅταν) l. ὅ, τι ἄν. *quodcunque tandem dicant.*

τινος) l. τι. *non potest effugere, quin unum aliquod horum sex elementorum sit.* aut leg. τὸ μὴ ἐν μοίρᾳ τινός. *quin ad sortem et ditionem unius horum sex pertineat.*

ἅμα δέξασθαι) l. ἀναδέξασθαι uno verbo. v. p. 10.

τὸν μὲν οὖν πρότερον, τ. π. τρόπον.) f. τὸν μὲν οὖν πρότερον τούτων τῶν τρόπων, ὧδε.

ἐκ τῆς οἰκείας διανοίας) recte habet οἰκείας, subaudi γῆς, hoc est πατρίδος. et sic in omnibus huius exempli locis restitui debet, ubi οἰκία pro οἰκεία irrepsit. deinde sic reliquisse auctorem coniicio: καὶ διανῦσαι πρὸς προτεθειμένου σκοπὸν, *et pervenisse ad metam propositam.*

κατῆχθαι — οἰκίαν) οἰκείαν. *in patriam redire.* ibid. aut αὐτῷ aut τούτῳ delendum est. nam alterutrum est e varia lectione.

ἀπολωλέναι) ἀπολωλεκέναι.

οὐχὶ ἢ τὸ τιμιώτατον ἀ. μόνον) οὐχὶ cum μόνον in constructione iungi debet. tanquam sic scripsisset auctor οὐχὶ μόνον ἢ τὸ τιμιώτατον ἀπώλεσε. sic enim leg.

τὸ αὐτὸ) subaudi αὐτῷ, *cum ipsomet patre.*

P. 12.

πάντα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀπίβ. —) quod unam omnia sequerentur rationem, et eodem omnia tenderent. Scilicet omnium finis erat, iactura nominis.

— τοῖν σκελοῖν) defendi potest vulgata, sic, ut τοῖν σκελοῖν subaudiatur κατά. mallem tamen ἐπιτεμνομένων vel ἐπιτεμνομένοιν. nam perinde est.

τὸ ὄψος ἐτοίμως) haec sanare nequeo. sententia haec poscit: ὅθεν φαίνεται (vel δοκεῖ) ἐτύμως κεκλ. *unde recte camelus eo nomine appellatus intelligitur,* vel *videtur.*

κάμμορος) quasi κακόμορος, ut κάμμορος pro κακόμορος.

ἐρωτικοῖς) num ἐρωτηματικαῖς, *in quaestionibus super Eunomo.* Sed quis Eunomus, et quid scripserit, super quo quaestiones proposuerit et agitaverit Evenus, mihi latet. *ibid.* πόα) subaudi ἐδήλου.

λογιστὴς —) comma ad λογιστὴς retrahendum.

P. 13.

αὔξοντας) non solummodo ad εἰσίτας proximum, sed etiam ad γονεῖς et φίλους redit.

ἄντρον αὐτοῦ) post αὐτοῦ collocandum comma, *aut antrum Cyclopis spectare, nervis resolutus esse.*

δεσμοῦ δὲ καὶ εἱρκτῆς, οὐχ ἥδ.) f. δεσμοῦ δὲ καὶ εἱρκτῆς πεῖραν οὐχ ἥδ.

τούτων γὰρ ὁ μὲν) scil. ὄνειρος. non redit ad hominem, cui ea visio fuit oblata, sed ad ipsam visionem. et ἔξει accipi debet pro *portendet, secum vehet, afferet videnti.*

P. 14.

ἀλλὰ θεόπεμπτα) f. ἀλλὰ καλεῖ γὰρ θεόπεμπτα. nihilominus tamen ea θεόπεμπτα appellat Aristoteles.

ὁρᾶθῇ, μηδὲν διαφέρειν —) et sic quoque Rigaltius.

δείλην ἑσπέρας) δείλην ἑσπέραν.

πάνεσθαι κάμνοντας) θεραπεύεσθαι κάμνοντας. medicina uti aegrotos.

ἴδια δὲ καὶ ἐθνικὰ κ.) ἴδια δὲ τάδε, ἃ καὶ ἐθνικὰ κ.

κ. Γέταις δοῦλοι) κ. Γ. οἱ δοῦλοι.

P. 15.

ταύροις — ἐν Ἐλευσῖνι καῦροι Ἀθηναῖοι —) non memini, Athenienses in sacris Eleusiniis cum tauris in certamen descendisse. Forsitan aetate Artemidori mos ille cum tauris pugnandi obtinuit, vetustioribus indictus. quod confirmare videtur sequens exemplum Thessalorum, quos cum

cum tauris vel uris congredi consuevisse satis notum est, item. quod addit, bestiis committi solere ad mortem damnatos in venationibus circensibus aliarum urbium orbis Romani.

διαλαμβάνει πάντων) διαλαμβάνειν π.

τὴν ἀπόβασιν) prorsus improbare ἀπόβασιν nolim, mallem tamen ἀπόφασιν.

ὅπως γέγονε) *quibus parentibus fuerit editus*, qua nascendi sorte usus.

P. 16.

περὶ κυνηγίας, π. ἁλίας) π. κυνηγησίας, περὶ ἁλιείας.

καὶ ὅταν ᾖ) f. καὶ μάλιστα ὅταν ᾖ.

ὅτε ἡ ἀρχὴ) ὅτε μὲν ἡ ἀ.

ἐν οἷς ὁ γράμματά τ.) ἐν οἷς ὁράματα aut ὑπογράμματα, *lineae extremae*, lineamenta extima res ipsas adumbrantia.

P. 17.

παρασκευάσθαι παρεσκευάσθαι.

ἐπανέχειν) *insistere, inhaerere, acquiescere.*

τὸ ὁρώμενον ἀποβαίνειν) f. τὸ ὁρώμενον, ὅπῃ μέλλει ἀποβαίνειν.

αὐτοὶ μὴ καταλαμβάνειν) post καταλαμβάνειν potest e proximo repeti φασίν. non dubito tamen, ἀποφαίνονται vel simile quid excidisse. ἐπιθύεσθαι est iterum sacrificare, si primum sacrificium irritum et inauspicatum fuerit. *sacrificiis iterandis testatum faciunt, se mentem deorum in extis significatam haud assequi.*

ἔτι κἀκεῖνα —) f. ἔτι κἀκεῖνα δεῖ φυλάττειν. (aut ἐτήρησα. v. p. 20. 57. 60.) ὅσοι τῶν ὀνείρων κακόν τι σημαίνουσιν, ἐὰν ἡ τοῦ ὁρῶντος ψυχὴ πρὸς τὸ ἴναρ μὴ ἀηδῶς —:

ἐὰν μὲν ἡ τῆς) μὲν delendum.

P. 18.

ἄνωθεν) id est ἀρχῆθεν, ἐξ ἀρχῆς, *denuo*. deinde leg. αὐτὸς. et id quoque interpres expressit.

οὐδέπω) οὐδέποτε vel οὐδεπώποτε.

ξῆξαι) *tundere, ferire, vulnerare.*

γεννώμενον) post γεννᾶν. punctum est collocandum, et leg. ἢ πάλιν, *aut alio modo, ut in terram veniat, hoc est in patriam.* nam et pueruli in terram statim a partu deponuntur.

πνεῦμα) i. e. *corpus animatum, animans.*

ἐλέγχει) h. e., significant haec insomnia futurum esse, ut abdita in lucem protrahantur.

P. 19.

ἀποθήσονται. — ἀγαθόν.) nam deponent a se sua onera, liberabunt se suis mercibus, extundent eas mercatores, *sie werden sie absetzen*, διαθήσονται. naucleri exponent navium suarum onera in portu.

ὡς υἱοὺς ἡ λύκη, —) recte Casaubonus e Plutarcho emendavit: ἴδ' ὅση λύκη — sed praeterea quoque leg. παρὰ πάντα χρόνον. *per omne aevum.*

χείρονα τῆς ἀρχῆς τ. τελευτήν) f. sic distinguendum et leg. χείρονα. τῆς γὰρ κτήσεως τελευτὴν — *significant enim fortunarum decrementum.* si servés vulgatam distinguendi rationem, erit sic legendum: χείρονα τὴν ἀρχὴν τῆς τελευτῆς ἐπάγει. *peiora fore initia illarum rerum, quarum symbola vel notae sunt filiae, quam earum fines erunt.*

τὸ παιδικόν) subaudi γάνος, κάλλος, ἄνθος, χαρίεν vel simile quid.

ἔστι μᾶλλον) est *olim aliquando*, cum tempore, si non nunc. olim magis, quam nunc.

γάλα λαμβάνει) λαμβάνειν.

P. 20.

προεπιφωρεύσει αὐτῷ) προεπιεπιφωρεύσει αὐτῷ.

— οὐδὲ κατὰ τὴν νόσον) *neque* visio illa, qua quis sibi visus fuit lacte nutriri, *caret ad morbum ratione.* h. e. neque nequit ea visio ad morbi significationem referri.

καὶ μὲν δὴ καὶ) pro μὲν l. μήν.

ὡς δύναται —) ὡς δύνασθαι.

— γυναῖκα, ὥς τε — δοκεῖν) v. p. 18. cap. 15.

σώματι ἀσκοῦντι) σωμασκοῦντι uno vocabulo. v. p. 44.

παραστήσομαι) παραιτήσομαι, *deprecabor, excusabo me ad* — et sic quoque Rigaltius. porro non mihi latet δυσχεραίνειν τινὰ dici, pro *abhorrere aliquem, succensere alicui.* sed et hoc novi, verbum illud cum dativo pariter construi. quare evitari poterit illa plurium diversorum accusativorum accumulatio, legendo τοὺς τοῖς ἐπὶ λεπτὸν διειργασμένοις δυσχεραίνοντας.

ἐπισύρουσιν.) *obiter et supine perstringentibus.*

P. 21.

ἢ στροφίου ἢ διαδήματος) haec verba sunt e scholio, ideoque delenda.

τῷ δὲ) scil. πένητι.

καὶ γὰρ τὰ χρήματα — καλεῖται) f. καὶ γὰρ τὰ χρήματα κεφαλὴ καὶ κεφάλαια γίνεται.

— κεφαλὴ μείζων — αὐτοῦ) αὐτῆς. *maior, quam antea fuit.*

προεγεγραμμένης) *de quo modo diximus.*

τ. π. Διόνυσον) τ. π. τὸν Διόνυσον.

αὐτὸ γὰρ —) αὐτὸ cohaeret cum μόνον. *id solum enim significat,* scil. εὐπορίαν, *abundantiam opum.* αὐτὸ τοῦτο μόνον.

κομιδὴν) h. e. ἐπιμέλειαν, curam, nutritionem, observationem, *Abwartung und Pflegung.*

P. 22.

ἡ δὲ ἀτημέλ.) ἢ cum accentu gravi. *quae.* quae vero coma in calamitatibus neglecta crescit, ea non est coma, sed θρὶξ, velut seta.

ὑπὸ τ. ὑποβεβλ. — τάξεως) *ab officio eius dispositioni subiecto.*

κουριώσας) *tonsorem poscentes.*

ἐπέβαλον) coniectabam.

σημαίνει — καὶ —) punctum delendum, et sic distinguendum atque emendandum: — σημαίνει καὶ τοῖς εὐγενέσι, *etiam ipsis bene et ingenue natis significat.* δούλοις δὲ δεσμὰ περιτίθησιν, *servis autem vincula iniicit.* hoc est iniicienda portendit.

ἔρια) id est πιλίδια, pileolos, e lana factos, quos medio aevo almuziolas appellabant, hodie *bonets* dicunt. hos pileolos laneos et focalia lanea gestabant soli aegroti, ut e Cornelio Celso, Cassio Dione et aliis constat. hoc si teneatur, constabit locum ita refingi oportere: προαγορεύει, διὰ τὸ τὸν πολλάκις — lanas pro capillis in capite gerere, morbos longos et tabem praedicit, propterea quod ille, qui lanas, hoc est laneas vittas, crebro in capite gerit, tanquam illas accretas sibi habere videatur.

τεκμαίρεσθαι χρὴ — μεταβολῆς) f. τεκμαίρεσθαι χρὴ τὸ πέρας (vel τέλος vel ἀποτέλεσμα) τῆς μεταβολῆς.

P. 23.

ἐξ ἐναντίας) *e regione respondet,* e parallelo positum est. sed videtur locus hic non integer esse, forte sic integrandus: ἐξ ἐναντίας γὰρ τοῦ πρόσω καὶ παρόντος τὸ ὀπίσω τοῦ μέλλοντος — *nam ut antica pars tempus praesens, sic postica futurum significat.*

διαφέρουσιν, ἢ) ἢ delendum. ipsa calvities in se spectata, sive senilis sive iuvenilis, eadem ex causa utroque in genere nascitur, ideoque neutrum genus alteri differt. scilicet nascitur e defectu caloris.

παρέχωσιν) παρέχουσιν.

εὐσυνείδητος) vocabulum ab Artemidoro forsitan confictum. *integer vitae, scelerisque purus*, quem actae vitae *conscientia non pulsitat* memoria scelerum commissorum.

κατὰ δίκην) καταδίκην uno vocabulo. *condemnabitur ad metalla*, vel lapicidinas, vel simile quod opus publicum.

ταῦτα) f. πάνυ aut πάντως. *certo certius*, vel *utique*.

πλὴν Αἰγυπτίων) πλὴν delendum. nam postea dicit iis, qui consuessent caput rasum habere, bonum portendere hanc visionem. atqui Aegyptii sacerdotes calvam gerebant.

πᾶσιν ἐπίσης — χαρῆναι) sic distinguo et lego hunc locum: πᾶσιν ἐπ' ἴσης, δῆλόν ἐστι γὰρ, ὡς ἔστιν ἀπὸ τοῦ καρῆναι καὶ τὸ χαρῆναι — *nam perspicuum est, posse verbum* κχρῆναι, *admissa unius elementi permutatione cum alio, pro* χαρῆναι *accipi.*

P. 24.

εἰ γὰρ ἐν τοιούτοις γινόμενοι) aut τοῖς γὰρ ἐ. τ. γιγνομένοις leg., aut, si servetur nominativus, leg. erit deinceps ἐνάγκη περικείρονται.

ὑπ' ἄλλων τινῶν) post τινῶν deest aut ὀνυχίζεσθαι, aut τοῦτο παθεῖν.

ἐκπλέκεσθαι) ἐμπλέκεσθαι. *implecti caput*, hoc est capillos in capite inter semet implecti.

καὶ τοῖς τούτων ἀκολούθοις) καὶ τῶν τούτοις ἀκολούθων.

γυναῖκα, τέκνα, οἰκέτην) οἰκέτας.

τὰ ἐναντία ἑκάστῳ — γινομένοις σημαίνει) traiecta verba sic in constructione grammatica sunt ordinanda: ἑκάστῳ σημαίνει τὰ ἐναντία τοῖς πρόσθεν γιγνομένοις. *unicuique, pro diverso vitae et quaestus, quem facit, genere, significat contraria iis rebus, in quibus ante id temporis agere solebat.*

μετὰ) μεστὰ, *plenas sordibus.*

P. 25.

ἀπογαιωμένων) ἀπογεγαιωμένων. *locum in terram conversum*, cuius natura cum natura terrae permutata fuit.

αὐτοὺς ἀποβρ.) αὐτὸς ἀ. *ipsemet suis manibus excepit.*

ἀποδεχόμενος) ὑποδεχόμενος. *suppositis manibus.* forsitan quoque ἐκλαμβάνειν leg. sed hoc quidem nolim, acriter urgere.

ἀπόντος ἀδελφοῦ) post ἀδελφοῦ deest γεγενῆσθαι.

ὅτι μὴ ταχέως) recte habet μή, quod e ratione patet, ob quam Artemidorus ait solis philosophis bonum portendere aures asininas; quia philosophi aures unicuique oblato sermoni temere non admovent, neque acclinant, sed tarde admovent, et post longam demum rei speculationem assensum praebent.

τὰ τῆς ἄλλης ἀκοῆς) sunt res, quae alias aut ab ipsis, aut ab aliis, auditu vel per aures accipiuntur. ferae bestiae insidias sibi structas prius non intelligunt, quam in eas illapsae fuerint. his itaque sunt oculi id, quod hominibus aures. discunt insidias sibi structas indicio oculorum, quas homines comperiunt indicio amicorum. virtus et robur praesidium feris est, quo solo nituntur. prudentia et calliditas homini, at qui sibi videatur ferae auriculas habere, illi significatur, futurum esse, ut sortem ferarum subeat, hoc est, ut in caecas insidias coniectus a calumniis, virtute se tueatur, et mala arceat, quae prudentia cavere nequiit.

εὐανθεῖς) de crinibus dici solet, eos *florere et vernare.* atqui in numero pilorum etiam supercilia sunt. *ibid.* ante πᾶσιν deest aliquid. e. c. μαλακοῖς, vel τρυφερσοῖς, vel πλουσίοις, vel ἐμπόροις, aut πραγματευταῖς aut tale quid. nam alias τοιούτοις paullo post non habet, quo referatur.

μέλανι) colore quodam nigro, e fuligine facto, aut stibio, quo etiam orientales homines adhuc nostra aetate oculos inficiunt.

ἀπραξίας ἰδίας) f. ἀπραξίας καὶ ἀηδίας.

P. 26.

ἀπραξίαν δὲ) post hoc videtur τοῖς χειροτέχναις deesse vel simile quid. ni hoc admittatur, saltim μὲν erit post ἥνδειαν addendum.

τοῦ ἰδόντος) non ad ὄλισθον debet referri, sed ad τοῖς παισίν.

ὁ μὲν γὰρ) scil. in vinculis detentus, et qui sui iuris non est, ὁ κατεχόμενος βίᾳ.

ὁ δὲ) scil. pauper.

δύναται) subaudi τις.

οὐ γὰρ προκόψει) non enim procedet vel adscendet ad altiorem militiae gradum.

ἴδοι τὸν ὄνειρον τοῦτον) sic distinguo et lego: ἴδοι τὸν ὄνειρον, *videat insomnium*, scilicet *hoc*. τοῦτο (scil. τὸ ἀπολωλὸς) *rem amissam. rursus non videat.*

P. 27.

μάλιστα δ' ἂν οὕτ. — περιέλκοιντο) f. μάλιστα δ' ἂν οὕτως ἀκοῦειν μὴ ἔχειν ὄμματα, εἰ ἐν ἡσυχίᾳ γίγνοιντο, μήτε περιέλκοιντο.

ὁ μὲν οὖν δεξιὸς, πρεσβύτερα — νεώτερα.) nescio, qui factum, et cuius errore, ut versus hic in latinis non reperiatur.

λόγος τις ἔχει) est insolens, ἐπέχει et κατέχει potius amant dicere. vid. tamen p. 59. ubi recurrit.

ἐπιστάλῃ) usitatius est, ἐποστάλῃ. nolim tamen propterea vulgatam prorsus damnare. sed tantummodo attendere iubeo lectores, meminerintne ἀποστέλλειν τινὶ dictum pro ἐπιστέλλειν, alicui peregre agenti per litteras et nuntios. ita legitur excusum in epistola Libanii 363, 12.

θυγατέρα τὴν νεωτέραν) post haec decsse videtur καὶ μητέρα, ob praemissum: ἡ πατέρα. aut, si hic καὶ μητέρα desit, etiam ibi ἡ πατέρα erit delendum. quod facile patiar.

P. 28.

ταῖς χερσὶ et τοῖς ποσὶ) redit ad ὥσπερ βλέπῃ. ut manibus pedibusque velut videat, hoc est, ut manus pedesque ipsi usum oculorum praestent, eo, quod ipsis ad praetentandum iter utitur.

ὕλην) forte bene habet. *nihil quidquam rerum.* nullam quamcunque materiam. Cogitavi tamen aliquando τύλην, *ne unicam quidem culcitam tolerare super affecta illa parte possit prae dolore.* de προσέχειν etiam dubito. sententia προσανέχειν postulat. hoc est ἀνέχεσθαι πρὸς τῷ μέρει τούτῳ.

συνφώκησε) συνφώκισε, per iota.

ἀχίτηδες) *quasi eo fine datae a natura manus essent, ut caecis viam monstrarent.*

εὐαισθησιν) εὐαισθησίαν. ut ἀναισθησίαν, quod paulo post sequitur. observavit hoc ipsum quoque Rigaltius.

ὄντως) l. οὕτως.

πρὸν τοὺς ὑπερέχοντας ἔχθραν) si nasum habere significat, facere cum praestantiore hominum parte, esse de numero virorum excellentium, necesse est, ut, quod ei adversatur, naso carere sit, stupidum et de facce plebis esse, ideoque quod ex illo consequitur, odio praestantiores prosequi.

ἔτι στάσεις) ἔτι bene habet, neque tolli debet. nam postquam praemisisset, vitio aliquo circa nares laborare, id significare discordiam, et odium excellentiorum, recte subiicit alius generis vitium adhuc ipsummet quoque discordiam et simultatem cum praestantioribus, at aliis familiaribus, significare.

P. 29.

ἠλειμμένας) *sulcatas unguibus*, in quibus vestigia unguium saevorum, longi sulci sanguine arido horrentes et nigricantes, exstent.

συγγενεῖς, τοιγαροῦν ὅτι, ἂν τούτων πάθοι) sic distingu. συγγενεῖς. τοιγαροῦν ὅ, τι ἂν τούτων πάθοι. *quapropter, quodcunque horum laboret.*

οὓς μὲν, κοσμ.) aut ὧν οὓς μὲν leg. aut οὓς μὲν γὰρ —. αὐτῆς εἰκονομ.) αὐτὴ.

κόσμον γενέσθαι) κόσμος hic loci videtur ditio, iurisdictio, regnum, orbis et conditio quaecunque, in qua pro suo quisque versatur arbitrio, significari; ideoque legendum esse ἐφ' ἑαυτοῦ κόσμον γενήσεσθαι. *regnum ipsi naturum esse soli sibi proprium.*

διαφθείρειν) *praeterquam quod significet perituros ipsi suos necessarios.* hoc de genere dictionis egere viri docti ad Thomam Magistr. v. γεννᾷ p. 187. seq. auctorum veterum nullus eo crebrius utitur nostro Artemidoro. Ita supra in fine capitis 24. τοῖς δὲ λοιποῖς μῖσος ἐργάζεται est *significat odia eventura esse.* conf. p. 30. 31. 32. et cap. 34. cap. 44. p. 39. cap. 45. p. 41. cap. 50. p. 44. 46. 48. 49. cap. 58. p. 51. 55. cap. 69. p. 59. cap. 71. et 72. p. 67. 72. 76.

P. 30.

ἔχει δὲ ὧδε) scil. τὸ πρᾶγμα, vel ἡ πραγματεία, vel, quod praecessit, ἡ κρίσις.

τοὺς προσβυτέρους σημ.) τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τὰς πρεσβυτέρας σημ.

ἔτι δὲ καὶ οἱ ὀδ.) καὶ delendum.

χρ. οἵ τινες) aut εἴ τινες leg. aut οἷς τινες.

ὃ δὲ εἰρήσεται τίνα οἱ ὀδ. σημ.) f. ὃ δὲ εἰρήσεται, τίνα τίνες οἱ ὀδόντες σημαίνουσιν.

ἡ πολλὰ ἐφάπαξ) f. ἢ πολλοῖς ἐφ.

πορίσας) undeunde extusa et comparata pecunia, modo absque iactura rei familiaris.

P. 31.

ἀποδόμενος) *vendenda supellectile domestica.*

οὐδὲν ἐᾶσι πρᾶξαι διὰ λόγου.) *nihil sinunt perficere eorum, quae per sermonem confiunt vel peraguntur.*

περιγράφουσι) *circumscribunt*, id est impediunt, intercipiunt, incidunt, progressibus eorum obstant.

ἐπί τε τῶν ἐξῳωμένων — ἔχουσί τι. ἔτι τοῖς νοσοῦσι) f. ταῦτα ἐπί τε τῶν ἐξῳωμένων καὶ ἐλευθέρων, καὶ μὴ ἠμπήρων, ἔχουσί τι κράτος. τοῖς δὲ νοσοῦσι — *Haec, quae adhuc diximus, valent de hominibus bene valentibus, et liberis, et corpore non mutilis, aut affectis.* si quis ἠμπόρων tueri velit, ut infra ἠμπόρους δὲ ταχέως —: neque valde repugnabo, ei erit sic legendum: καὶ μὴ ἐμπόρων ἐχόντων τι ἰσχυρά ἐστι. *haec obtinent de bene valentibus et liberis et nihil habentibus in negotiatione collocatum*, τοῖς δὲ νοσοῦσι.

ἀνίστανται) ἀνίστανται.

γὰρ οὐ διδοὺς ἀναφορὰν) οὐ γὰρ διδοὺς (subaudi ἄλλῳ) ἀναφορὰν, *non enim dans alii censum veluti capitis sui.* servi dabant heris certam partem de quaestu suo, quae merces ἀναφορὰ *relatum* dicebatur. simile quid occurrit in oratione Demosthenis contra Nicostratum et Arethusium, ubi Arethusius a servis messoribus dicitur pecuniam accepisse. usitatius tamen est ἀποφορά. v. Diogen. Laert. VII. 169. in Cleanthe p. 473, 19. et infra p. 181. cap. 41, 13.

τρεφ. πάντως ἔστω) πάντως, *absque dubio.*

P. 32.

ἀναφύεσθαι) ἀναφῦσαι mallem, quamvis vulgata quoque non prorsus mala.

ἐπειδὴ) l. ἐπεὶ δὲ. *deinde vero etiam actionis quietem, vel opificii frigus, significat.*

τῇ) l. τὰ. *ea, quae sermone peragi solent.*

στόμα πίπτουσα) στ. ἐκπίπτουσα vel περικπίπτουσα.

P. 33.

τ. μ. διὰ φωνῆς ἐργαζομένοις σχολὴν π. λ. ἡ γλ.) *qui quaestum lingua faciunt, his lingua ferias circa doctrinas seu docendi exercitationem habuit.* quievit ipsis lingua a consueto docendi munere.

Ἀτταλεὺς) Ἀτταλεύς. Attalia, urbe Pisidiae, oriundus. ut a Νικομήδεια fit Νικομηδεύς, ita ab Ἀττάλεια, Ἀτταλεύς, non Ἀτταλιεύς.

ἓς καὶ μετὰ —) l. ἢ (aut) κ. μ.

διὰ τὸ αἷμα — εἰς τὴν γῆν, ἥτις) διὰ τὸ, τὸ αἷμα, τουτέστιν ἑαυτὸν, εἰς τὴν γῆν εἶναι, ἥτις — *quia sanguis, hoc est, ipsemet, in terram abeat, quae est omnium patria.* post ἀπόδημος videtur τοῦτο τὸ ἔναγες ἰδὼν decesse.

ἐνεστώτων) *praesentium.*

— ἀποκειμένοις — ἐνοχλεῖ. τῷ δὲ —) *qui vero sui iuris est,* nulla urgetur necessitate, nullo angitur moerore.

P. 34.

πλείστους ἱερούς —) πλείους i. plures unis ludos sacros obeunti.

πρὸς γὰρ τὸ) l. π. γ. τῷ. per κεφαλὰς significat *capita foenoris*, quae nos capitalia solemus appellare. v. c. 18. et 35. quae sequuntur καὶ οὐσίαν περιβαλέσθαι πολλὴν sunt velut illorum expositio πολλὰς κτήσασθαι κεφαλάς.

εἰκόνα) *similitudinem.* quia similes sunt parentibus.

πρόσωπον) *personam*, hoc est, *hominem.* sic supra p. 27. πρεσβύτερα et νεώτερα πρόσωπα. vulgari loquendi modo *personas* et subiecta vocare solemus.

ἐσπουδασμένον) *cui magno studio acrique diligentia, sive ut comparetur, sive ut conservetur, invigilatur.*

P. 35.

ὄντα) l. ὄν τι. *aliquid, quod sit anxie et sollicite custoditum, adamatum et plane necessarium spectanti.*

δὶς ταῦτα) δὶς ταὐτὰ. *bis eadem ipsa.*

ἐρανάρχαις) καὶ ἐρανάρχαις.

τοῖς δὲ λοιποῖς) subaudi δούλοις.

— πολλοὶ δὲ — ἐπράθησαν) alii servi, viso hoc insomnio, non adepti sunt libertatem, sed alium herum. rursus venditi mutarunt dominum. solummodo venditi sunt, non autem impetrarunt libertatem.

τοῦ πεφινέου) subaudi ὄχλου. *ibid.* ὁ τοίχαρχος, praefectus τοίχῳ. hoc est alterutri *lateri* navis. notavit quoque Rigaltius, et, ut ex eius indicio intelligo, ante eum iam Brodaeus.

σώματος εἰς τὴν ν.) σώματος τοῦ εἰς τὴν ν. — ἐπιβάται sunt praeter nautas et remiges reliqui vectores omnes, praecipue vero milites classiarii.

P. 36.

περίεσσειν ἄλλο) subaudi praeter id, in quo quisque iam tenetur occupatus.

προαγορεύει) hic loci significat: *iubet, imperat, pronunciat,* quo sensu de legibus et praetoribus edicentibus venire usu solet.

χὴν οἰκείαν) per *u.* subauditur γῆν, hoc est *patriam.*

ἐπαχθὴς) suspectum. sententia potius *carum, acceptum,* flagitat. num ἐπιεικὴς, an ἐπαλθὴς, saluber. sed neutrum satisfacit.

εἰ δέ τις ἔτι μελήσῃ τὴν κεφαλὴν) aut εἰ δέ τις τημελήσειε τὴν κεφαλὴν, aut εἰ δέ τις ἐπιμελήσειε τῆς κεφαλῆς.

P. 37.

ὡς ἐπὶ τῶν ὤμων) ὡς ἔτι τ. ὤμων — *quasi humeri adhuc contratenere, perdurare, tolerare dura et acerba et molesta queant.*

εἰ καὶ πεπυκνωμένον ῥιξὶν) delenda sunt haec verba. sunt enim scholium vocabuli λάσιον, et quidem male exaratum. auctor scholii sic dederat: ἢ καταπεπυκνωμένον ῥιξίν.

πάσης αἰτίας ἐκτὸς ὄντες) *vitii et culpae omnis expertes.*

φαίνοντο) φαίνοιντο.

καὶ τοὺς μαζοὺς) *etiam mammas.* nam et *genas* solent tundere et unguibus scindere. quo respicit illud καὶ, *etiam.*

P. 38.

ἔστι δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληθὴς ἥδε, καὶ σημ. etc.) f. ἔστι δὲ παλαιὰ διαίρεσις ἀληθὴς ἥδε, ἣ σημαίνει ἡ μὲν δ. χ. *est autem vetusta vera divisio haec, iuxta quam significat dextra quidem manus.*

καὶ ἄλλον — ἔστι τοῦ ἰδόντος.) hacc verba non invenio in latinis. καταχρώμενοι, hoc est καταχρηστικῶς. *et alium quemcunque, quem in communi sermone, verborum quodam abusu* (seu translatione a primigenia et consueta sua significatione ad aliam remotiorem) *dicimus esse alicuius dextram manum.* ibid. post λέγομεν deest ὅτι.

ἐπεὶ μὴ ἄνευ τούτων) ἐπειδὴ ἄνευ τούτων.

P. 39.

πλείονας ἔχειν δακτύλους τἀναντία — ἧττ. ἔχειν.) πλείονας ἔχειν δακτύλους οὐ (vel οὐχὶ) τἀναντία σημαίνει τῷ δοκοῦντι ἧττονας ἔχειν. *iusto plures habere digitos sibi videri, nequaquam id contrarium ei visioni significat, qua sibi aliquis iusto pauciores habere visus fuit.* quanquam ita nonnulli, sed illi opinione sua falsi, statuerunt. v. statim post.

οὐ γὰρ παύσεται ἐργαζόμενος) *non enim deerit ipsi quae stus ex opificii sui aut negotiationis exercitio.*

τοιγάρτοι ἐάν τε) l. τ. ἐ. τι.

ᾗ) aut δοκῇ, aut ἴδῃ, aut συμβῇ leg. forsitan ᾖ, ἢ natum fuit e fine verbi δοκῇ, saepe in codd. mstis κ et η permutantur. quod si sit: delendum erit ἢ ante στερεσθῆναι.

P. 40.

τὰ σπλάγχνα) f. τὰ ἑαυτῶν σπλάγχνα.

ἐπαγωγὸν) ἐπαγωγὴν, accessum, adventum, appropinquationem.

ἰδόντος καὶ τὸ πνεῦμα) post πνεῦμα videtur τὴν καρδίαν ὅλην deesse. *quia cor videtur totum habitum corporis, et animum* (seu impetus et vehementiores motus mentis) *et spiritum* (seu sanguinis et succorum animalium circuitus atque vigorem vitae) *cor significare.* vel deest ἐνταῦθα εἶναι, *ibi residere.*

νιὸν) f. φίλον. Cornarius pro eo βίον reddidit.

χνμὸν) suspectum. *ibid.* γυναῖκα pro γυναῖκας. porro καὶ ante ἡδονὰς delendum.

τοὺς δὲ ἄλλους τέκνα.) num ἔρχεις pro ἄλλα.

μένοντα μὲν ταῦτα) post ταῦτα deesse videtur κατὰ χῶραν. *si partes hae omnes locum suum formamque naturalem obtinent, significant quoque res meliores.*

ἐῤῥωμένα μὲν πάντα ἑκάστῳ ἰδία. διπλούμενα δὲ πάντα) ἐῤῥωμένα μὲν πάντα, ἢ ἕκαστον ἰδίᾳ, ἁπλᾶ, (subaudi e proximo δηλοῖ εἶσεσθαι τὰ σημαινόμενα) διπλούμενα δὲ πάντα — *haec sive universa, sive singula seorsim bene habere, significant, ea, quae portendunt, simpla fore: at si dupla conspiciantur illa sive omnia simul, sive singula seorsim, recte quidem constituta; significabunt ostenta dupla.*

τὸν σπερματικὸν ἐπέχει λόγον) *eandem vim atque rationem habet, quam habet semen.* hoc est pudendum signi-

ficat eadem, producit eadem, patitur de se praedicari eadem, atque semen.

παισὶ τοῖς καθ' αἷμ. —) posset παισὶ rectum videri. sunt enim quidam παῖδες μὴ καθ' αἷμα προσήκοντες, scilicet adoptati, verumtamen, quia praecessit τέκνοις, nullus dubito Cornario subscribere, πᾶσι reddenti in latina interpretatione, et Rigaltius quoque sic suadet.

ὡς) leg. ὃ. ὃ τοῦ παντὸς οἴκου λόγος est omne id, quod vocabulo τοῦ οἴκου comprehenditur, et ad οἶκον pertinet.

P. 41.

ἡγεμ. π. αἰδοίων.) αἰδοῖον ὄν. *propterea quod pudendum virile rerum omnium principium est.*

λ. τινὶ φυσικόν) φυσικῷ. fabrefactum cum aliquo ad naturae rationes respectu, velut ab auctore, qui voluisset admonere, Mercurium aliud nihil, quam vim generandi, quae naturae est, significare. Rigaltius eodem modo emendavit, et bene exposuit hunc locum.

παρέχειν) ea, quibus alia quaepiam res eget, et quae appetit, praebere possit. ea igitur ratione simile facultatibus seu opibus est pudendum, quod utrumque indigentium et appetentium inopiae et cupiditatibus satisfacit.

— ἀναγκαῖόν τ. λ. —) partes verendae, naturales vulgo dictae, quod differentiam sexuum efficiunt, et quae ipsis vicinae sunt, a Graecis ἀναγκαῖα μέρη appellantur, quoniam ipsis ad vitam agendam et propagandam tam opus est, ut iis careri absque perendi necessitate nequeat; et quia propterea cara nobis sunt; quo fit, ut ea sedulo celemus. v. Euseb. Hist. Eccl. 8, 12. p. 306, 26. *edit. Moguntinae*, ubi pudenda appellantur τὰ ἀναγκαιότατα μέρη τοῦ σώματος. Insignis praeterea locus est: huc faciens Nostri p. 75. et 76. praeterea adhuc monendum, legi oportere πενίᾳ et δουλείᾳ, et δεσμοῖς, et paullo post ἐπιτιμίᾳ. nam pendent hi dativi omnes a verbo ἔοικε,

quod initio huius capitis habetur; quod si autem servantur hi accusativi, necesse est σημαίνει vel simile quid excidisse. ἐπιτιμίαν et ἐπιτίμιον confudisse videtur Cornarius, vertendo *auctoramentum*, hoc est mercedem. atqui primum quidem, ἐπιτίμιον est solummodo *poena*, deinde multum diversa est significatio amborum illorum vocabulorum. ἐπιτιμία est conditio honesta, qua vir aliquis bona fama gaudet, ius habet ad honores adspirandi, et omnia munia reipublicae gerendi, locaque omnia sacra et profana adeundi, quae adit et gerit quisquis optimo iure civis honestus est; non ἄτιμος, capite minutus. ἐπιτιμία ἀξιωμάτων est igitur talis honesta conditio cum administratione munerum publicorum coniuncta, dignitas personae publicae, viri magistratum gerentis auctoritas. Pergit Artemidorus, talem honestum statum, praeclaramque et spectatam vitae sortem, etiam αἰδῶ hoc est reverentiam, seu verendam, sacram et inviolabilem appellari vivendi sortem.

τ. οἰκ. ἐπιδιαμεῖναι) Cogitavi aliquando ἔτι διαμεῖναι, sed non opus est. ἐπὶ in compositis significat tempus futurum. ἐπιδιαμένειν, *permanere quoque in tempus futurum.*

πάντων τὰς κρίσεις π.) f. συμβάντων vel συμβαινόντων.

μόνον δὲ πιαλέοι) *solummodo crassi et pingues facti.* video iam a Rigaltio eandem emendationem a schedis Casauboni prolatam fuisse.

P. 42.

κοινωνοὺς διατείνεται) κ. διατείνει. *pertendit.*

ἔτι καὶ πρὸς ἀπελευθέρους — πόδας ὄντας.) f. ἔτι δὲ καὶ πρὸς ἀπελευθέρους. ἐπίσης γὰρ τοῖς ποσὶν ὑπηρετεῖ, (scil. τὰ γόνατα,) καὶ οὖν διατείνει εἰς τοὺς πόδας ὄντας. *nam genua, pariter ut pedes, corpori famulantur, et pertendunt ergo ad illos, qui loco pedum sunt,* hoc est servos.

καὶ

καὶ παντὶ μισθῷ τούτους τρέφ.) καὶ παντὶ μισθωτοὺς τρέφ. *et omni mercenarios alenti.* videri potest etiam interpres hoc in animo habuisse.

πλ. γ. ποσὶ) hic non sunt pedes hominum, sed velorum. vid. Gesneri Thesaur. T. III. p. 848. v. *Pes.* nam silentes ventos necesse est eo pluribus velis colligere, quo magis illi quiescunt.

προσίεχωνται.) mallem προσίεχονται.

μόνους βαστάζειν) βαστάζειν forte recte habet. Est enim sursum deorsum movere, librare, iactare. itaque quoque βαστάζειν πόδας potest significare, pedes alternatim tollere et demittere. Cogitavi tamen aliquando βατάζειν, *gradi, schreiten.* a βάω, βατός. aut βασσάζειν, eodem sensu. sed vereor, ut verba haec ideo multis displiceant, quod novi sint commatis, et forsitan nuspiam exstent.

P. 43.

ὄνειρον πανοῦργος) ὄνειρον, οὐκ ὢν πανοῦργος. et id quoque reddidit interpres. nescio an sic in Aldina sit.

διαφθ. ὑπαρχόντων) δ. τῶν ὑπαρχόντων. suspectum habui aliquando ναὶ μὴν καί. sane usitatius est καὶ μὴν καί. verum et vulgatae exempla prostant.

ἀρπάζουσι τὰ σκέλη) ἁρπ. τ. σκ. est *gradum corripere,* festinare, celeriter currere. nos quoque dicimus de properante: *er thut als wenn er auf heissen Kohlen stünde.* vel etiam: *er läuft wie ein Hahn über die Kohlen.*

ἢ. καλοῦσιν ἴδ.) aptius esset λέγουσιν aut νομίζουσιν.

ἐκ τοῦ ὄντος) scil. μεγάλου.

P. 44.

ἀνδρείαν μεταβάλλει φύσιν) ἀ. μεταβαλεῖ φ.

δούλῃ δὲ τὸ ὄναρ πλ.) aut δούλῃ δὲ legendum, aut δούλῃ δὲ σώματι. nam de ancilla sermo est, non de servo. paullo post pro ὁ post ἑταίρᾳ leg. ᾗ. nam redit ad ancillam.

παύσ. κενουμένη τ. π.) f. γαμουμένη. *illa vero, post legitime initum matrimonium, desinet corpore quaestum facere.* interpres vitiosum vocabulum plane praeteriit. forsitan quia delendum putabat, ut otiosum, aut quod eius emendandi rationem nesciret.

εἰκόνες τῶν ἐλευθέρων ἀ.) ante aut post τ. ἐλευθ. videtur μόνων deesse.

P. 45.

ὑπερβαλλ. καλὸν — εὐπρεπῆ —) aut καλὸν delendum, aut εὐπρεπῆ.

ἢ μὴ ἰσχύειν) h. verba parum abest, quin pro scholio, aut variante lectione verbi παραλελύσθαι habeam.

ἀπραγίαν) non mala est forma ἀπραγία, imitatur enim εὐπραγίαν, solet tamen, in hoc quidem composito, ξ potius, quam γ, obtinere, vid. tamen p. 85. *conatus, inefficaces molitiones.*

ἐπιτυγχάνοντι μὲν ἀγ., δυσεργὲς — ματαιοπονίᾳ —) sic videtur distinguendum et leg. esse: ἐπιτυγχάνοντι μὲν, ἀγαθὸν, δυσεργὲς δὲ, καὶ μόγις ἐπιτυγχάνει. ἀποτυγχάνοντι δὲ, πρὸς τῇ ματαιοπονίᾳ — *si quidem perficiat, id bonum eventum significat, attamen effectu difficilem, et aegre consequendum. at si frustretur eum suus conatus, non solum vanam insumet operam, quidquid tandem instituat, sed etiam praeterea risus et sibilos ex eo feret.*

ἐξαμβλώματα) ante ἐξαμβλ. deesse videtur τὸ δὲ σπείρεσθαι δοκεῖν, γυναιξὶ μὲν ἐξαμβλώματα.

τὰ δὲ σπέρματα) pro δὲ l. γάρ.

P. 46.

κατὰ μὲν τὸν τοιοῦτον) f. κ. μ. τ. οὐ τοιοῦτον.

εἰς ἐκεῖνο· —) recte addit latinus interpres, perspicuitatis gratia: *quo ea ipsa fieri solent.*

— καθορμίζωνται καλῶς, ἢ ἀναγ. —) *si quidem bene recteque vel prospere in portum appellant, aut tranquillo mari e portu solvant, ita ut metus praesens tempestatis nusquam appareat,* ἀγαθὸν, *tum id bonum est,* οὐκ ἄνευ τινὸς μέντοι φόβου, *non tamen absque omni metu.*

σκυτεύειν) sutorem calceorum et lororum scorteorum agere. *Schuster und Riemer.*

ἐπὶ κ. τ. κρ.) *porro quoque.* ἐπὶ pro ἔπειτα saepe occurrit.

ὑποκείμενα) fuit aliquando suspectum, et videbatur leg. esse ὑπόκαυα τῶν ἰῶν, propter inanitates, fallacias, offucias colorum, quibus metalla tingi solent ab impostoribus; quos colores medio aevo *pigmenta* appellabant. iam vero non in ὑποκείμενα, sed in ἰῶν vitium latere puto, et legi oportere τὰ ὑποκείμενα τῶν ὠνίων. *propter merces supposititias, adulteratas.*

ὑποπεπλεγμένους ὅρμους) ὑποπεπλ. ὅ. sunt torques aurei ex annulis tortilibus eo artificio eoque dolo parati, ut multi annuli ex auro improbo facti sub aliis ex auro probo factis lateant. hanc fraudem significat praepositio ὑπό. ὑποπλέκειν clam implectere et admiscere probo aliquid, multumve, sequioris materiae.

πυξογραφεῖν) videtur esse buxeas tabulas pingere, vel coloribus illinere, eoque fuco facto, eas imprudentibus emtoribus pro eburneis obtrudere.

περιβοήσεις) *strepitus et tumultus,* a quibus aures obtunduntur.

ὅ. τὰ ὑποδείγματα) ὅ. ταῦτα τὰ ὑποδ.

ὑποστάσεις) id est φύσεις.

ἐργαλοίων) ἐργαλείων.

P. 47.

ἢ τὴν εὐθεῖαν δείκνυσι) h. verba videntur scholium verbi ἀκυβόνει esse.

ἀγαθὸν, τὶ γὰρ — ἐσόμενον πρσαγ.) f. ἀγαθόν. ἀγαθόν τι γὰρ, μετὰ πόνου δὲ καὶ φόβου τῷ ἰδόντι ἐσόμενον, πρσαγ.

ἐν δούλῳ) f. bene habet, sic ut subaudiatur ὤν, *in servo existens*, h. e. servus. eo admisso videtur locus ita constituendus: οὐδεὶς γὰρ ἐν δούλῳ (id est ἐν δούλου τάξει, ἐν τῇ δουλείᾳ) ἑλληνικὰ (subaudi γράμματα) διδάσκεται, *nemo enim, servituti obnoxius, docetur literas graecas.*

ἐκτικῶς) *solute et expedite*, ut faciunt, qui longo usu legendi, eius rei habitum, ἕξιν, sibi acquisiverunt.

κακῶς ἐν βαρβάροις ἐπαλλ.) *adversa fortuna in barbaris usurum et damna ab ipsis accepturum esse.*

ἐφηβεύειν — μόνοις ἑλευθέροις) ἐφ. — μ. τοῖς ἑλευθ. ἐφηβεύειν autem hic loci significat, ea omnia agere, quae aguntur ab ephebis, eademque subire omnia, et iisdem frui iuribus omnibus, ut inscribi in librum ephebornm, accipere arma a republica, esse in auctoritate ephebarchi seu gymnasiarchi, gymnasia frequentare, armorum exercitiis publicis interesse, et arma sua monstrare, vigilias obire, et quae alia sunt epheborum.

P. 48.

χλαμύδι) post hoc videtur περιστρέφεσθαι deesse.

ἀργὴν μὴ εἶναι —) pro μὴ sententia poscit τότε. *quia tum*, si dextra involuta chlamyde et constricta est, *neque opera agere, neque gesticulari potest*, quod ab oratione abesse nequit.

χρόνον. πρὸς τὸν τόπον) f. χρέων, ὃν πρὸς τ. τ. — dixi autem ad tempus, respectu habito ad tempus, quo ephebi conditionem suam obtinebant Ephesi, aut ibi locorum, ubi Artemidorus hos libros exarabat. alibi locorum alius mos obtinebat circa ephebos, ut biennium hic, alibi triennium epheborum munia obirent. itaque ratio rhetorum et opificum quoad tempus inertiae sui. quae-

stus erit par rationi ephebatus, quae suo cuiusque loco propria est.

ἐπάγει) ἐπανάγει. *reducit.*

πρὸ μὲν ἐκκρίσεως) πρὸ τῆς ἐκκρ. *ante reiectionem.* ut iudices apud Romanos reiiciebantur, hoc est delectus eorum habebatur, ita quoque athletarum. nam non omnes, qui nomina sua profiterentur, ad certandum admittebantur.

ἡλικίαν) post hoc deest ὄντι vel ὄντος.

παλαιστῇ δὲ καὶ ἀθλοῦντι) f. πάλ. δ. καὶ ἀθλητῇ τὰ περιοδικὰ ἀθλ. pugili autem et universe athletae cuique periodica certamina decertanti, et ex eo quaestum facienti, ut per totas regiones circuletur, et in maximis quibusque urbibus certet in ludis, significat eum sero venturum esse, certamine iam peracto, aut si sat tempestive adveniat, tamen non admissum iri ad certandum. εἰ δὲ καταλάβοι, τὸ μὴ ἀγωνίσασθαι. ita est distinguendum.

Τροχὸν ἐλαύνειν) de τροχηλασίᾳ et πεικηλασίᾳ post multos alios nuper egit illustris Comes de Caylus in suis Monumentis antiquis T. I.

ἀπερόντους) inutiles, quae operae pretium non faciunt, unde nil redit, quae ad πέρας non ducunt. est autem rerum gerendarum omnium ultima velut linea, utilitas, cuius spe atque cupidine qui agit, operam omnem insumit.

ἀρτῆρες) ἀλτῆρες legendum esse, iam observavit Rigaltius. frequentius nihil est in libris graecis permutatione literarum λ et ρ, quas promiscue habent novi Graeci.

P. 49.

παρασκευαὶ χειρῶν) exercitatio manuum, ut agiles levesque et expeditae fiant.

θύλακοι etc.) pugnare cum Rigaltio nolim super θυλάκοις. forsitan sunt, quod ille vult, *folles* puta, quod

ludi genus *ballons* appellant Gallofranci. mihi tamen aliquando in mentem venit ὑυλάκους fuisse id ludi genus, quo utres inflatos in medio ponebant, in quos insilirent ludentes, periculum facturi, quis in eo rectus esset constiturus, et quis contra delapsurus. utres hi, praeterquam quod inflati essent, erant interdum quoque uncti oleo, ut eo magis essent lubrici. pro σφαφίδες, sive σφῆνες assumas, quod Suidas praestat, sive, quod strictius adhaerescit corrupti vocabuli vestigiis, σφαλίδες, perinde est ad sententiam. nam utroque vocabulo significantur illi tigilli, quos rectos stantes incussa pila lignea evertere et sternere solemus. *quilles* appellantur, et *Kegel.* v. Salmas. ad Aram Dosiadae p. m. 189. *edit. Cren.* Graeci omnem trabem, vel tignum omne σφῆνα appellant. Hinc σφηνοῦν in Anthologia p. 478, 9. positum est pro μοχλοῦν, σφαλίδες autem dici potuerunt, ἀπὸ τοῦ σφάλλεσθαι, ab eo, quod in casum darentur praecipites, quod sternerentur: dici sic potuerunt, inquam. nam dictos illos conos ita fuisse, nullo mihi exemplo constat. ὑπερέλματα aut idem fuit ludus ei, quem a pueruli nostratibus exerceri solitum, et a me, dum illam aetatem agerem, non sine iucunditate saepius exercitatum, iam describam: aut sane non multum ab eo abfuit. solent nempe nostrates pileos exaggerare, et illum victorem pronunciare, qui saltu, cum altissimo, tum longissimo pileorum illam struem superet. vel etiam ὑπέρελμα appellatum fuit illud exercitium, quo tentamus baculum transversum saltu superare; quam rem canes quoque docemus dextre peragere.

οἰκετῶν) mallem οἰκείων. nam οἰκέται et ἀνδράποδα iidem sunt.

πολεμικόν. καὶ ἄλλα) pro ἄλλα l. ἅμα, *praetereaque.*

ἀντιρέπει) quia verendum ipsi sit, ne convitia, quae in alterum proiecerit, ipse audiat in semet retorta.

αὐτὸ μόνον) cohaeret, et significat *solummodo. si solummodo videat tubam*, et quidem *hoc solummodo*, nempe *videat*; non autem audiat.

ἀναφωνήσαντας) obscurum: significatne servos ideo in libertatem datos, quod Quiritium fidem implorassent, clamando *Pro Quirites!* sed an licebat hoc servo? non puto. num igitur eos significavit, qui deferendis herorum adversus principem aut rempublicam machinationibus et seditiosis consiliis pileum meruissent. atqui ἀναφωνεῖν pro μηνύειν non usurpatur.

πένθος) nam ludi Pythici lugubres et funebres erant, in honorem memoriamque draconis instituti, quem Apollo sustulit.

ἀναιρεῖ) ut Apollo serpentem Pythicum.

καὶ σπενταυλεῖν etc.) sic lego et distinguo: καὶ σπονδαυλεῖν. *et accinere ad libationes.* ψάλλειν καὶ κιθαρίζειν πρὸς γάμους καὶ κοινωνίας ἀγαθόν. *ad conciliandas nuptias et sodalitia conducit fidibus canere.*

τ. ἐπίτασιν) ἐπίτασις non solummodo *intensionem*, sed etiam *comminationem et exacerbationem* significat.

κατανακτέον) aut κατενεκτέον leg. aut κατακτέον, aut κατατακτέον, aut ἀνακτέον, ut p. 50.

ἔχειν) sic simpliciter positum recurrit p. 50. quod efficit, ut a corrigendo aegre me cohibeam. sane ἔχειν pro διὰ χειρῶν ἔχειν, *manibus tractare*, aegre concoquo. porro vocabula ἢ πλάσματα delenda sunt, ut scholium v. δράματα, aut ut varians eius lectio. forte idem quoque p. 50. de ἢ ὠμότερον locum habet, et de ἢ βιβλία. Persaepe ἢ indicium est scholii.

P. 50.

μεταστροφῆς) in duo vocabula dividi oportet: μετὰ στροφῆς, *saltatio, quae cum conversione corporis coniuncta est*, ut in choris et odis.

ὁμοίως βέ ἐστι καὶ πλοίῳ) ὅμοιος δ' ἐστὶ κ. πλ. *sed et similis est equus navi. ibid.* quomodo restitui oporteat ἄλλῃ μὲν γὰρ, non exputo. Cogitavi ἁλμηγενέας γὰρ — viderint acutiores, et qui Homerum magis, quam nos quidem, in numerato habent. paullo post rursus leg. ὅμοιος.

τὸν ἰδόντα) f. τὸν ἱππέα, vel τὸν ἐλατῆρα, vel τὸν δεσπότην φέρει.

μεγάλα) scil. ἀθλήματα.

ἅμα) fort. ἀλλά.

P. 51.

ὁ δὲ τεθνήξεται). ὁ δ' οὐ τεθν.

ἢ ἐξοδιασμούς τινας παρὰ γνώμην) h. verba videntur scholium dictionis ἢ δαπάνας ἀκαίρους esse.

συνάλλεσθαι) videri possit leg. esse ἀνάλλεσθαι. et forte id in mente habuit interpres quoque, qui *exsilire* vertit. puto tamen nihilominus συνάλλεσθαι rectum esse. nos quoque dicimus *zusammen fahren*, de illis, qui subito terrore icti contremiscunt.

P. 52.

ὑπέρθεσις) videtur idem atque *pausa* esse. spatium, quod alii simili et prorsus aequali decurso, aliisque quibusque modis absoluto adiicitur, velut τῇ στροφῇ adiicitur ἡ ἐπιστροφή. et ubi ad metam stadii veneris, recursus ad carceres. Stadium constat binis ὑπερθέσεσιν aut pausis. una, a carceribus ad metam, altera a meta ad carceres. δίαυλος quaternis. δολίχαυλος denis quaternis.

ποιεῖν εἴωθεν.) ποιεῖν εἰώθαμεν. post ὑπερθέσεων potest ἐστὶ vel ποιεῖται subaudiri. mallem tamen addi ξύγκειται, et sic legi: ἐκ πολλῶν ὑπερθέσεων ξύγκειται. ἐξαιρέτως δὲ μόναις ταῖς γυναιξὶν — *quemadmodum etiam dolichus e multis compositus est pausis.* [*aus vielen Absätzen.*] *peculiariter autem mulieribus solabus significat meretriciam vitam.*

ἐγκρίνεσθαι et ἔγκρισις) hoc capite bene habet, neque debet cum ἐκκρίνεσθαι aut ἔκκρισις mutari. non enim de reprobatione athletarum loquitur auctor, sed de eorum ad certamina admissione. *admitti ad certamina, malum omnibus praesagit.* Est enim ea instantium laborum et molestiarum significatio, qui tolerari debent. *athletis autem praecipue, haec praesagit. pueris quidem athletis, significat, eos claros non exstituros esse,* aut gloria carituros. leg. enim, ἀθληταῖς δὲ, παισὶ μὲν, οὐκ ἐπίσημον, ob aetatem illam, qua recipi profitentes in athletarum numerum solent. ea est puerilis, atqui aetas eadem illa est, in qua geri magnae res claraeque nequeunt. v. p. 53. loquitur hic loci auctor de prima omnium professione et admissione athletae, quam tota sua vita obiret et experiretur, non de illis, quae toties iterabantur, quoties quis ad novum ludum decertandum accederet. viris autem athletis, sic pergit Artemidorus, significat ea visio inutilem et inefficacem futuram, frustraque insumendam operam. serum enim et intempestivum est, in aetate virili demum nomen inter athletas profiteri.

καὶ εἰς μεταλλ. κατεκρ.) exemplum hoc superioribus, non video, qui respondeat, et quid metallifodinis cum certamine Olympiaco commune sit. viderint alii, si somnia tanti esse putent.

τοιαύταις ἀμφισβ.) non veris puta, sed imaginariis pugnis, quales insomnia obiiciunt.

ῥήσσων) *tundens, feriens. nisi si quis forte sit, qui subtus illapsum pariter feriat, quemadmodum est, qui supra ferit.*

ἐπιγενομένου) mallem simplex γενομένου.

ἐκ δ. δ. * περὶ μίαν τὸ λεγόμ.) optime habet hic locus, et tollendus asteriscus, damnandusque et reprimendus omnis hic novandi et mutandi conatus. quamvis nesciam, qualis fuerit palaestricus nexus (nexum appellat Quin-

tilianus implicationem artificiosam corporum luctantium) neque enim sum lanista: neque novi veterum quemquam, qui peculiari opere vetustae palaestrae propria artis vocabula, et in his artificium certandi περὶ μίαν dictum, exposuerit: id tamen bene novi, nam positum hic loci τὸ λεγόμενον id liquido docet, nexum aliquem luctatorium περὶ μίαν dictum in palaestris obtinuisse. visus igitur aliquis sibi in somno fuit, eo, quod duobus digitis sic dictum περὶ μίαν faceret, adversarium porculisse. Hic adversarium in iudicio vicit producta aliqua eius charta. binis nempe digitis tenemus calamum, quotquot scribimus. Hic fundus est acuminis. Multa sunt artis palaestricae vocabula, quae vetustis quidem ignota esse nequibant, ut qui palaestras frequentarent: ideoque ea expositione digna non habebant: nobis autem non possunt ea non perobscura esse, qui ab usu earum rerum quam longissime absumus. quotus quisque est, qui locum Arriani L. III. c. 15. dissertationum Epictetearum recte intelligat, ubi παρεμένεσθαι legitur, et χεῖρα ἐκβάλλειν, ὀφρῦν στρέψαι? mitto alia eiusmodi.

P. 53.

ἀκόλουθον) id enim consentaneum est, ut exsibiletur vir a puero deiectus.

ἄνδρα παλαίσαι) ἄνδρα καταπαλαῖσαι.

τὰς στάσεις) videtur hoc rursus vocabulum palaestricum fuisse, et *congressus, dimicationes*, συστάσεις significasse. Cogitavi quoque de σύτάσεις, *vulnerationes, laesiones*, sed vocabulum id est nimis poeticum, et extra usum humilium scriptorum.

ὅπως δὲ ἂν ἀγωνίσηται ἐν ἰσχῷ ἀγ.) ὅπως δ' ἂν ἀγωνίσηται δοῦλος ἐν τ. ἀ. *quomodocunque autem certet servus in sa cria ludis.* v. p. 65.

ἐπὶ τέλος ἄγει) ἄγει est προέισι, προβαίνει, *procedit*. eatenus probum potest esse τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. mallem tamen τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους legi, et ἄγει pro *ducit* accipi.

ὅπλον τὸ λεγόμενον) significat τὸν ὁπλίτην δρόμον, quum scuto et galea armati stadium aut diaulum decurrebant. quo de genere cursus v. P. Fabri Agonisticon L. 2. c. 23. in fine.

τελευταῖον γὰρ —) *est enim ultimum genus certaminum, quibus omnibus absolutis tandem postremo loco venit praemii collatio: quod praemium aegrotantibus mortem significat.* est enim ultima certaminis et vitae periculorum plenae linea.

P. 54.

καὶ δεῖται * τῆς ψυχῆς) delcto asterisco scribe δεῖται.

μέλλ. δεικνήσειν) f. καθυπνήσειν. *cubitum iturí.*

λούεσθαι, ἢ πρ.) pro ἢ l. μὴ. *qui quidem in aliqua necessitate urgente*, quae ipsos sui iuris esse non sinat, *constituti non sint.*

καὶ κατὰ ὥραν) f. καὶ οὐ κατὰ ὥραν vel καὶ κατ' ἀωρίαν, *intempestive.*

εἰς βαλανεῖα) scil. *in balneum.*

P. 55.

ἐν ὄχλῳ ἢ ἐξ ὄχλου) aut ἐν ὄχλῳ ἢ delendum, aut ἢ ἐξ ὄχλου. nam alterutrum est varians lectio.

στεργίδας) στελγίδας. sic pronunciabant aliqui prò στλεγγίδας, *strigiles*. ξύστραι videntur aut cultri rasorii esse, aut detersoria e setis porcinis facta, qualibus a vestibus sordes detergimus.

ἐνίξατο) ἐνίξαντο. redit enim ad τὰς ξύστρας.

εἰκουρὸν ἢ πιστὴν) pro ἢ l. καὶ.

διελθεῖν) διελεῖν. subaudi τὸν λόγον vel τὴν διάληψιν. *necesse est sermonem*, vel *tractationem, partiri.*

P. 56.

καὶ μὴ συγχεῖν) καὶ τοῦ μὴ σ. et paullo post pro ἕκαστον l. ἑκάστων. redit enim ad ὑγρᾶς et ξηρᾶς.

ἀνδρὸς κοιμίζει) τοὺς ἄνδρας κοιμίζει leg. e verbis Xenophontis a Rigaltio allegatis.

πρ. τὸ αὔταρ κ.) f. αὐτάρκη, *quantum satis est.*

μελίμηλον) est potus fermentatus e melle, aqua et malis. ὑδρόμηλον est similis potus ex iisdem confermentatis, sed absque melle.

δοκευασμένον) arte paratum ex aliis rebus vinum, quam ex uvis, e quibus factus potus prae aliis similibus liquoribus οἶνος *vinum* appellatur.

P. 57.

διὰ τὴν ὕλην — διὰ τὸ εὐκ.) sic distinguo et lego: διὰ τὴν ὕλην. ἐστὶν ὅτε γὰρ κινδύνους προαγορεύει, διὰ τὸ εὐκ.

ὅθεν ἂν κατασκῆται — ἀποθαν. δ.) ὅθεν ἂν κατασχῇ (vel κατάσκηται) τι ἐκείνων, τούτων τινὰ ἀποθαν. δ.

τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ἐτήρησα.) sic distingue. *hoc, quod iam edam, ipsemet observavi.* τοῖς πλέουσι τὸ δοκεῖν κατάσεων (v. infra) ποτήριον — *navigantes si visi sibi fuerint poculum rumpere, significat ipsis naufragium. naves* enim et *scyphi* rationem eandem in arte interpretandi habent, et illae his comparari solent.

νυνὶ δὲ πολλάκις) νυνὶ δὲ οὐ π. — *nunc autem raro exitum habere observatur hoc insomnium.* designat autem vocabulum διαίρεσις illam distinctionem inter hominem agnatorum turba septum et alium solitarium.

ὑπ' ἀνθρώπων) aut in ἀνθρώπων vitium est, latetque nomen civitatis, ubi angusti colli vasa inventa fuere, aut adiungendum illi nomen est, e. c. ὑπ' ἀνθρώπων Σαμίων, vel simile quid, talibus indagandis apta sunt ingenia Vossiana et Salmasiana, multiiuga et vasta lectione instructa, memoria pollentia, et acerrimo in singularibus

vocabulis, praesertim nominibus propriis eruendis acumine.

θριδακίναι etc.) θρ. significat intubos. f. leg.: θρ. καὶ εἴ τι ἄλλο ὅμοιον, πικρία τε, καὶ διὰ τὸ ἀκανθώδες καὶ ὀξύ, — *lactucae, et si quid aliud illis simile, cum praeterea quod amara illa omnia sunt, tum, quod velut spinas referunt et horrent, significant dolores et molestias.*

P. 58.

νοσοῦσι καὶ τοῖς ὁδεύουσι) ὁδεύουσι suspectum. non sane video, quare praecipue *viatoribus*, quare hi prae aliis nominati.

καὶ περιτεμνόμενοι) num καὶ αἰγίπυρος τεμνόμενοι? aegipyrus est planta suaveolens apud Theocritum idyll. 4. sed estne quoque succulenta, et eratne comestilis, solebantne veteres et amabant eam comedere? vide hac de re interpretes Theocriti. Cogitavi quoque καὶ ἕτερος καρπὸς τεμνόμενος.

π. γ. τὸ προσφιλὲς) τὸν προσφιλῆ.

οἱ δ. πονθοῦντες πολλά —) conf. p. 232.

πάντα μεχθηρὰ) post μοχθ. videtur deesse τοῦτο δὲ ἀγαθόν.

P. 59.

προστροιζομένοις) τροιζομένοις simplex.

τρώγος) est pultis aliquod genus ex olyra vel zea factum. v. Lexicon decemvirale Basileense h. v.

ἀπόνοιαν) f. ἀπορίαν. *inopiam.* pauperes enim atrum panem comedunt.

ταύτην ἂν ἀνθρώπους) ἂν delendum, ut ex initio vocabuli proximi male iteratum.

καὶ βαρύτερα.) mihi ipsi quoque βεβιότερα in mentem venit, quod interpres expressit. potest tamen vulgata bene habere, si sic accipiatur, ἥττονα, scilicet τὰ ἀγαθὰ, βαρύτερα autem, scilicet τὰ κακά.

ἔστι δὲ τὰ) pro δὲ l. γὰρ.

οὐ γίνεται κρέα) hoc est, *non comeduntur*. κρέα sunt propric carnes animalium caesorum coctione ad comestionem comparatae. sic ratiocinatur. Oves olim fuerunt homines, donec deorum voluntate in oves mutarentur. Portendunt itaque homines. Epulari ergo carnes ovillas significat videnti futurum esse, ut funus habeat domesticum. nam oves non devorantur vivae, sed mactatae.

δύςπεπτον) accipio hoc pro δύςπεπτον, *concoctu difficile*, quod ventriculus aegre conterit et emollit. v. p. 58.

τ. ταυρίαν. τοῖς δὲ ἐν χειμῶνι διάγ.) inest aliqua species veri coniecturae Casauboni, inest aliquod acumen. sed non satisfacit, neque persanat locum misere corruptum.

P. 60.

προςτίθησι δὲ τ.) pro δὲ l. γὰρ.

οὕτως ὑπὸ ὀψοποιῶν) ambigo, sitne legendum οὕτως, ὡς ὑ. ὀ., an vulgata idem dicat, atque si enunciasset οὕτως, ὡς εἰωθεν λητύεσθαι ὑπὸ ὀψοποιῶν.

μετὰ * προαναλωμάτων) delendus est asteriscus, integer enim et sanus locus est. προαναλώματα sunt sumtus in rem prius faciendi, quam ea potiaris aut fruaris.

δι' οὐδὲν μέγα τῶν ἐσθιομένων παραμένει.) δι' οὐδὲν μέγα μετὰ τὸν ἐσθιόμενον παραμενεῖ. *et ipse, exiguo suo commodo, nullum ob praeclarum operae pretium, manebit in vivis post sublatum illum*, cuius carnes comederc visus sibi fuerit. εἰκὸς γὰρ, ὑπὸ πολλῆς — *nam consentaneum est, aliquem ad eiusmodi tetras dapes non alia de causa esse accessurum, vel animum adiecisse, quam urgente gravi cibi inopia, qualis opprimere solet obsidione cinctas aut fame afflictas civitates.*

ἢ ἰκῶν) l. ἢ παιδικῶν: *aut iis corporibus, quae quis amat*, sive pueris, sive puellis. facile ΠΑΙ potuit a librario praetervideri, quia literae hae literis ΗΔΙ sunt simillimae.

αἰκάλλουσι) alludit ad κάλλαια τῶν ὀρνίθων, gallorum et gallinarum ruḃros illos carneos lobos, de rostro vel de maxillis earum dependentes. sono paene conveniunt κάλλαια et αἰκάλλειν.

τοὺς ἄλλους γεγονότας) aut delendum γεγονότας, aut leg. τ. ἄλλως γεγογότας. et paullo post pro τῇ ἰδιωδίμῃ l. τῶν ἰδιωδίμων.

P. 61.

περὶ ἁλίας) π. ἁλιείας.

πυραμοὶ) πυραμοῦς est apud Aristophanem. potest tamen nihilominus πυραμὸς in usu fuisse. v. paullo post.

ὑπὸ τριμμάτων) ὑποτριμμάτων uno vocabulo.

P. 62.

κατάσσεται) κατάγεται.

δ. τ. ἐναγὲς) ἐναργὲς. *clarum et perspicuum, evidentem et velut palpabilem eventum.* nam non solummodo insomnio viderat, sed etiam vigil factus in manu se id, quod viderat, tenere deprehenderat.

συκάζειν γ. καὶ —) καὶ non redundat, sed significat praeter consuetam verbo significationem, quae est *ficus legere*, idem *etiam adhuc* significare *vexare calumniis*, exagitare, persequi, in sollicitudines et molestias delationibus iniquis coniicere.

τῇ ψυχῇ) l. ἡ συκῆ. *nihil portendat ficus arbor.*

βερόκκια) βερεκόκκια, *praecocia.* quae nos *Aprikosen, des apricots* appellamus. Consentiunt Cornarius et Rigaltius.

ἀπάτας) *oblectationes, ludos otium fallentes.* paullo post pro ὁ δὲ interpres videtur ὅ γε legisse, in quo eum laudo. *morus* apud Aristophanem est vocabulum turpiculum, et partem virilem significat.

P. 63.

παραψίδες) παρεψίδες. paullo post leg. διαγωγὴν, ἣν οἶά τις — *vitae domesticae administrationem, quae qualis sit, focus id significat.* Porro pro πρὸς αὐτοὺς leg. πρὸς τοὐναντίον. et pro καὶ ὅλην κατασκ. leg. καὶ τὴν ὅλην κατ. et pro ἡ ἑστία leg. ἢ ἡ ἑστία.

τῶν δὲ ἐνηλάτων τὸ μὲν ἔξω etc.) non intelligo h. locum, primum ideo, quod τὰ ἐνήλατα a τοῖς τείχοις distinguit. vid. post. quae alii eadem faciunt: deinde, quia spondam exteriorem uxori, quae intus cubabat, et interiorem viro tribuit, qui extus, v. p. 92. ubi idem recurrit: denique, quod summam et imam spondam etiam agnoscit, ad caput nempe et ad pedes positam, et illam de maribus liberis, hanc de femellis interpretatur.

ξέσται οἱ ξεράποντες) quia ministri a curando alicuius corpore, qui proprie sunt οἱ ξεράποντες, ξέουσι, radunt novaculis et strigilibus, et fricant pannis laneis aliisque modis herorum corpora. Porro ἀμφορεῖς οἱ ὑπηρέται. ὑπηρέται sunt proprie *baiuli.* hi quia ἀναφέρουσιν ἐκ τῶν ἄμων, comparantur τοῖς ἀμφορεῦσι. paullo post περιστυσσόμενα sunt *complicatilia*, quae πτύσσεται αὐτὰ πρὸς ἑαυτά.

P. 64.

πυργίσκοι) *armaria, repositoria*, superne turriculis instructa, quorum parvae imagines sunt nostrae *tresoriae* dictae. vid. quae ad Constantin. Cerem. de πενταπυργίῳ dixi.

στρωματόδεσμοι) centones, in quos condi, et in quibus portari solent stragulae, lodices, similia, ut nostra *portemanteaux.* Porro παλλακίδας, gemino λ.

π. δ. τ. ἄλλ. σκευῶν μακρ. —) *longum foret aliquem ea omnia sigillatim persequi, praesertim eum, qui lectores suis postulet libellis illos, qui non absque examine legant, sed ex suo ipsimet ingenio acute aliquid inveniant, quo suppleant auctoris industriam.*

τῇ λαιμῇ) imo vero τῇ φάρυγγι. *gulae.*

P. 65.

P. 65.

ἵνα διανοηθῇ ὅσα etc.) f. ἵ. διανόηῃ ὅσα βούλεται σημαίνειν. aut ἵ. διὰ νευμάτων, ὅ. β., σημαίνῃ.

ἀναπεπλασμένον) *fucatum, et reliquo histrionico apparatu instructum.* Porro pro μὲν post βασιλικὰ leg. γὰρ. Et πλείστας delendum, ut vitiosa scriptio verborum ἢ δίκας. Pro οὐ πλουσίᾳ leg. οὔτε πλουσίᾳ. et pro περιποιοῦνται f. περιποιεῖται, *conciscit, contrahit.* v. p. 57. aut περαγορεύει, *significat.* Porro τροχοπαικτεῖν est παίζειν μετὰ τοῦ τρόχου. *ibid.* μαχαίρας. nam verba a περὶ composita c. dativo construuntur. ut λίθῳ, vel ὀηρίῳ περιπεσεῖν et similia.

μᾶλλον παίζοντα Id.) pro μᾶλλ. l. ἄλλον. Paullo post f. μιμολόγοι γὰρ καὶ ἅπαντες οἱ γελωτοποιοὶ ἀπάτας καὶ ἐνέδρας σημαίνουσι. τὸ γὰρ θαυματοποιεῖν, γελωτοποιεῖν. nam illa omnia (scil. θαυματοποιεῖν, γελωτοπ., μιμολογ. et ὑποκρίνεσθαι) significant, aliquem decipere.

ἀφώνως) *obscura, nigra et mortua voce.* et paullo post leg.: ἀγαθὸν, μάλιστα ἐπόμενον ὑποζυγίοις.

P. 66.

ναρκίσῳ) ναρκίσσου vel ναρκίσσων. Et paullo post l. βλέπονται, διὰ τὴν ἱστορίαν, μάλιστα δὲ τοῖς ἐξ ὕδατος (ut piscatores) ἢ δι' ὕδατος (ut nautae, negotiatores et similes.) Pro παρὰ ante μὲν τὸν καιρὸν leg. κατὰ. Et paullo post l. καὶ τῶν λαθάνειν πειρωμένων.

ὅπου γε) pro γε leg. δὲ.

μέχρι παντὸς ὃ ἀμάραντος) *quia amarantus omni tempore sui nominis flos est, et vel in ipso colore suum nomen tuetur.* Porro pro ἱεροῖς f. ἠρίοις, *monumentis sepulcralibus.*

ἀναβάλλονται πρόγματα) ἀναβάλλουσι τὰ πρ.

P. 67.

ἔνεστιν) mallem simplex ἐστὶν, et post: δι' ὃ ἀθληταῖς μὲν ἀγαθὸς —.

ὀρεμένοις) ἐρεμωμένοις. et sic quoque affert Rigaltius in notis. Porro pro κτόρους sententia flagitat ἀλείπτους, i. e. ἀηττήτους, aut νικηφόρους. et paullo post pro δοκοῦσιν l. δοκῶσιν. et pro δὲ post κοινὸν l. γὰρ. Tum καταδέσμους i. e. *vincula magica.* Porro pro στεφ. ἔχων l. στεφ. ἔχῃ aut ἔχειν δοκῇ.

καὶ κρυπτὰ ἐλ.) καὶ τὰ κρ. ἐλ. ibid. *num fieri nullo modo potest, ut ille, qui auream coronam gestet, non sit conspicuus et in omnium versetur oculis.* Et ἕνας post στέφανον delendum, ut natum e fine et initio vocabulorum utrinque proximorum.

P. 68.

διὰ τὰ αὐτὰ) *propter easdem caussas.* morbi enim quae corpora invadunt, in ea se implicant, et profundas velut radices agunt, ut expelli et excuti aegre queant.

πορεύεται) aut πορίζεται leg. aut ἐπὶ τὰς ἡδονὰς πορεύεται.

καυστηρίοις) aliquando suspectum habui, et leg. suspicabar κασαυρείοις. sed bene habet. sive quod homo latinae linguae haud satis gnarus *fornaces* τὰ καυστήρια cum *fornicibus*, h. e. lupanaribus confudit, sive quod fornices illi olido vapore lucernarum, quae rancido oleo plenae in sordidis illis locis ardebant, fumosi recte καυστήρια vocata fuerint. non succurrit nunc locus Iuvenalis, ubi Messalinam ait nuda ubera, quae Britannicum aluissent, ad lucernam olidam servorum vilissimis monstrasse. Locus est Sat. 6, 130. *lassata viris, nondum satiata, recessit, obscurisque genis turpis, fumoque lucernae foeda, lupanaris tulit ad pulvinar odorem.* Et infra delendus est asteriscus post κατὰ et ante λόγον. recte enim habet hic locus. sic etiam p. 69. tota positi absque causa fuerunt, ideoque deleri debent.

P. 69.

κοινὸν * γυναῖκας ἔχουσι τῷ τόπῳ. αὗται μέντοι ἀγγ. σ.) αἱ γυν. ἔ. τ. τ. αὗται μὲν γὰρ ἀγγ. σ.

καὶ ἐπὶ ἐργαστ.) καὶ αἱ ἐπὶ ἐργ. Et infra pro καὶ τὸ περὶ σῶμα leg. καὶ τὰ περὶ τὸ σ.

P. 70.

ἐπάγει) ὑπάγει. forsitan quoque interpres ad hoc respexit recte vertens *subiicit*.

περαίνει) περανεῖ. Et pro διφεῖν scr. δίφειν.

— δεσπότου διφᾶσθαι) pertinet huc ille iocus Aristophanis: ὥςπερ τῶν διφωμένων, οὕτω καὶ τῶν μαστιγουμένων τὸ δίφας ἐπέχεται.

ἐρωμένου * τὴν γνώμ.) ἐξῳμένου. et sic quoque Cornarius et Rigaltius. deinde leg. οὐχ ὅτι γε τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν, *non tantum non suum filium*. Porro pro εἰς διδασκάλους leg. fort. εἰς διδασκάλου. quamvis enim forte non careat excusatione vulgata, quod tamen posuimus, i. e. elegantius et usitatius. v. p. 71.

P. 71.

καὶ καταγράφων τ. ε. α. ἀπους. —) melius nunc nón extundo quam hoc: καὶ κατασπείρων (aptius tamen foret καταδαπανῶν, sed nimium a vestigiis literarum abit) τὴν οὐσίαν εἰς αὐτὸν, ἀπουσίας ποιήσεται καὶ ἀποκρίσεις. dilapidans et disperdens suas facultates in eum, (filium prodigum) faciet ἀπουσίας absumtiones τῆς οὐσίας substantiae suae. v. quae ad opuscula Plutarchi p. 228. et in addendis scripsi. nam in Plutarchi libello de Is. et Osir. p. 81. *penult. edit. Squirianae* etiam ἀπουσία pro *excretione seminis* occurrit. praeferrem tamen ut magis conveniens indoli linguae, ἀπουσιάσεις, ut paullo post. quamvis enim ἀπουσίασις ibi non legatur, sed ἀπουσιάσει verbum, attamen a verbo ἀπουσιάζειν necessario formatur vocabulum ἀπουσίασις.

ἐξ ἀποστροφῆς) nam patiens ἀπεστραμμένος πάσχει. tergum obvertit τῷ δρῶντι. Casta haec non sunt, fateor, declaranda tamen, quia interpres ea non percepit. Paulo post pro χώραν sententia flagitat μάχην vel ἔχθραν, vel διαφοράν, vel χωρισμόν. *ibid.* f. leg.: ἢ γὰρ αὐτὸς ἀποστραφήσεται τὸν πατέρα, ἢ ἀποστραφήσεται αὐτὸν ὁ πατήρ. v. tamen p. 73. ubi locus similis huic est, unde vulgata defendi potest.

ἐντὸς δ' ἔτι τῶν δέκα) *sed adhuc intra decennium subsistens.* et paulo post leg. ἔταν δ' ἐν ὥρᾳ γάμων. Porro infra post ξυγατράσι punctum delendum, et post ὄνειρον comma collocandum. hanc distinguendi rationem interpres quoque sequutus est. pari modo paulo post punctum delendum.

P. 72.

Ὁ περὶ μητρὸς λόγος etc.) f. ὁ π. μ. λόγος, ὅσον πρὸς ἀφροδίσια, ὢν ποικίλος. *quum tractatio de matre, quatenus ad rem veneream pertinet, sit varia.*

συμπλοκαὶ, τὰ σχήματα) σ., καὶ τ. σχ. facile καὶ a fine vocabuli proximi fuit elisum.

ἀκιτεραίνοι) l. ἔτι περαίνοι. Porro pro ἐπὶ τούτων γεν. leg. ἐ. τούτῳ γεν.

τὶ δὲ ταὐτῷ πλησιάζοντι etc.) τὸ δὲ ταὐτῷ πλησιάζειν τί ἂν εἴη ἄλλο, ἢ τὸ μὴ σχολὴν ἄγειν. deinde pro εἰ leg. ὅ. et porro εἰκείαν, *patriam. ibid.* δὲ) l: γε. *si quidem.*

νενομένων καὶ ἐν ἐυδείᾳ etc.) νενόμενος, καὶ ἐν εὐδείᾳ ὢν τῶν ἐπιτηδείων.

P. 73.

γένοιτ' ἂν ἐπὶ —) ante h. deest aliquid. e. c. ἀλλὰ, vel οὐ μὴν ἀλλὰ vel similis transitus formula.

μεταβάλλει· καὶ τὴν γῆν οὐδὲ * αὐτὴν) deletis καὶ et puncto et asterisco, sic iunge et interpretare: μεταβ., τὴν γ., οὐδὲ αὐτὴν — *in materiam primigeniam revertitur, h. e. in terram, et nihilominus tamen illas putres matris re-*

liquias matrem appellamus. deinde leg. σημαίνῃ aut σημαίνοι. v. p. 72. Et τὴν post τῷ et ante γῆν delendum. Porro μόνῳ) sententia flagitat κακὸν. *ibid.* καταβαλεῖ. Paullo post scr. bis οἰκείαν. nimis crebro hoc in vocabulo peccatum fuit in Artemidoro nostro.

P. 74.

τὸν διέποντα καὶ τῶν ὅλων) f. τ. διέπ. τὸν βίον αὐτοῦ, καὶ τ. ὅλ. Post ἄνωθεν deest ἐπικειμένη. *nam quae terra incumbit,* non autem succubat, *ea est mortuorum, non autem vivorum mater.* Porro ἀποτεταμένῳ est *in longum porrecto, quantusquantus est, supino.* paullo post pro ἧττον leg. ἥττονας. deinde pro διὰ καὶ τοῦ ἄσθμ. leg. δ. τὸ καὶ τοῦ ἄσθμ. et pro χρῶνται leg. χρῆται.

P. 75.

ἐν μέρει) ἐν delendum. Porro pro κοινωνήσειν leg. κοινωνεῖν. v. infra. Et pro εἰ post καὶ et ante δούλῳ leg. ἡ. et pro τὸ ante ἀνδρὸς leg. τοῦ.

P. 76.

λοιμὸν ἢ νόσ.) λιμὸν, *famem.* paullo post leg, ἀποδῶνται. *vendant ea, quae vendere nolint.* deinde aut οὐδὲν μᾶλλον μαθήσεται leg. aut οὐδὲν ἧττον οὐ μαθήσεται.

P. 77.

τῶν ἐπιχείρων τυχεῖν) *laetum et optabile non tulisse praemium.* deinde l. σελήνῃ δὲ μιγῆναι. sic dixit in superioribus. μίγνυσθαι est *coire, venere uti.* sed ἐπιμίγν. est conversari, consuetudine et familiaritate alicuius uti, honesto quoque modo. deinde leg. τοῖς δὲ διὰ τὸ μὴ —.

P. 78.

ὑπερβάλλειν τι τῶν οὐκ ἀναγκαίων) *neque redundaret quidquam non necessarium.*

AD LIBRUM SECUNDUM.

P. 81.

Περὶ ἀνθρώπων κοινῶν) L. ἄνθρωπον aut ἀνθρώπους.

ἢ εἴτι προλ.) subaudi παραλείπων.

περὶ ὧν) multum fallitur, qui, quod ipsemet aliquando sum passus, περὶ οὗ credat legi oportere, quia εἴτι praecessit. quod enim εἴτι multitudinem et varietatem rerum complectitur, propterea ei subiungitur, pluralis. quod schema apud Demosthenem frequens observavi.

P. 82.

τὴν τ. πραγμάτων ἀκολουθίαν) L. τῇ τ. πρ. ἀκολουθίᾳ.

ἐπαγγελίαν) ἀπαγγελίαν, *enunciationem.*

προϊέναι τὰς ἐξόδους) πρ., ἢ τὰς ἐξ. *aut non invenire fores.*

P. 83.

καὶ χειμῶνος βλεπ.) καὶ εἰ χειμῶνος βλ. *etiamsi hieme conspiciantur.*

τρίψιν) id est ἔντριψιν, *quod multam intritam habeant cretam.* vel etiam quod corpus, cui nondum longo usu et assuetudine accommodatae sunt novae vestes, premant, arctent, angant.

ἐν ὄχλῳ) id est in foro, ubi maxima multitudo, plebeiorum suffragia ferentium, et candidatorum eos ambientium.

οὐ γὰρ πρὸς ἔργων ὄντ.) πρὸς ἔργῳ aut ἔργον. nam perinde est.

δοῦλοι δὲ ῥωμ. μόνοις τοῖς εὖ πρ.) δούλοις δὲ Ῥωμ. μόνοις ἀγαθὸν τοῖς εὖ πρ.

διά τε τὴν) pro τε l. γὰρ, διὰ γὰρ τὸ τὴν. —

P. 84.

μόνοις τεχνίταις συμφ.) *solis his artificibus, qui Bacchi in castris merent, non item reliquis artificibus.* propterea recte μόνοις ante τεχνίταις collocavit. Paullo post pro μόνους mallem μόνον.

διὰ τὸ μὴ ἐπιτάττειν) f. διὰ τὸ τῷ ἐπιτ., *quia purpura exercitio summi imperii convenit.*

ἐν μὲν ταῖς ἐορταῖς) Pro μὲν l. δὲ.

P. 85.

διαμένει πρ.) διαμενεῖ.

ἀπολύειν τὰ ἱμάτια) ἀπολλύειν, ut etiam recte interpres expressit, et notavit Rigaltius.

ἰοειδόχροα ἱμάτια) ἰόχροα *i. violacei coloris vestes.*

P. 86.

ἢ τὰ ἄλλου) mallem ἢ του ἄλλου, *aut alicuius alterius.* ut non paulo elegantius. In seq. cap.: θεῖον) *sulphur.*

P. 87.

χρημάτων) videtur bene habere, quamvis in fine paginae huius χρεῶν legatur. commodam patitur utrumque interpretationem. complicationem, confusionem, pecuniarum tam creditarum, quam debitarum, et rationum.

μηδὲ πολὺς) h. verba delenda sunt, ut scholium voc. ἄμετρος.

γυναικί, ὡς πρ.) post γυναικὶ videtur τῶν ἀναγκαίων vel simile quid deesse, aut potius, quod malim, loco ὡς leg. est ὧν, *iacturam, earum rerum, quas significare monilia ante dixi.*

P. 88.

ὁρᾷν ἑαυτὸν) post ἑαυτὸν excidit κακὸν. aliquoties observavi apud Artemidorum vocabula κακὸν et ἀγαθὸν excidisse; quod forsitan ex eo contigit, quod ea signis, non integris literis fuerunt exarata: quae signa librarii aut non assequebantur, aut praetervidebant.

ἢ σκοτεινὸς) h. verba videntur, ut scholium voc. γνοφερὸς, delenda esse.

εἰς ὁποίαν δ' ἂν ὕλην) *colorem*, ut coeruleus aeris color, mare exercentibus, purpureus, tinctoribus purpurariis etc.

ταπεινὸς) quia quo humilior, eo melius intueri et diligentius singula rimari possumus.

P. 89.

ἀστρ., δούλοις ταρ.) f. πλουσίοις.

διὰ τὸν φόβον) l. δ. τ. ψόφον. quod tonitru, propter strepitum et fragorem, significat minas; quia tamen strepitus ille nil nocet, propterea minas inanes significat.

μὴ γένηται) scil. ἡ βροντή. *si tonitru non sequatur fulgur.*

περὶ τὴν κεφαλήν) conieci aliquando περὶ τῆς κεφαλῆς, *periculum capitis.* sed non opus est. vulgata idem ait.

P. 90.

λεπτοῖς) λεπτὸς passim apud scriptores sequioris ordinis pro ταπεινὸς, φαῦλος, μικρὸς, εὐτελὴς reperitur. quare damno pristinam quandam meam coniecturam ἀσέπτοις.

τεμένεσι θεῶν — εὐπόρῳ.) τεμένεσι θεῶν, ἢ ἀνθρώπων πλουσίων οἴκοις, ἢ ἄλλῳ τινὶ χωρίῳ εὐπόρῳ. caeteris omnibus amputatis, quae aut vitiose iterata, aut scholia sunt.

ἐπεὶ καὶ ὁ κεραυνωθεὶς) ἐπεὶ hic loci significat *tum, deinde, porro.*

χρυσοφορεῖν) *auream coronam capite gerere, et in veste taenias et figuras auro pictas.* vid. Demosthenis orat. Midiaca.

P. 91.

ὡς θεὸς τιμᾶται) quia sacer et sanctus est, nemo eum violat.

τοῖς δὲ — ἐν γῇ) post γῇ deest διπαζομένοις.

καὶ δεδιότας, ἐκβληθῆναι σημαίνει.) sic lego et distinguo: καὶ δεδιότας ἐκβληθῆναι, μίαιν σημ. et sic quoque expressit interpres, forsitan e codice Aldino. Paullo post pro καταλειφθῶσι leg. καταληφθῶσι. *corripiantur, deprehendantur, obruantur.*

γ, ὅπου ἴδῃ) aut που, *alicubi*, leg. aut ὅτου *alicuius.* Mox pro ὅτι leg. ἔτι, et pro οἰκίαν l. οἰκείαν, *patriam.*

τὰ αὐτὰ) l. τοσαῦτα. Porro punctum post εἰρήκαμεν commate mutandum. continuat enim oratio. *quot diximus, tot res significantur, si quis sibi videatur a fulmine tactus vel ambustus esse.*

P. 92.

πεπτωκέναι. ἐπεὶ καὶ ὅταν ἄλλό τ. μ.) sic lego et distinguo: πεπτωκέναι ἐπέοικεν. ὅταν δ' ἄλλο τ. μ.

καταφλέξῃ, ἢ) ἢ delendum, ut e fine proximi vocabuli natum.

περὶ τοῦ παντός.) Post hoc deest τοῦ λόγου (vel τοῦ κινδύνου) ὄντος. aut alias delendum est περὶ, quod videri potest ab oscitante librario, ad proxima περὶ ὧν ἀκριβῶς — properante hic perperam positum, et deinde in non expunctis omissum atque derelictum fuisse.

βιβλ. διείρηκα) διήρηκα. *distincte tradidi.*

ὑφειμένον λέγω) modicum inquam et moderatum.

P. 93.

σμ. καθαρῷ πυρὶ) σμ. οὐ καθ. π. qui consumuntur igne fumante, sordido, atro, fuliginoso, non lucido. et sic quoque emendavit Hemsterhus. ad Lucian. T. I. p. 351.

οἱ οἶκοι ἢ οἱ τοῖχοι) hic et infra οἶκοι non *domos*, sed *oecos* significat, hoc est *conclavia* et partes aedificii maiores.

ὑπάρχῃ) subaudi τῷ ἰδόντι γυνή.

ὁ δὲ δεξιὸς, τέκνα·) τὰ τέκνα.

οἱ δὲ μ. πῦρ αὐξάνοντες — μετάγουσι) locum sic constituo amputatis inutilibus scholiis: οἱ δὲ μέγα πῦρ αὐξάνοντες τοῖχοι ἐπὶ τὸ πολυτελέστερον τὸν βίον μετάγουσι.

ἐν ἀσφαλείᾳ κεῖσθαι) licuit auctori ita loqui, neque damnabo. quod si tamen secutus est morem usitatum, debuit ἐν ἀσφαλεῖ dicere.

ἡ δὲ * δεχομένην, τὴν γυναῖκα.) e vestigiis corruptae lectionis nunc melius nihil extundo, quam hoc: ἡ δὲ μοχλὸν vel δοκὸν δεχομένη, μισθωτὴν γυναῖκα (id est τὴν παλλακὴν), *at quae ianua obiecto vecte transverso clauditur*, (quo modo rustici et humilioris conditionis homines aedium suarum fores claudunt) *ea significat mercenariam seu mercede conductam, temporariam uxorem, verbo pellicem.*

P. 94.

δρύσφρακτοι) l. δρύφακτοι.

Ἐξῆς δὲ περὶ κυνηγίου — εἶναι) sitne ante περὶ addendum τὰ, in dubio relinquam. potest enim sermo vel absque eo integer esse. at id pertendo, εἶναι deleri oportere. forte reliquiae scholii aut variae lectionis πρέπον εἶναι in eo latent. sic potuit aliquis exposuisse dictionem καλῶς ἔχειν.

P. 95.

ἄφοβοι καὶ ἄπρακτοι) *qui neque periculum aut terrorem aliquem, neque negotii alicuius institutionem aut per-*

actionem significant. v. infra: οἱ δὲ εἰς πόλιν ἐχχ. ἔκφαξίαν σημ.

τερπωλὴν — μελιταῖοι) f. τερπωλὴν, οἷοι καὶ οἱ μελιταῖοι.

νοσοῦντες δὲ οὗτοι) f. ν. δ. τούτοις (scilicet uxori et familiae) νόσον.

δεινοτέρας) *subtilius excogitatas*, callidius consutas et fabrefactas.

λοίκασι δὲ) pro δὲ l. γὰρ.

ἀΰγνωμον τὸ ζῷον) ἄγνωμον τ. ζ. *inconsultum, rabiosum.* Et paullo post pro παρ' αὐτοῖς leg. παρ' ἀνθρώποις.

P. 96.

συνέχεον) bene habet. significat, confuderunt diversa in unam massam, prodiderunt absque bono ordine, neque adhibita distinguendi diligentia. una universa lege complexi sunt ea quoque, quae illa lege contineri nolunt, et secerni ab ea debebant.

πρὸς δεσπότην ἐστὶ λεκτός) π. δ. ἐ. λεκτέος. *de hero est accipiendus*, vel *ad herum est referendus.* Paullo post pro κρίνειν leg. κρίνειν. et sic quoque Rigaltius.

Ἑρμοῦ ν. ε. σχῆμα) imo vero ὄχημα.

νομεύμεναι) mihi ignotum verbum νεμεῖν et νομεῖσθαι. quare puto aut νομεύοντάς leg. aut νεμόμενοι, aut πολεύμενοι *versantes.*

Καὶ αἰγιβόταν δεῖ τὴν ἀγαθὴν κ.) καὶ αἰγίβοτον καλεῖ (vel λέγει) τὴν ἀγ. κ. illam ipsam Ithacam, quam poeta Odyss. I. 27. ἀγαθὴν κουροτρόφον appellavit, idem Odyssea Δ. 606. αἰγίβοτον appellat, ubi ait:

αἰγίβοτος καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο.

quamvis a capris pascatur, id quod signum scabri, saxei, horridi, inculti, dumetosi soli est, *mihi tamen carior est, quam earum ulla terrarum, quas equi depascuntur*, hoc est pinguium et fertilium. vid. scholia ibi loci.

περὶ ἀγῶνας) π. ἀγώνων. Paullo post pro καθημένῳ καὶ πεσόντι leg. καθῆσθαι καὶ πεσεῖν.

P. 97.

προσιτεῖν αὐτῷ,) αὐτῷ redundat, ut saepe in scriptoribus non admodum tersis. *ibid.* aut loco σοῦ leg. est αὐτοῦ, aut paulo post loco αὐτῷ leg. est σοι.

ἐκκοκῆψαι) scil. ἄλλῃ πῃ, vel εἰς ἄλλον τινά, aut εἰς τὸ εἰκαῖον; *in vanum excidisse.* Mox pro ὑπακούεσθαι et σύνεσιν leg. ὑπακούεσθαι et σύνοψιν.

P. 98.

ἀγριαίνηται τι. ὃ λέων) ἀγριαίνῃ τινὶ ὁ λ.

ὠφελείας σημαίνουσα) imo vero σαίνουσα, quod etiam interpres expressit.

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὑποστροφὴν) ἐπὶ τ. α. τόπου στροφήν.

P. 99.

εἰθάσιν) ἰθάσιν. Porro pro Ὀναγροι — εὐγνώμονα leg. Ὄν. — ἀγνώμονα. v. p. 100.: βίαιον, καὶ ἀγνώμονα.

τ. ζῶα τὰ ἄγρια) post ἄγρια deest aliquid. e. c. ὅτι τείνει vel φέρεται, vel τὸ ἀποτέλεσμα, vel simile quid.

τοὺς ἐχθροὺς — ἐπιθησομ.) aut delendum τοὺς ante ἐπιθησ., aut sic ordinanda sunt verba τοὺς ἐχθροὺς τοὺς οὐκ ἐκ τοῦ φανεροῦ ἐπιθῆσ.

P. 100.

καὶ τοῖς διπαζομένοις δὲ) καὶ delendum.

εὑρήσεται εἰς ἐπίδειξιν ὡς πολλάκις ἐτήρησα) εἰρήσεται εἰς ἐπίδειξιν ὧν ἐτήρησα. *dicetur in ostensionem vel specimen mearum observationum.* Statim post pro καὶ προκαλεῖται leg. κάπρος καλεῖται, quod Rigaltius quoque notavit.

εἰκότως γυναῖκα) εἰκ. μάχλον γυν. v. p. 105.: μάχλους γυναῖκας.

καὶ τὸ κάτρεις κακοδαίμον) κ. τ. κατρᾷς, κακόδαιμον. *subas, o misera.* nam κατρᾶν est latinorum *subare.* interpretes ad Petronium dixere. dictio Menandri est.

ἢ ἐν τῇ δύσει) h. verba delenda, sunt enim expositio dictionis καρ' ὀλιγανῷ. Et infra pro ταῦτα ἐξ ἡμέρων leg. f. πάντα ἐ. ἡ.

P. 101.

εἰρημένον, αὐτόθεν) Comma pone αὐτόθεν collocandum. *et dictum quidem illud si* αὐτόθεν *ex et in semetipso sit clarum et simplex, oportet ei animum adiicere.*

ζεὺς εὐβάσμιος) Ζεὺς εὐβάσιος.

δείας τινὰ) sententia flagitat δεδιξάμενος, aut δέους ἐμπλήσας aut φοβήσας τινά, aut, modo simplicissimo, δήσας, *vinciens aliquem.*

P. 102.

Σὴψ δὲ καὶ Δύψας, etc.) σὴψ δὲ καὶ διψὰς, caeteris eiectis. sunt enim vitiosae scriptiones ambae eiusdem vocabuli διψὰς.

ψεττοαφύαι) ψῆτται, ἀφύαι. *passeres* (est genus piscium) *et apuae.* Et pro ἤδη. δὲ κατ' εἶδος ἰχθ. leg. ἤδη δὲ εἰ κ. τ. λ.

P. 103.

λανθάνειν τὶ, πιεῖ.) τὶ delendum, aut addendum ποιοῦσι vel κακούργοῦσι vel πανουργοῦσι. v. infra: τοῖς πανουργεῖν τὶ ἐπιχ. —.

ὀστέα ἔχειν) ὀστέα οὐκ ἔχειν. et sic quoque interpres. Paullo post pro φεύγει f. leg. ἀφεύγει.

P. 104.

ἀνθρώποις τὰ χρώματα) f. ἀ. τὰ τριχώματα. *capillitium.* unde teneri possunt. sed videtur hic locus non integer esse. coeperat enim de cartilagineis dicere. haec autem pertinent ad pisces squamarum expertes.

ἐλπίδας τοῦ ἰδόντος) ἐ. τοὺς ἰδόντας, *iubent eos, qui per insomnium eos viderint, spes conceptas abiicere.*

νόσον σημαίνουσι πανούργοις) νόσῳ σημαίνουσιν, ἢ πανούργοις.

P. 105.

ἤτοι ἑτέρας σ.) ἢ. ἑταίρας σ. ut etiam interpres.

οὐχ εὑρεθήσεται) οὐχ εὑρεθήσεσθαι. pendet enim a σημαίνουσι, quod antecedit.

παραθέντας ἀσθ.) aut παραθέντων leg. scil. ἄλλων, aut παρατεθέντας.

P. 106.

Ὀρνιθες ἱερὸι) f. ἀέριοι.

καὶ περὶ τὸ τυχὸν οὐκ ἀγαπῶντες) καὶ τὸ περιτυχὸν οὐκ ἀγαπ., *neque contenti eo, quod forte fortuna ipsis obtingit.* τὸ περιτυχὸν idem est atque τὸ προστυχὸν, ὃ περιτυγχάνει αὐτοῖς, vel ᾧ περιτυγχάνουσιν αὐτοὶ.

ὑψηλοτάτῳ τόπῳ) f. ὑψηλῷ τῷ τόπῳ. *in aliquo excelso loco.*

ἱπτάμενον δὲ ἡσυχῇ) ἱστάμενον δ. ἡ., *stantem immotum.*

δημιουργημάτων) picturas et sculpturas, quae homines aquilis vectos exhibent.

P. 107.

μέτριος ἦν, ἀθλήσει,) Cogitavi aliquando ἀθλητεύσει. sed vulgata idem valet.

P. 108.

σώζειν τὸ ἀποδημεῖν) f. ἐπιδημεῖν. *servant morem per vices in patria versandi, et alio peregre proficiscendi.*

P. 110.

καὶ τὰ ἀπόγεια σχοινία, πάντα) καὶ ἀπόγεια, καὶ σχοινία πάντα. *funes ancorarii, retinacula litoralia, et omne genus restium.*

P. 111.

ἠρέμα προφυρούσαν) προφύρουσαν.

ἀξείνη δὲ,) ἀξίνη. *Radehaue.*

διὰ τὸ ὄνομα) nam aut ἄγει, hoc est προσάγεται, ad se adducit, aut ἄγεται, domum ducitur, ut sit materfamilias.

ὁ λεγόμ. μίσγος) μίσχος leg. esse e Theophrasto annotavit Rigaltius, quo e philosopho constat Thessalos ita ligonem appellasse, aut peculiare ipsis aliquod ligonis genus, quo altius perfodiebant terram, eiusque plus eruebant.

P. 112.

ὑπερτίθεται) aut ὑπερτιθέσθω leg. aut, quod ad sensum idem est, ὑπερτίθεσθαι, subaudito χρή. Statim post pro οὐλοὶ leg. οὗλαι, molae salsae, seu grana frumenti integra, nec fresa, nec molita, sale mixta, quae in caput hostiae immolandae inspergebantur. nam οὖλοι nihil significat, aut forte idem, quod ὅλοι, *toti*, quod huc nil facit.

καλεοὶ) καλιαὶ *cellae.* Et τὰ ante ἐν οἷς delendum.

ὁ Ἀρχαῖος) nescio Ἀλκαῖος an Ἀχαιὸς legendum sit. praeferrem tamen prius, posterius praetulit Fabricius B. G. T. I. p. 663.

P. 113.

ἀκηδίας καὶ φόβων) ἀκηδίας κ. φ. Et paullo post pro μυλίαι leg. μελίαι. et sic quoque interpres. Porro pro οὐ πάνυ τοι leg. οὐ πάνυ τι.

P. 114.

ταῖς ἑαυτῶν) aut addi, aut saltim subaudiri debet κεφαλαῖς. sed prius mallem. Non multo post pro κεφαλῆς κατατιλήσαι leg. κεφαλῆς αὐτοῦ (vel αὐτῷ) κατατιλήσαι. Et tum pro προστιλησθῆναι leg. προστιλῆσθαι.

ὑπὸ αἰσχύνῃ) ὑπὸ delendum, aut deest aliquid. Et infra pro ἐπισφαλέστερον καὶ φοβερώτερον f. leg. ἐπισφαλέστατον καὶ φοβερώτατον.

P. 115.

ἐπιφέρωσιν) forte bene habet ἐπιφέρωσιν. notavi apud scriptores sequioris ordinis ἐπιφέρειν passim pro ἐπιφέρεσθαι positum. mallem tamen ἀποφέρωσιν legere, quia ἐπιφέρουσι statim alio sensu sequitur, et locum sic constituere: τοῦ θεασαμένου τὸν ὄνειρον ἀποφέρωσιν (aut ἐπιφέρωνται) ἐκείνῳ πάντας βλάβην ἐπιφέρουσι μείζονα.

P. 116.

ἐν τῷ τοιούτῳ ὀνείρῳ) Pro ἐν l. ἐπὶ. Porro pro ἐὰν ποταμῷ leg. ἐὰν ἐν π. Et paullo inferius pro ἐάν τι κινῆται leg. ἐ. τ. κινῇ aut κινήσῃ.

γυναῖκα — ἀσχημονοῦντα.) mallem verba sic strui: γυναῖκα μοιχευομένην, ἢ τινα τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀσχημονοῦντα.

πλημμυροῦντος) aut πλημμύροντος, aut πλημμυροῦντος, ut p. 117. leg. nam πλημμύρειν et πλημμυρεῖν novi, πλημμυροεῖν non item.

P. 117.

τὰ ἐναντία πᾶσι σημ.) aut πᾶσι cum πάντα mutandum est, ut sit latinismus *contraria omnia*, aut leg. πᾶσι τοῖς εἰρημένοις.

ταραχὰς καὶ ἀνεργίας) ἀεργίας. absque ν. sic enim efferri solet.

P. 118.

ληφθῶσιν) λειφθῶσιν, et non multo post λειφθήσεται pro ληφθήσεται. nam λείπεσθαι oppositum verbo νικᾶν. hinc ἀγωνιστὴς ἄλειπτος. *invictus*. ὁ μήποτε λειπόμενος μηδὲ ὑστερίζων τοῦ ἀνταγωνιστοῦ. Porro utrumque τὰ ante ἑαυτοῦ et ante τῶν ἄλλων delendum.

τὸ ἴσον τοῖς συνηγύροις) τὸν ἴσον.

P. 119.

P. 119.

τοῖς μὲν ἔθίσασι) τοῖς μὲν ἐθάσι aut ἐθισθεῖσι.

καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ) καὶ αὕτη ἡ ἀ. *etiam hic magistratus.* Porro ante aut post προάγειν excidit τῶν ἐκφερομένων aut κηδευομένων, *quia scriba funera praecedit.* v. Kirchman. de funeribus.

ταραχὰς καὶ περιβοησίας σημ.) potest περιβοησία probum esse vocabulum, formari saltim potest salva graeci sermonis analogia. usitatius tamen Nostro est περιβοήσεις. quare hoc malim. idem dictum velim ad h. v. infra.

ἐὰν δὲ καὶ πρ. — ψόγον ἕξει) f. ἐὰν δὲ καὶ μὴ πράγματα ἔχῃ καὶ δαπάνας ἀχρήστους, πάντως ἔχθρας καὶ ψόγον ἕξει.

μηκέτι ἔχοντας ἐπιδοῦναι.) f. μηκέτι ἄρτους ἔχοντας, βῶλον ἐπιδοῦναι. *quum, quos ei darent, panes nullos haberent reliquos, glebam ei porrexisse.*

ἐμοὶ δὲ δίκαιον ἐδόκει.) f. ἐμοὶ δὲ δὴ καὶ ἀποθανεῖν ἐδόκει. *mihi moriturus videbatur.*

P. 120.

ἱερᾶσθαι) *sacerdotium gerere.*

ἀπὸ τοιούτων ἀνδρ.) καὶ ἀπὸ τοιούτων ἀνδρ. ut si quis sibi videatur Iovis sacerdos esse, ille ex magistratu aut imperio commoditates percipiet, aut beneficiis afficietur a magistratibus et imperatoribus. Ita si quis sibi videatur Apollinis sacerdos esse, ille musica arte, aut medicina, aut vaticinando quaestum faciet, aut ditescet a musicis, medicis aut vatibus.

καὶ πάλιν αὖ πᾶσα ἀρχὴ) καὶ π. α. π. ἱερωσύνη καὶ πᾶσα ἀρχή.

ἐξ ὄχλων ἢ ἐξ ὅπλων) verba ἢ ἐξ ὅπλων correctio sunt pravae lectionis, ideoque delenda ἐξ ὄχλων. Non multo post pro σκεπαστὰ leg. σκεπαστικὰ, et pro κράνις leg. κράνος.

P. 121.

μάχη τε γὰρ) pro τε l. μὲν. Statim post pro τὰ δὲ αὐτὰ — μαχομένων σημ. f. leg. τὰ δὲ ὅπλα (scil. τῶν μονομαχούντων) τὰ σύγγραφα καὶ τὰ δίκαια τῶν δικαζομένων σημ.

ὃς τις ὑπολάβοι πυκτεύειν) ὅν τις ὑπολάβοι οἱ πυκτεύειν. *qualia ille arma habuerit, quem quis putet pugilatu secum certare.*

θώρακι πυκτεύειν) θώρακι πυκτεύῃ vel θώρακι δοκῇ πυκτεύειν.

ῥῆμα, πλουσίαν πιστικήν) ῥῆ. πλ., π., — sic distinguendum, ut etiam interpres fecit.

P. 122.

φυγάδα) *quae aufugere amat ex aedibus mariti*, ut Lycisca apud Theocritum. Conicci aliquando φοιτάδα, *quae itare et commeare solet* ad aedes amatorum, non vocata. nos talem *läufisch* dicere solemus.

ἐριδάρειος) ἐσσεδάρειος. scd procul dubio Lipsius haec omnia iam occupavit, qui ad manus non est, et ad quem Rigaltius ablegat.

προβάκτως) κομφέκτως. Et infra pro ἀποβαινόντων πολλάκις leg. συμβαινόντων ἂν πολλάκις.

καταφεύγοντες) κακὰ ἐκφυγεῖσαν.

νενομισμένοις, ὅσοις εἶναι ἐγαθ.) comma pone εἶναι promovendum.

καὶ τοῦτο ἦν, ᾧ —. συντρίβειν) sic distinguo et lego: καὶ τοῦτο ἦν, ᾧ προηγόρευεν αὐτῷ ὁ ὄνειρος. Ἰδεῖν ἑκάτην τινὰ τῶν θεῶν, κακὸν, συντρίβειν. —

P. 123.

ποταμίους. Αἰθέριοι) post ποταμίους excidit τοὺς δὲ χθονίους, τοὺς δὲ πέριξ τούτων. vid. infra et p. 124.

καὶ Ἀφροδίτη, καὶ Οὐρανία,) aut mutandum est καὶ primum cum ἡ aut leg. est Ἀφροδίτη ἡ καὶ Οὐρανία. scil. λεγο

μένη. Conf. infra, ubi Ἀφροδίτη ἡ πάνδημος nominatur, ut legi oportet.

P. 124.

οὐ παραλήψομαι) οὐ παραλείψομαι. *non omittam.*

λανθάνειν τι πειρ.) τι delendum. Porro εἰ post ὅταν et ante μὴ delendum.

P. 125.

ἀλαφηβόλος) post ἀλαφ. nescio utrum interpres in suo codice habuerit, an de suo addiderit καὶ τοξοφόρος.

σαρκῖνοι) σαρκινοὶ. Porro post θᾶττον δὲ excidit ἐσόμενα.

P. 126.

τοῖς ἐπὶ πόλεμον ὁρῶσιν) ὁρμῶσιν. nam aut ἐπὶ πόλεμον ὁρμᾷν dicitur, aut simpliciter τὸν πόλεμον ὁρᾷν absque ἐπί. *bellum spectare* aut *in bellum ruere.*

P. 127.

τούτου γὰρ ὡς —, νοσεῖν) aut ὡς leg. aut νοσεῖ.

μορμύρων) μαρμαίρων. *vibrans, palpitans, titubans,* vel ut *saltans, splendens tremulum.*

P. 128.

καὶ οὕτως ἀγαθὸν ἂν εἴη.) ἀγαθὸν legatur, ut editum est, an ἀγαθὸς, perinde erit. illud si optes, subauditur πρᾶγμα, vel σημεῖον. hoc autem tutatur se p. 124.

οἱ μὲν γὰρ ἄρσενες) γὰρ delendum.

ὅταν ἀπολύηται) aut ἀπολλύηται aut ἀπόληται.

ναναγίῳ περιπίπτοντας) post περιπ. videtur σώζει deesse.

ὁμοίως καὶ ὅσα ἂν) pro ἂν leg. αὖ.

P. 129.

ἐπὶ τοῦ ἐν ἀστεροσκοπίᾳ λόγου) f. ἐ. τ. περὶ ἀστεροσκοπίας λ.

τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα τὰ θερινὰ μεταβολὴν) sic ordinanda verba: τὰ θερινὰ τὴν ἐ. τ. β. μ.

P. 130.

ἔπραξαν μὲν γὰρ) subaudi ἃ ἐβούλοντο, vel ἐπετήδευσαν, διὰ τὸ δοκεῖν τῶν ἀστέρων κεκρατηκέναι. sic puto leg. esse.

ἀποστεγασθῆναι καὶ καυθῆναι) ἀποστ., ἢ καὶ κ. Statim post pro φαίνονται l. φαίνωνται. et mox pro τὰ αὐτὰ f. leg. τοιαῦτα.

καὶ τὸ περιέχον ἀλλοιοῖ) h. verba videri possunt scholium dictionis τρέπει τὸ κατάστημα esse. Statim post l. ἀγαθαὶ αἱ τῶν καθ.

σημαντικὰ, ἀπὸ γῆς) σημ., καὶ ἀπὸ γῆς.

P. 131.

ἀεὶ δὲ τοὺς ἀποδήμους προςδοκῶσιν) pro τοὺς l. τοῖς.

ἀεὶ δὲ τῶν καθεστώτων κινεῖ πραγμάτων τὸν ἰδόντα) ἀ. δ. τ. κ. τι κ. πρ. περὶ τὸν ἰδ.

καὶ τὰς ὄψεις καὶ τὰ ὑπ' αὐτῆς κρατούμενα, σημαίνει τὰ ἀποτ.) καὶ τοὺς ὄφεις, κ. τ. ὑ. α. κρ. τοιαῦτα σημ. τ. ἀποτ. et angues, et reliqua quae tenere solet, —.

P. 132.

ἄδηλος δὲ ὁ λόγος) δῆλος aut οὐκ ἄδηλος.

βραχείας μόνον εἴωθε) βρ. γὰρ μόνον εἴωθε. Et infra pro χρείαις λαμβανομένους f. l. χρ. συλλαμβανομένους.

P. 133.

ἔν τινι τούτους) potest, puto, τούτων legi, sed non valde opus est.

ἐπίμονος δὲ καὶ μοχθηρὸς) pro ἐπίμονος leg. ἐπίπονος. Et infra pro ὁ θεὸς ταῦτα leg. ὁ θεὸς ὁ ταῦτα —.

P. 134.

διὰ τὸν φυσικὸν λόγον Διονύσου) significat periculum, in quo fuit Bacchus, in matris utero adhuc pereundi. Statim postea αὐτοῖς delendum, aut τοῖς ἀνθρώποις, aut pro

αὐτοῖς leg. est τούτοις. Mox post πλέουσιν potest κακὸν vel κακὸς excidisse. potest tamen quoque e superiore ταραχὰς καὶ κινδύνους — σημαίνει huc referri.

ὀνόματα) Latinismus, *nomina* pro *personis*. Et infra pro ἀνεπίτρεπτον leg. ἀνεπίστρεπτον. *quia neminem ἐπιστρέφεται curat, ullo in loco habet.*

τοῖς περὶ λόγους ἠρεμοῦσιν) aut τοῖς περὶ λόγους στρεφομένοις, aut τοῖς πρὸς vel ἐπὶ λόγους ἠρεμοῦσιν. (ut p. 138.)

ἐπίκουρον τὸν θεὸν) potest ἐπίουρον legi, *antistitem, inspectorem;* sed neque in vulgata quidquam est, quod sollicitari debeat. utrum optes, ἑαυτοῖς in utroque subaudiri oportet. Et infra pro ψυχόπομπος scr. ψυχοπομπός.

P. 135.

ὁ σφηνοτώγων) qui gaudet barba ad cunei instar formata in acutam eandemque latam planitiem e crasso fundo coeunte.

Νέμεσιν γὰρ καλοῦμεν) aut νεμεσεῖν leg. si servetur ἵστασθαι (nam fuerunt qui νεμεσεῖν ita formarent ut νεμεσᾶν) aut servato νέμεσιν leg. statim post ἱστάμενον. *id quod in via stat, et impedimento est.* Rigaltius in notis νεμεσᾶν exhibet.

συνδέσμων γὰρ καὶ ἐπιγόνων) f. ἐπιγαμιῶν vel ἐπιγονιῶν. ut τριγονία dicitur, ita quoque ἐπιγονία, continuatio generis per ἐπιγόνους seu nepotes. Non multo post pro εὐρετὴς leg. εὑρέτις in foeminino genere.

P. 136.

διὰ τοὺς μαζοὺς) διὰ τὸ τοὺς μαζοὺς. Porro infra pro βέλτιον νομίζεσθαι leg. β. νομίζεται. et *ult.* pro κτίσματα l. κτήματα. et id quoque interpres expressit, et Rigaltius coniecit.

P. 137.

De diis marinis. pro συμφορώταται leg. συμφορώτατοι.

P. 138.

τῶν πέριξ) f. τῶν ἐν τῷ πέριξ. *qui versantur in aere nos ambiente.* recurrit tamen statim vulgata lectio.

τοῖς μεμυημένοις) τοῖς μὲν μ.

P. 139.

πᾶς ὁ περὶ αὐτῶν λόγος) potest vulgata defendi, ut sit: *omnia, quae ad ipsos pertinent.* mallem tamen πᾶς ὁ περὶ αὐτοὺς ὄχλος.

καὶ ἔσχατον ἐλθόντων) καὶ ἐς ἔσχ. ἐ. praeterea hoc monitum velim, me nescire, sitne haec dictio ἐς ἔσχατον ἐλθ. κίνδυνον scholium alterius, ἐς πάντα (subaudi τὰ δεινὰ vel κακὰ τῆς ἀπογνώσεως) ἀφιγμένων. sane idem dicit. de dictione ἐς πᾶν ἀφικνεῖσθαι, et ἐν παντὶ γίγνεσθαι dixi ad Cassium Dionem p. 25, 26. et ni fallor quoque ad Demosthenem.

δαίμονες καὶ οἱ περὶ τούτους) καὶ delendum. Et paullo post comma post κυβευταῖς delendum. Cohaerent enim haec duo vocabula κυβευταῖς πᾶσι. *omnibus, qui rem periculosam et aleae plenam suscipiunt.* Et mox pro ἀφῖχθαι τοῦ ζῆν f. leg. ἀφ. γὰρ εἰς πέρας τοῦ ζ.

P. 140.

πολλάκις δὲ καὶ ταπεινὰ, ἑστραμμένα) f. πολλ. δ. κ. βλαβερὰ (vel κακὰ, vel φοβερὰ) οἷον τὰ γήϊνα (nam id latet in vitioso ταπεινὰ, et eius interpretatio est ἑστραμμένα, quod propterea expungi debet).

ἔτι καὶ τοῦτο) subaudi σημαντέον.

συντριβόμενα — κατασεσόμενα) συντρίβεσθαι et κατάσεσθαι catenus differe videntur, ut illud quidem sit *comminui*, hoc autem *crepare, findi, rimas, fissuras agere.* Sta-

tim postea post αὐτῶν deest aliquid, quod ni possit ex Aldino codice suppleri, unde habuisse videtur interpres, qui sententiam integram expressit, ita quodammodo sarciri poterit: ὅσοι δὲ καὶ σημαίνουσιν αὐτοί τε καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν.

ἐπεὶ ὅταν σημαίνωσιν) ἐπεὶ (subaudi οὕτως ἑστῶτες. *nam ita stantes et apparentes absque suis quisque armis et insignibus*, vel etiam subaudiri potest ἄλλως, *nam alias*) ὅ, τι ἂν σημαίνωσιν — *quodcunque significent*, et sic quoque interpres. *nam aliae fallit significatio eorum, sive bona sit, sive mala.*

P. 141.

διαλυόμενα καὶ συνάπτοντα) f. δ. καὶ μὴ σ., *et non cohaerentia.* et id quoque interpres expressit.

κατὰ τὸ ὅμοιον τεκμαίρεσθαι χ.) l. καὶ τ. ὅ. τ. χ. *etiam similia iudicari oportet.* Et infra pro σκαλύει leg. σκαλύσει.

P. 142.

μεθ' ἡμέραν γενέσθαι) f. καθ' ἡμέραν γ. *quotidie fieri.* aut μεθ' ἡμῶν, *inter nos homines.*

ἀπὸ δὲ τῶν ἐκτὸς, οἱ θεοὶ ἔχουσι παράσημα οἷ τὰ) non multum huic loco deest, quem sic fere constitutum velim: ἀπὸ δ. τ. ἐ. (subaudi ex sup. νομίζειν χρὴ οὕτως, vel σκοπεῖν χρὴ οὕτως) οἷον, οἱ θεοὶ ἔχουσι παράσημα. οἱ οὖν τὰ — *a rebus externis iudicantur eiusmodi visiones per insomnium oblatae sic. E. c. habent deorum quique sua, unde agnoscantur, insignia. quae igitur personae humanae per insomnium videantur eadem gerere insignia, pro iisdem diis ipsis accipiendae sunt.*

ὀνείρους δὲ ἐκβεβηκότας — ἐν τέχνῃ ὀνειροκριτικῇ —) narrationes de insomniis exitum nactis et de rationibus illorum exituum, vel de modis, quibus illa in exitum

abierunt, tradi commode nequibant in brevi artis somniorum interpretandorum institutione.

οὐδέ μοι πιθανὰ ἐδόκει ταῦτα) non videbatur mihi eiusmodi esse, ut approbari facile posset multis lectoribus. Et infra συνταγὰς i. e. *medicationes a deo imperatas.*

P. 143.

παλαιῶν ὑπόμνησιν γραμμάτων) f. πραγμάτων.

—, ὧν ἀχάριστοι ἔσονται.) significant, fore, ut summi momenti res et facultates amplissimae ipsorum fidei committantur, sed iis in rebus versabuntur ingrati erga patronos. aut (nam et sic exponi potest) unde gratiarum parum ferent.

P. 144.

ἀεοικὸς) aut ἀπτοικὸς leg. et tum μὴ ante ἀηδισθῆναι erit delendum. aut si μὴ ibi servetur, erit hic ἐοικὸς leg.

ἢ λυπηθῆναι) h. verba videntur scholium verbi ἀηδισθῆναι esse.

παραιτεῖται πίστεως ὁ θάνατος) παραιρεῖται.

P. 145.

εἰς τὴν οἰκίαν) εἰς τ. οἰκείαν. *in patriam reducit.* Mox leg. fort. ἀθλητὰς δὲ ἱερονίκας ὁ θάνατος ποιεῖ. *spectaculum suae mortis athletae oblatum portendit ei victoriam in sacris votivis ludis.*

ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις δίκαις) pro ἄλλαις aut ἄλλων aut ἀλλοτρίαις leg.

P. 146.

διὰ τὸ σύνθετον τοῦ ὀνόματος) quia illius dictionis ζῶντα κατακαίεσθαι partem efficit vocabulum ζῶντα, ideoque vitae significatio in ea continetur. Porro initio seq. cap. leg. προῤῥημένοις pro προειρημένοις.

P. 147.

εἰς ᾅδου πορεύεσθαι) πεπορεῦσθαι. aut si πορεύεσθαι servetur, leg. erit ἀποδημήσοντας in futuro.

ἐν ταῖς αὐταῖς διατριβαῖς) post αὐταῖς aut deest aliquid, aut subaudiri debet, e. c. ἡμῖν aut ταῖς πρὸ τοῦ. Paullo inferius comma ante βίᾳ collocandum.

P. 148.

εἰ δὲ μή, αἰσθόμενον ἀποδάκεσθαι καὶ μὴ διαφθαρῆναι.) in tempore, antequam mordeatur aut aliam a bellua noxam accipiat, sentientem, qua cum fera coniunctus sit, et quantum sibi ab ea discrimen immineat.

τιμωρίας) vindiciarum, si potentior debiliori ius debitum asserat. Statim post pro συναιρουμένῳ leg. συναιρομένῳ, id est συνεπιλαμβανομένῳ, *adiuvanti, succurrenti.*

ἡδεῖς ἢ εὐεργέται) ἡδεῖς est εὐμενεῖς, φίλοι, προσηνεῖς. ut apud Demosthenem p. 41, 36. in fine orationis de pace: οὐχ ὡς ἡδέως ἡμῖν ἔχουσιν.

οἷον νεκροῖς συντίθενται) f. οἷον ἃ νεκρ. σ., *ut e. c. eiusmodi res, quae una cum mortuis humari solent.*

P. 149.

καθιστᾶ τὸν οἶκον) καθίστα in imperfecto, *domum* vel *rem familiarem in bonum ordinem redegerit.* Statim post pro τοῦ θαυμαμένου leg. τῷ θαυμαμένῳ *eorum, quos salvos esse multum intererat eius, cui oblatum fuerat illud insomnium.*

πέμψαι τὸν ἴδιον) πέμψας. in participio.

P. 150.

ᾧ καὶ ἀπήντησεν) aut ὡς leg. aut ἃ. deinde videtur aliquid deesse. f. ita locus est constituendus: ὅτι τὰ πέρματα πρὸς τὰ ἐναντία — *quod aera minuta semper eventum aliquem iniucundum significant.*

καὶ αὐτῷ, τὸ λυπεῖσθαι) καὶ αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι. ut etiam reddidit interpres.

ἔν τινι, ἐπί τινι) f. ἐπὶ μεγάλῳ τινὶ λυπηθήσεσθαι. verba quoque ἔν τινι delenda existimo, ut vitiosam scriptionem verborum ἐπί τινι.

P. 151.

κοιτοπεστῶν) κυνοπεστῶν.

P. 152.

ὅταν — ἐν γαστρὶ ἔχει) ἔχῃ. Mox pro οὐχ ἡ αὐτὴ leg. οὐχὶ αὐτὴ, *non ipsa.*

ταύτην ἐκείνην) ἐκείνην non cohaeret cum ταύτην. nam hoc quidem ad ἱστορίαν referri patet. illud autem ad τὴν ψυχὴν redit, unde consequitur etiam παράγειν in infinitivo legi oportere *illam* (animam) *in medium producere.*

ἐν ἅπαντι τῷ λόγῳ) τῷ λόγῳ non cohaeret cum ἅπαντι, sed cum προστιθέμενος. *accedens ad partes sanae rationis in omni re,* idque sequens, quod videro rationi consentaneum esse.

P. 153.

οὔτε ἵπταται, οὔτε φθ. — ἀργή ἐστι) forte relinqui debet auctori non tersissimo sua stribligo. posset tamen oratio facili negotio in hunc concinniorem ordinem redigi: οὔτε ἵπταται, οὔτε φθέγγεται, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ, καὶ ἡ θάλασσα κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ἀργή ἐστι.

πρώτη πρόεισιν) mallem πρόεισιν, *prodit e latebris in conspectum.*

ζῶντας καταλαμβάνει) sententia postulat ἐγηγερκότας, *vigilantes, expergefactos.*

τῶν πάλαι λειφθέντων) τῶν παραλειφθέντων aut τῶν τότε παραλειφθέντων.

P. 154.

οἱ ἱπτάμενοι ὄρνιθες) sunt enim aves quoque non volantes, ut anseres, anates, gallinae, similes, quae dominos et habent et patiuntur.

ἀνασπᾶναι, δούλους) δούλοις. in dativo.

διὰ σταυροῦ πέτεσθαι) post σταυροῦ figendum punctum. sententia enim ibi perfecta est. *punit, saepe quoque ipso crucis supplicio.* Tum nova incipit sententia. πέτεσθαι, μήτε — *ita volare, ut neque multum super terram emineas, neque prope ab ea absis* —

P. 155.

τὸ ἑκόντα πέτεσθαι καὶ βουλόμενον ἀν.) verba καὶ βουλόμενον delenda, ut scholium, aut ut varians lectio. nam idem dicunt atque ἑκόντα πέτεσθαι.

διὰ τῆς αὐλῆς ἢ τῆς εἰκίας ἐκπίπτῃ —) fateor, locum hunc mihi obscurum esse, quamvis enim legerim ea, quae Thomas Shaw in Itineris sui Africani expositione de ratione aedificandi, quae penes Mauros usu recepta est, tradidit, quam rationem ille contendit eandem ipsam esse, qua veteres in condendis suis aedificiis usi fuerint: nihilo tamen magis propterea intelligo, qui possit aliquis διὰ τῆς αὐλῆς ἐξέρχεσθαι, qui non exeat per τὸν πυλῶνα. nam *aula* statim excipiebat τὸν πυλῶνα seu ostium aedium, in semitam publicam patens, primum et extimum ostium. ex aula deinceps patebat ostium medium in aedes interiores. denique tertium ostium, ἡ ὀπίσθιος θύρα, ianua postica, per quam exibant, qui fallere vellent, et nollent conspici exeuntes; item mortui ignobiliores efferebantur. Id unum hic video, verba ἢ τῆς εἰκίας delenda esse, ut scholium hominis imperiti, cui veterum aedificandi ratio incomperta esset.

ἐπὶ δίφρου δὲ ἢ βαθμοῦ ἢ κλίνης ἢ βάθρου) ἢ βάθρου videtur delendum post ἢ βαθμοῦ, quod idem est. significat autem hoc vocabulum βαθμὸς aut βάθρον tale scamnum parieti praeductum, quale est illud, quod Turcae et Mauri *Soffa* appellant, in quo sedent, cubant et dormiunt. δίφρος est *lectica*.

P. 156.

τυρομάντεις, γυρομάντεις) videri potest alterutrum delendum, ut prava scriptio. Interpres aut in suo codice habuit, aut coniecit πυρομάντεις, vertit enim *ignium vates*, hoc est, qui e diversis ignium accensorum formis vaticinarentur. qua de coniectura lectioneve, item de alia, quae mihi in mentem venit, χυτρομάντεις, *ex ollarum percussarum collisarumve crepitatione vaticinantes*, et universe de hoc loco, debeatne in eo quidquam moveri, necne, non liquet, satiusque est in medio relinquere. Posset quoque τεφρομάντεις, πυρομάντεις coniici, *qui e cineribus, et e granis tritici vaticinantur.* item πιτυρομάντεις, *qui e farris pinsi glumis et recrementis vaticinantur.*

καὶ αὐτοὶ μὲν μαντικῆς) mallem αὐτῆς.

τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα) τούτων si bene habet, sed secus videtur habere, redit ad μάντεων, quod supra erat. credo potius peculiare genus vatum in eo vocabulo latere.

γενεσιαλόγων) γενεσιολόγων duplici omicro. addit autem hoc ob vocabuli *mathematicorum* ambiguam acceptionem.

ἀναχειραβίῳ) h. vocabulum in tria dividendum et leg. est ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρα βίῳ, *praeter eos, qui se in vita communi fideles praestant.* est autem ὁ ἀνὰ χεῖρα βίος *vivendi ratio, quae perpetuo inter hominum manus est, ipsis ubique obversatur.*

P. 157.

καὶ περὶ τῶν ἄλλων πάντων) f. καὶ περὶ ἑαυτῶν, καὶ περὶ τ. ἄ. π.

ἀποδέοντας ζῶντας) f. ἀποδ. τοσοῦτον ζ. Et infra pro δεκάκις δέκα scr. δεκάκι δέκα absque sigmate. v. p. 158. bis. nam alias, admisso sibilo, emergeret numerus centena-

no maior. scilicet 290. atqui praecipitur, ut numerus centenario minor sit.

P. 158.

εἶον, τὰ δύο γίνεται· τετρακ. —) distingue: εἶον τὰ δύο, (γίνεται ταῦτα τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέτταρα) οὔτε δὲ ἐνδέχεται —.

καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐλθόντες) καὶ delendum. accedimus ad illud elementum, quod numerum vocabulo integre scripto significatum refert. ut numerum vocabulo ΔΥΟ integro exarato significatum refert elementum β. si quis igitur vocabulum δύο literis omnibus exaratum sibi in insomnio visus fuerit videre, ille eius loco elementum β assumit. Statim post pro δείκνυται ἀπὸ leg. δ. ὑπὸ. ut infra. v. tamen p. 160.

— καὶ ὑπὸ στοιχείου μὴ δείκνυσθαι, ἀλλ' ὑπὸ χαρακτῆρος) aut alium numerandi modum penes Graecos aetate Artemidori obtinuisse, quam qui nostris in libris regnat, aut Artemidorum memoria deceptum fuisse necesse est. numerus enim septenarius elementum habet ζ, quo significatur. at numerus sex significans, elementum non habet, quo repraesentetur, sed character aliquis ϛ latino S similis, eum numerum exprimit. Artemidorus autem hoc pervertit, et quod τῆς ἑκτάδος est, id tribuit τῇ ἑπτάδι. Statim postea leg.: εἰκοσιδύο ἔτη. εἶτα ὀκτὼ —.

κατὰ μόνας σημ.) *tantum numerum significare, quantum singularum literarum seorsim sumtarum valor in unum consummatus efficiat.* ut δέκα efficit 30. nam δ est 4. ι est 5. κ est 20. α est 1. hi quatuor numeri consummati efficiunt 30.

ἀλλ' ὑπὸ στοιχείων) ἀ. ὑ. στοιχείου. nam *decem* uno elemento, *Iota* puta, exprimitur.

ἀπὸ τῶν δέκα) *ab illis quatuor literis, quarum prima est* Δ, *secunda* Ε, *tertia* Κ, *quarta* Α, *ita scriptis et*

computatis. subauditur γραμμάτων, vel στοιχείων potius. Statim postea leg. ἐὰν δὲ ἰῶτα.

P. 153.

πότε δὲ δέχεται) πυτέρως. *utro autem modo accipiendum sit N.* pro *quinquaginta*, an pro *tredecim.*

τὸ ξ̄, ἤτοι δέκα τέσσαρα) τὸ ξ̄ τεσσαρεςκαιδέκατον, ἤτοι δεκακαιτέσσαρα.

P. 160.

οὔτε ἐν τοῖς πρώτοις λέγει — πρῶτα πλείονα τῶν πεντήκοντα, οὔτε —) *nam neque numerum ipsi dedit, de quo deduci annos iam exactos oporteat.* numerus enim maior, is est 70, deduci a minore, 50 puta, nequit.

ὅτι τὰ πεντήκοντα σημαίνοντα) f. ὅτι τὸ στοιχεῖον τὸ πεντήκοντα σημαῖνον — *quia elementum quinquaginta significans, N puta, in alphabeto, seu serie literarum, litera est tertia post decimam.*

τετηρεῖσθω) τετηρῆσθω. Et infra pro ἐπὶ τὸν τοῦ περὶ χρόνου ζωῆς λόγον leg. f. ἐπὶ μὲν τοῦ π. χ. ξ. λόγου. *ibi, ubi agitur de spatio vitae.*

ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων προθεσμιῶν —) *alia autem temporum spatia ubi significata fuerint, aestimari ea debent ex ratione probabili temporis, intra quod illae res praedictae aut evenire, aut perägi possunt vel debent.*

P. 161.

ἀνελλειπῶς) ἀνελλιπῶς. per iota simplex.

ὑπὸ τῆς πείρας) aut ἀπὸ suffici debet in locum praepositionis ὑπὸ, aut hac servata, addi παρεσχῆσθαι, aut κεχορηγῆσθαι vel simile quid, *suppeditatum, praebitum et praestitum fuisse.*

ἔτη καὶ εἴ) ἔτι, *adhuc, porro quoque.* Statim postea aut ὧν leg. est loco ὡς, aut ἢ ὡς. *aliter, quam mihi visum fuit.*

ὅτι εὑρήσει λέγειν — ἱκανὸς ἦν) ὅτι εὑρεσιλογεῖν μὲν καὶ πιθανεύεσθαι κἀγὼ πάνυ ἱκανὸς ἦν — *me ipsum quoque non earere facultate subtiliter et argute excogitata probabiliaque commenta in medium proferendi.* Statim post leg. ἀλλ' οὐ θεατροκοπίας, καὶ τὸ τοῖς λογεμπόροις ἀρέσκειν ποτὲ μετῆλθον.

μήτε προσθῆναι, μήτε) προσθεῖναι. Statim postea pro εἴτε γὰρ leg. εἰ μὲν γὰρ, aut paullo post pro εἰ δὲ leg. εἴτε δὲ. Porro pro ταῖςδε mallem ἐν ταῖςδε.

θαυμαστὸν ἐν Δαλδίᾳ Ἀπόλλωνα) θαυμαστὸν τὸν ἐν Δ. Ἀ.

AD LIBRUM TERTIUM.

In extremo titulo, quem index huic libro praefixus in fronte gerit, legitur vocabulum ἐνόδιον. id est *viaticum.* v. p. 175. extr. ἐνόδιον, id quod in itinere aut usu venit, aut consumitur, idem est atque ἐφόδιον, aliquid, quod peregre abeunti viae ergo commode absolvendae additur. Titulus autem hic et index pariter multo sunt recentioris aevi, quam Artemidorus.

P. 164.

ἐξ ὁλοκλήρου) post hoc videtur καιναὶ vel νέαι, vel πρόσφατα vel simile quid deesse. Porro vocabulum ἐκφωνούμενα videtur idem atque διαφωνούμενα *discrepantia, parum consentientia* significare.

P. 165.

καὶ εἰς εὔμορφον — κάλλους) f. καὶ εἰ εὔμορφον εἴη, τοῦ πρότερον παραφαιρήσειν κάλλους. *etiamsi in se formosum esset, tamen de pristina venustate detracturum esse.* Statim post leg. καὶ εἰς οὐ συνημμένα κεφάλαια.

ἢ ἄλλον παίζοντα κακὸν) καὶ ἄλ. π. ἴδῃ, κακὸν. Statim post pro πλείονας leg. μείονας, *pauciores*. Mox pro ἀπολύμενοι scr. ἀπολλύμενοι. *amissi*.

τηρούμενα κλίπτῃ) τηρ., ἃ κλ.

P. 166.

καὶ οὐ πάντες φανερῶς —) καὶ ἅπαντες φ. —

τοῖς μὲν φιλοτεροφοῦσιν) τοῖς μὴ φιλοτυγοτεροφοῦσιν, *iis, qui alias non student nutritioni coturnicum*. Mox pro μὲν ἐγχώριοι leg. οὐκ ἐγχ.

P. 167.

αὐτὸ σῶμα λαμπίνονται) mallem σῶμα abesse.

P. 168.

αἱ λεγόμεναι ἐλπίδες) ἐμπίδες. nota haec animalcula ex Aristophanis Nubibus. Deinde pro καταβοοῦντας leg. καταβοῶντας.

ἧττον δὲ πονηρὸν μάχεσθαι) aut loco μάχεσθαι leg. est τούτοις, aut utrumque iungendum.

συναιροῦνται) συναίρονται. nullum tamen discrimen significationis novi inter συναίρεσθαι et συλλαμβάνεσθαι. dictio porro δεῖ τοῖς ἀνθρώποις βοηθείας idem dicit atque δεῖ καὶ τῶν συλλαμβανομένων. videtur ergo turbatum aliquid hic loci a librario fuisse. Porro pro δὲ post πονηρὸν et ante ἐτηρήσαμεν leg. οὖν.

P. 169.

προκόδειλος — διαθήσεται) διαθήσει.

ὀρνίθων) gallinarum et quidquid ad id genus avium altilium domesticarum pertinet.

δυςτίθασον) δυςτιθάσσιτον. Et infra pro πολλάκις δὲ καὶ θεῶν leg. π. γὰρ κ. θ.

P. 170.

P. 170.

κωλόβαθρα) καλόβαθρα (vel καλώβαθρα) ὑποδέεσθαι, *grallas sibi subligasse*, aut *subligari curasse.*

P. 171.

βασιλείαν ἄρχειν) βασιλείαν, ἢ ἀρχήν.

P. 172.

Εἰς μάντεις δὲ φοιτᾶν) εἰς μάντεως. scilicet οἶκον vel ὁμιλίαν.

ἤγουν πυνθάν.) h. verba videntur, ut scholium verbi μαντεύεσθαι, delenda esse. Mox pro προσήκειν leg. προσήκει.

ἃ ἂν οἱ κἀκεῖνα μ.) κἀκεῖνα delendum.

πρὸς τὰς ὀρέξεις — τῷ νοσοῦντι οἱ ἰατροί.) aut πρὸς hic loci delendum, aut postea pro τῷ νοσ. leg. τὸν νοσοῦντα, *non ad satietatem et appetitum aegroti nutriunt eum medici.*

P. 173.

κακὰ, καὶ ταῦτα) καὶ delendum. Porro pro κατέδεται leg. κατεδεῖται. Et καὶ post ἔσονται et ante ἱκανοὶ delendum.

P. 174.

Ἐπ' ἀριστερᾷ) ἐπ' ἀριστερὰ. id est ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μέρη. et sic quoque initio capitis proximi 25. ubi νόθους per ο parvum est exaraudum.

μητρυιὰν πρεσγενόν) μητρυιὰ. in nominativo. *noverca.* nam φιλήσαι est optativus. Deinde pro ἥττονας leg. ἥττονα.

P. 175.

λέγω δὲ) nam πρόγονοι quoque dicuntur *privigni.*

ἐπίγονοι) minores, nepotes, quorum tutela, mortuis parentibus, ad avos rediit.

καὶ ἔστι δῆλος) δειλὸς, *pavidus.* quemadmodum servum decet esse.

περὶ μυῶν γεγραμμένων) γεγραμμένῳ. *in illa parte libri, quem Melampus de monstris et prodigiis edidit, quae pars agit de muribus.*

ὡς ἀπολελειμμένον ἐπ.) ἀπολελυμένον, *solutum, separatum.*

P. 176.

ἀπὸ τῶν αὐτῶν γὰρ σύγκειται γραμμάτων) h. verba delenda sunt. apparet enim liquido, ea falsa esse, et ab Artemidoro proficiſci non potuisse.

καθαρὸν εἶναι τὸ ὕδωρ, μήτε τὴν γῆν.) κ. ε., μήτε τὸ ὕδωρ, μ. τ. γ.

ἔστιν οὖν πονηρὸν) ἔ. ο. ἢ πον. Deinde pro οἰκέτην post Λεκάνη scr. οἰκέτιν in foeminino. *dispensatricem.* Et mox pro ἀπηλευθερωμένην scr. ἀπηλευθερωμένῃ.

P. 177.

διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πάντας εἰκόσιν.) ἐπαγάλλεσθαι.

P. 178.

τοῖς προσδοκοῦσιν ἀποδήμους) προσδοκῶσιν. *ibid.* deest aliquid. requiritur vocabulum, cuius literae una cum literis vocabuli ἀγγελία computatae conficiant numerum 100. vocabuli ἀγγελία literae efficiunt 53. vocabulum itaque desideratur, cuius literae efficiant numerum 47. ἔστι γὰρ ἰσόψηφον τῷ — — — — ἀγγελία τὰ ἑκατόν. Statim postea τὸν ante πλοῦν delendum.

περὶ τούτου ὅλως ἢ ἐξιτέον) περὶ τοῦ ὅλως εἰ ἐξιτέον, *qui deliberant,* vel *ambigunt, sitne ipsis prorsus peregre proficiscendum, an domi manendum.*

Ἄλυσις γυναῖκα σημ. διὰ τὸ ὄνομα) non intelligo. Statim post pro ἐκ πολλῶν f. leg. ἐκ κρίκων πολλῶν.

P. 179.

ἐπειδὴ γὰρ καθεζ.) γὰρ delendum.

Περὶ δὲ χρημάτων διαφορᾶς, ἀπὸ τοῦ λόγου) *de diversa significatione supellectilis dixi ibi loci, ubi de vestimentis et mundo utriusque sexus sermonem institui.* ἐπὶ (non ἀπὸ) τοῦ λόγου.

Σύνεργα δὲ καὶ τὰ εἰς) pro καὶ leg. ἢ aut τουτέστι. nam exponit significationem vocabuli σύνεργα.

ἐάν τε γὰρ ἐπ' ἀγαθοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων —) *nam si, cum reliquarum specierum per insomnium oblatarum significationes sint hilares atque faustae, tum iis quoque accesserint laeti ominis nomina, efficiunt haec fausta nomina, ut bona tanto significentur perfectiora; quod si vero malis significationibus adhaerescant fausta nomina, minuunt haec nomina significationum diritatem.*

P. 180.

ἀλλ' εἰκὸς τὸ ὑποκεχυμένον εἰς ἐπιθυμίαν ἄγειν αὐτὸν) ἀλλ' εἰκὸς τὸν ὑποκ. s. ἐ. ἄ. αὐτοῦ. scil. τοῦ ἀναβλέπειν. *sed verum,* hoc est iustum, rectum, et rationi consentaneum, *est huius rei,* recuperandi visus, *cupidinem illi movere* vel *iniicere, cui oculi suffusi caligine fuerint.*

προσελθὼν λέγῃς) λέγῃ simpliciter, aut λέγῃ τις.

P. 181.

ἀνεπιστήμῃς οἰκέτης, δεσπότην) aut simpliciter οἰκέτης cum οἰκέτῃ mutandum est, aut leg. οἰκέτῃ φαινόμενος δεσπότην —.

παιδεύειν βουλ., καὶ μαινομένοις. ἐπειδὴ καὶ παῖδες) πενομένοις. *ludum aperire literarium cogitantibus, et pauperibus.* ἐπειδὴ καὶ οἱ παῖδες.

P. 182.

καὶ μὴ ᾠρεμεῖν) h. verba videntur aut scholium, aut varians lectio esse verborum καὶ μὴ κατεβρίφθαι.

φοβουμένοις. ἀνεπιστρεφούσι) ἀνεπιστρεφοῦσι. est enim ab ἀνεπιστρεφία, *sum* ἀνεπιστρεφὴς, *homo nil curans,* non au-

tem ab ἀνεπιστρέφω. nam composita talia verba ab *a* privativo circumflectuntur.

πρὸς ταῦτα ἐπιτηδειότερον ἑαυτὸν παρέχειν) πρὸς πάντα ἐπιτήδειος ἑτέρῳ ἑαυτὸν π. potest quoque ἑτέρῳ abesse.

ἀνίαν σημαίνει, ἐπὶ τοῖς) ἀ. σημ., ἢ ἐπὶ τ.

P. 183.

περὶ αὐτὰ τὰ φυτὰ) περὶ cum παρὰ est mutandum. παρ' αὐτὰ τ. φ. *ob ipsas arbores. est quoque differentia quaedam, cuius causa penes ipsas arbores est.*

P. 184.

ὑπ' αὐτοῖς αἰσχύνεται) ὑπ' αὐτῆς αἰσχυνεῖται. Et in seq. cap. pro ἀκούεσθαι κακῶς leg. ἀκούεσθαι κ. Deinde μαχίμοις est *rixam facile concitantibus.*

ἢ αὐτὸ μόνον) ἀλλ' ἢ, *a. μ., sed solummodo.* Porro μεμνημένους potest exponi *rerum iniicientes mentionem,* suspectum tamen mihi esse haud diffitebor. Paullo post delendum ἰσχύουσι, ut scholium verbi *sisi.* nam dictio *cicadae nihil sunt nisi vox,* idem significat aliud, quam *nulla alia re valent, quam voce.* potest tamen etiam sic legi: οὐδενὶ γὰρ αἱ τέττιγες, πλὴν φωνῆς (aut φωνῇ) ἰσχύουσι. Statim post λέγουσι idem hic valet atque προλέγουσι.

P. 185.

ὡςαύτως ἀποβαίνει) scilicet τὰ ὑπὸ τοῦ ἀσφοδέλου σημαινόμενα, ὡς τὰ ὑπὸ τῆς σκίλλης.

ἢ ἄλλό τι μέρος τοῦ σώματος, τὸ αὐτὸ πάσχειν) ἢ ἄλλο τι μ. τ. σ. τὸ αὐτὸ, τὰ αὐτὰ πάσχειν. *aut aliud quodcunque corporis membrum, idem suo membro, modis iisdem atque ipse, affici.* Mox leg. καὶ αἱ τῶν μερῶν πηρώσεις.

κατέλαβεν ἐπὶ τῆς ἑρωμ.) post κατέλαβεν videtur αὐτὸν excidisse. quamvis id affirmare pro certo nolim.

P. 186.

προσευχὴ) *templum videre*, praesertim iudaicum, aut christianum. vid. paullo post — εἰς προσευχὴν —: utitur Martialis vocabulo *proseuche* hoc sensu, si bene memini.

μεταῖται, ὁμοίως καὶ —) ὁμοίας. *mendici significant videntibus, fore, ut ipsorum quoque similis species futura sit suae, similiaque ipsi sibi agant et perferant.*

βλ. μεγάλην καὶ ἐπικίνδυνον) f. καὶ ἐπισκῆ κίνδυνον, *et periculum haud contemnendum*, aut καὶ πρᾶξιν ἐπικίνδυνον.

ἀμφισβήτησιν τινὰ) ἀμφ. πρός τινα. *fore, ut illius domus causa cum quopiam lite experiatur. ibid.* ἄν τι λάβωσιν. tribus vocabulis. Et infra χωρίον signif. *villam, praedium rusticum.*

οὐδὲ θυρῶν) subaudi εἰ μὴ ἔδει κλεῖσιν.

P. 187.

τοῖς δὲ πιστεύειν θέλουσι) l. aut πιστεύεσθαι, aut πιστοῦσθαι, aut ἐπιστατεύειν, *esse procurator, villicus, dispensator.*

διὰ τὸ πολλὰς ψήφους κλέπτειν) διὰ τὸ πολλοὺς τὰς ψ. κλ. quia multorum mos est, calculos clam mutare, tam furtim et occulte dextreque alios aliis subiicere, ut adstantes factam fraudem non deprehendant. Caeterum capita haec duo videntur locum debere mutare, ut quod nunc est sextum a quinquagesimo, fiat septimum, et septimum, quod nunc est, in illius locum succedat. rationem huius permutationis statim intelliget, qui primum versum capitis 57. cum versu primo capitis 55. conferet. nam hic dicto coquo domestico aut intra aedes viso, opponitur coquus forensis.

P. 188.

πρὸς τοὺς κινδύνους σημ.) πρ. τοῖς κινδύνοις σ. *praeter periculo.*

εἰς τὸ δημόσιον) *mulctam fisco reipublicae addicendam.*

διὰ τὸ πάντας ἀποδέχεσθαι) aut δέχεσθαι simplex, aut ὑποδέχεσθαι.

ἐξόδοις) *ibi locorum, ubicunque exscendatur,* sive e navi, sive de curru. *ibid.* ἕστηκε, καὶ μικρὰς. Statim post leg.: καὶ πάσῃ ἀποδημίᾳ χρῆσθαι. aut καὶ πάσας ἀποδημίας χρηστὰς ἔσεσθαι. aut καὶ πάσης ἀποδημίας χρηστὸν τέλος ἔσεσθαι.

P. 190.

ἀγορὰ ἐσπαρμένη πάντη) παντὶ. unicuique homini.

P. 191.

κινήσεις, καὶ ἐπιβουλὰς χρειῶν) ἐπιβολὰς. Et paullo post pro κατεασόμενον scr. κατεασσόμενον.

P. 192.

μάλιστά γε τοῖς νοσοῦσιν) pro γε leg. δὲ. Statim post pro τὰ leg. τὰς. scil. ὥρας. ut statim recte legitur.

εἰς οἰκείαν κατατεθέντα) f. εἰς οὐκ οἰκείαν aut εἰς ἀνοίκειον. *quippe quae, ibi si fuissent posita, fuissent locum non suum sortitura.* Statim post pro μήτε μὴν leg. μή γε μὴν. *neque rursus tamen.*

προςδικηθέντες) προςδοκηθέντες. Deinde pro τότε καὶ ὅπως leg. πότε (quando) κ. ὅ.

P. 193.

λέοντα εἶναι καὶ βασιλέα) καὶ delendum.

πενίας θλιβόμενον) π. θλιβόμενος. Et infra leg. οἳ καθέκαστον uno vocabulo. Statim post leg. πρὸς τί ἁρμόζει, expuncto ἕκαστον. modo enim praecessit. Porro leg. οὐδέν τι μᾶλλον ἐξ ἑνὸς, ἀλλ' ἐκ πάντων (vel ἐκ πάντων δὲ) ποιοῦνται. *nihilomagis propterea ex uno, sed ex omnibus simul sumtis pronunciant.*

πρὸς τοῦ ἀκριβῶς) leg. πρὸ τ. ἀ. Paullo post leg. ἐάσειν pro ἐάσει. Et pro ἔχων l. ἔχω. *vel iuratus ausim affirmare.* Porro καὶ ante οὐ σφόδρα ἀλλόχιμον delendum.*)

AD LIBRUM QUARTUM.

P. 197.

ὥςγε ἐμαυτόν.

P. 198.

ἀλλ' ἡ πείρᾳ, καὶ) L. ἀλλὰ πείρᾳ, κ.

σπερματωδέστερα) σπερματώδης πραγματεία est eiusmodi tractatio, quae doctrinae alicuius prima tantum elementa, et veluti semina solummodo proponit, unde sedulus et attentus animus elicere perfectiora reliqua possit. opposita ergo est τῇ διεξοδικῇ καὶ πλατυτέρᾳ πραγματείᾳ.

τινὰ πραγματείαν ἀνευρίσκετο) L. τινὰ τὴν πρ. εὑρίσκετο.

εὑρίσκειν. Ἀθροίσας) εὑρίσκειν non admodum commodo loco positum. aptius foret ἐξὸν vel ἐπαινεῖν. Mox pro ἀξιόλογα leg. ἀξιολογώτατα.

ἐν ἐπιδρομῇ λόγων, τρίτον) L. ἐπιδρομῇ ἐπιλέγων (vel ἐκλέγων) τρίτον —.

ἐπιβόλως) L. ἐπηβόλως. recurrit tamen εὐεπιβόλως p. 200.

τε, εἰ αὐτὸ μόνον) L. τε, εἰ αὐτὸν (subaudi σε) μόνον — *quo et tu ipse sagaciter et dextre singula quaeque iudicare queas, si te tibimet quorumque dare rationem et per te atque pro te seorsim examinare quaeque oporteat.*

τὰ ἐνταῦθα γραφ.) L. τὰ γὰρ ἐντ. γρ. uti etiam interpres videtur in suo codice habuisse, aut coniecisse.

*) Ad superiores tres libros annotata, scripta sunt Anno 1757. insequentia autem ad librum quartum, mense Martio A. 1762.

ἥττονές εἰσι) libellos nostros, et nostra hac in arte praecepta multi summo studio appetunt, et deperiunt, eorumque desiderium ferre nequeunt.

P. 199.

ἐπανορθοῦν) si bene habet, positum est pro κατορθοῦν. qui volunt praeclare rem gerere, et operae pretium facere.

ἀπαρχῆς) L. ἀπ' ἀρχῆς· duobus vocabulis.

αἰτιολογήσασθαι) f. αἰτιολογῆσθαι. in infinitivo perfecti passivi pro ᾐτιολογῆσθαι. vid. p. 198.

ἄλλοις) id est τισὶν. *ibid.* ἀσφαλὲς) subaudi τοῦτο τὸ πρᾶγμα.

ἢ τὸν, αὐτὸν οὐκ ἔχουσι λ.) f. οὐκ delendum.

ἐπιμελῶς προεῖπον — τεχνικῶς —) f. ἐπιμελῶς μὲν προεῖπον ἀλλαχῇ, ὅτι ἕτερόν ἐστι τοῦ ὀνείρου τὸ ἐνύπνιον, καὶ οὐ ταὐτόν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σὺ τὸ ἐνύπνιον καλῶς εἶπας ἄν, ὅτι, ἂν μὲν τεχνικῶς —. *Ego quidem iam-alibi docui diligenterque demonstravi, aliud esse ὄνειρον, aliud ἐνύπνιον, neque diversa esse eiusdem rei nomina; tu autem bene feceris, si dixeris, ἐνύπνιον esse, si quidem id ex arte a quopiam definiatur —.*

τὴν δύναμιν ἔχοντα) scr. ἔχον in neutro. sed quod in solo somnio vim habet, extra somnium nil valet, neque efficit, neque significat.

τοῖς ἐν στάσει χρωμένοις) L. ἐνστάσει uno vocabulo. posset quidem etiam ἐντάσει legi, *contentione animi.* sed nil opus est ulla mutatione. nam ἔνστασις est attentio animi, cum insistit uni alicui rei, quam considerat, et pertractat quasi modis omnibus, et caute circumspecteque in ea versatur. Deinde ante ἀγαθὰ deest aliquid, c. c. καὶ βουλευομένοις vel καὶ πραγματευόυσιν, *qui attento semper sunt animo et consilia agitant vel res agunt bonas et susceptu laudabiles,* illis nulla contingere ἐνύπνια. aut alias leg. est ἐνστάσει χρωμένοις ἀγαθῇ καὶ εὐπροσιρέτῳ, ἐνύπνια —.

P. 200.

τοῖς πολλοῖς ἐνύπνια) f. τ. πολλοῖς πάντα ἰδοῦσιν (vel ὁρῶσιν) ἐνύπνια. ne vero te in errorem ducant plebeii, qui nihil vident, quam mera ἐνύπνια.

τοιαῦτα σημαίνουσιν) forte vitium est in his verbis. Cogitavi τὰ ὅμοια, vel τὰ αὐτὰ τοῖς σημαίνουσιν. *illi vident res similes illis rebus, quae suum eventum*, vel, *quae se eventuras esse per insomnium significant.* si bene habet vulgata, subaudiri debet αὐτοῖς. *tales res significant ipsis futuros eventus, quales volunt.* sed hoc alienum est ab huius loci sententia.

οἷα δυνάμενος διαχρ.) L. οἷον, ὁ δυνάμενος ὁ. — .

συνειλημμένα) scr. συνειλημένα. unico tantum μ. est enim repetendum a συνειλεῖν, non a συλλαμβάνειν.

ἵπτασθαι δὲ εἰ δόξῃ) L. καὶ ἵπτασθαι δὲ δόξει. *etiam qui peregre profecturus est, ille porro videbitur sibi volare.*

ὁ ζωγράφος τὸν δεσπότην κατορύττων) L. ὁ ζωγρ., ὃς τὸν δεσπ. κατορύττειν.

ἐδόκει. τοῦτο μὲν) ἐδόκει, καὶ τοῦτο μὲν — *pictor ille* (servus) *in Corintho saepe videbatur sibi herum suum vivum terra defodere, alias suae pergulae tectum perdidisse, alias amputatum sibimet caput habere.*

P. 201.

οὐκ ἄπορόν σοι τὸ διαχρ.) f. οὐκ ἄπ. σοι δεῖ εἶναι τὸ δ.

ἢ ὑπὸ κυνὸς δεδῆχθαι) ante haec verba desunt quaedam.

λαβεῖν, φίλον ἰδεῖν, ἢ ἥλιον, ἢ δραπέτην) f. λαβεῖν, ἢ φίλον ἰδεῖν, ἢ ἵππον, ἢ δρ. *aut videre amicum, aut invenire equum, servumve fugitivum.*

συντείνειν) L. συμπίνειν. si quis putet, se domi suae edere aut bibere seorsim; aut in multitudine aliorum compotare.

καθολικοῖς) καθολικὰ appellat ea, quae consueto naturae modo et more omnibus et semper solent evenire.

P. 202.

καὶ σφόδρα τε ἔχειν ἐν τ.) καὶ σφ. γε ἔχεις ἐν τ.

τούτῳ τῷ θεωρήματι) f. τούτῳ τὸ θεώρημά ἐστι.

γραμματικὴν εἶναι τέχνην) f. γραμματικὴν δεῖ νομίζειν εἶναι τ.

Φιλάγριος) apud Valesium Emendat. III. 9. p. 90. invenio Φύλαγρος exaratum. nescio utrum rectius.

ἐπιφθόνως) fors. ἐπιδρόμως aut ἐπιτόμως, *nimis breviter et succincte.* potest tamen vulgata eatenus servari, si vertatur *nimis parce,* neque satis copiose. nam quae *invidemus* aliis, ea *parce impertimus.* et sic quoque accipisse videtur interpres.

P. 203.

πράττοντι δὲ κατὰ —) Pro δὲ leg. μὲν.

ἀδιαίρετον) universale est, ad universa pertinet cum capita, tum tempora locaque.

ἀποσχέσεις) discrimina, diversitates, exceptiones.

ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μὴ τὴν τέχνην) ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μή. (scil. ἐπιστάμενοι.) τὴν δὲ τέχνην —.

ὁρίζονται) subaudi οἱ ἄνθρωποι, vel οἱ φιλόσοφοι, vel οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ.

τὰ ἓξ στοιχεῖα) pertinet hoc ad cap. 4. libri primi, cuius supplementum hoc est, in quo nunc versamur. sunt autem illa sex elementa haec: φύσις, νόμος, ἔθος, χρόνος, τέχνη, ὄνομα.

ἔμπτωσις) f. ἔκπτωσις, si quidem debet oppositum et contrarium sequentis πρόσκρισις esse, ut sunt in sequentibus coniugata contraria. τῇ προσκρίσει, accretioni et commixtioni corporum diversorum inter se, contraria est ἡ ἔκπτωσις, excessus, quum una res velut excidit et excrescit atque separatur ab altera. alias bene posset ἔμπτωσις locum tueri, quod idem est atque σύμπτωσις, concursus, commixtio corporum atque implicatio.

οὐκ ἐσομένων περιφ.) non sensu stricto debet accipi, sed laxo, pro τῶν ἀπογενομένων aut ἀπολλυμένων. *rerum nascentium et pereuntium.*

P. 204.

ὁ νομικὸς. καὶ τις) f. ὁ νομικὸς κλητὴς. *praeco forensis.*

ὁρμῇ ἐπιθυμίᾳ) ὁρμῇ καὶ (vel ἢ) ἐπιθυμίᾳ — aut potest vocabulum ἐπιθυμίᾳ, ut interpretatio voc. ὁρμῇ, plane deleri.

αἰτηματικοὺς καλεῖν) subaudi ἐστιν, aut ἔξεστιν, aut ἐνδέχεται.

P. 205.

νομοθετούντων τοὺς θεοὺς) L. τοῖς θεοῖς.

καιρός ἐστιν) L. εἰσιν. redit enim ad ἄρτοι ὑμεῖ.

πυρῶν) forte quia disperguntur, quando seminantur grana tritici.

ὅπως δὲ χρὴ προαγορεύειν, ἐπιτρεπτέον — ψυχῇ.) f. ὅπως δὲ, μὴ προαγορεύειν, ἀλλ' ἐπιτρέπειν αὐτοῖς τοῖς θεοῖς, οὐ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ. *at quomodo evenire illa debeant, non decet diis praescribere et imperare, sed ipsis permittere, non sibi.*

μνημονευόμενα) sunt hic loci ea insomnia, quae qui vidit, interpreti μνημονεύει, hoc est commemorat, proponit, exponit, subiicit, recitat. τὰ φραζόμενα καὶ ἐνατιθέμενα ὑπὸ τοῦ ἰδόντος τὸν ὄνειρον. Paullo post: μέμνηται) scilicet interpres somniorum.

P. 206.

οὐκ ἐνδέοντι καιρῷ τῆς νόσου θρέψας αὐτόν.) posteaquam ipsi cibum non opportuno tempore praebuisset.

P. 207.

δίκτυα, καὶ σπυρίδες, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ κανᾶ) L. δίκτυα, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ σπυρίδες καὶ κανᾶ —.

πάλαι τι ἐκέκτητο) Pro τι leg. τις. Et statim post leg.: ᾗ οὗς πάλαι. Paullo post scr. εἰ τούτους νῦν —.

P. 209.

ὅταν μὴ ἐκπεριέχηται) scr. ὅ. μ. ἐμπεριέχηται —.

P. 210.

περιβοησίας) tumultus, fremitus, strepitus.

τῶν οὐ κολακευόντων. κολακεύεσθαι δὲ ὑπ' οὐδενὸς οὐ συμφέρει.) f. τῶν κολακευθέντων. κολακεύεσθαι δὲ, ὑπ' οὐδενὸς συμφέρει. *non prodest, adulationibus circumveniri a quoquam, quisquis ille fuerit.* cf. cap. 19. initio.

διαφέρει, τὸ μὴ τελείως) f. δ., ᾗ τὸ μὴ τελέως. Statim post ante τὸ μὲν πεπρᾶσθαι pro ἢ leg. εἰ.

πάντων ὀνείρων, τὰ γιγν.) post ὀνείρων deest ὧν. quorum ea, quae evenisse significant aliquid, significant rem institutam procul dubio in effectum esse abituram. subauditur autem quoque κληδές ἐστι.

P. 211.

ὑπὲρ δύναμιν πλουτεῖν) subaudi δεῖ; vel καλόν ἐστι. Statim post pro δὲ, quod post χρὴ et ante τὸν est, leg. γὰρ.

Τὰ παρ' ἡλικίας τοῖς βρέφεσι) f. παρ' ἡλικίαν. Et mox pro ϑηλείας leg. ϑηλείαις.

P. 212.

Πειρῶ δὲ πάντων) l. Πειρῶ δ. περὶ πάντων —.

περιεσπ. πράγματα) post πράγμ. videtur λέγων deesse. appellat autem πράγματα περιεσπασμένα *res nudas*, quibus omnis ornatus detractus est, et omnia veluti vela et involucra. sententia est: *quia, si res nudas et ornatu fucoque spoliatas proponas, etiamsi vel maxime vera dicas, tamen videberis indoctus esse.*

ὡς τῆς αἰτιολογίας) ὡς i. e. quasi. noli falsa illa opinione decipi, ac si eventus rerum sequerentur tuam allegationem caussarum.

καὶ οὐχ ἁμαρτήσει.) Leg. κ. ο. ἁμαρτήσεις.

P. 213.

ἡγοῦνται ὑ. ἀ. ὀ. ἐξαπατᾶσθαι) L. ἐξαπατᾶσθαι. Statim post pro ἰδικοῦ fort. leg. ἐναντίου.

ὁρῶσι, καὶ κακοὺς) comma aut delendum, aut ponendum ante ὁρῶσι. Mox pro προσαγορευτικοὺς leg. προαγορευτικοὺς. Et paullo inferius scr. pro ἑστάτῳ: ἑκάστῳ, ut etiam interpres.

P. 214.

συνταγῶν λέγουσιν εὑρεῖσθαι) L. εὑρῆσθαι. et paullo post pro ὅτι δὲ ἀναγεράφουσι leg. ὅ. δ., ἃς ἀναγε.

λέγων ἢ ἰρίδων ζωμῶν) num ἰρίδων ζωμὸν. *iridum succum.* caetera non expedio.

Ξενοκράτους Ἀφροδισ.) ξ. τοῦ Ἀφροδισ. Paullo post leg.: καὶ ᾗ μάλιστα χ.

P. 215.

χρηστὰ γὰρ ἢ ἐπίπλαστα) L. χριστὰ. ut etiam interpres.

καταπλασσαμένη ἰάθη. διὰ —) scr. καταπλασαμένη uno σ et διότι — aut si διὰ servatur, leg. δηλοῦν pro ἰδήλου.

κρινόντος ἐπόβασιν) Leg. κρ. τὴν ἐπόβασιν.

πεῖραν εἶσεσθαι) scr. εἰσέσθαι, accentu in penultima posito. nam est infinit. aor. 2. medii. in se intro mittere, admittere, consciscere, sibi comparare.

εἰ εἴποιεν ἂν λάβωσι συντ.) f. εἰ λάβοιεν ὁποίαν ἂν λάβωσι σ. Mox leg.: ἢ ἐμπείρων λαβόντες, αὐτὸ φέροιεν, ὡς ὠφελῆσον, πρότερον ἢ. qui acceperint aliam formulam medicationis, aut e fanis, aut ab empiricis, ferant illud, ut profuturum sibi, priusquam aegrotent, aut a dolore occupentur.

οὐ γὰρ τοῖς κάμνουσι) οὐ γὰρ τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἀλλὰ τοῖς κάμνουσι. Mox pro ἐπαινῆσθαι leg. ἐπαινεῖσθαι.

ἐννενήκοντα καὶ πέντε ἔτη) scil. ΠΕΙ tantundem efficit. Ergo non potest s abesse, et scripserunt veteres *Pisonis* nomen ΠΕΙΣΩΝ, non ΠΙΣΩΝ. Etiam hoc, quod praemisit ἀσφάλειαν, persuadet πει esse leg.

P. 216.

νοσοῦντι δὲ, πονηρὰ τὰ μύρα,) L. πονηρὰ δὲ τὰ μύρ. In seq. cap. pro μεταθέντες et προστεθέντες leg.: μετατιθέντες et προστιθέντες. Et infra ante μηδενὶ τῶν ἄνευ ρ. est ἂν delendum.

P. 217.

ἂν, ἐτιτυχὴς — δοκεῖς) L. δοκῇς. Mox pro εἶπομεν leg. εἶπεν. scil. insomnium.

ἀσχάζοντι) Leg. ἀσχάλλοντι. Porro αὐτὰ ante τὰ πέλματα aut delendum, aut leg. ἤτοι, aut ταῦτα δὲ τὰ πέλματα. Paullo post pro πάλιν αὖ ὑπ' ἐκείνου leg. πάλιν αὐτοῦ ἐκείνου.

P. 218.

εἰς ὠφέλειαν κρίναι) subauditur δεῖ. mallem tamen κρίνε. nam alloquitur filium hoc toto libro.

ὥςπερ γὰρ οἱ πολλοὶ) L. εἰ πολλοὶ.

P. 219.

ὅ, τι γὰρ ἂν λείποι τῷ προσώπῳ) L. ὅτου γὰρ ἂν λ. (scil. ἡ ῥὶς) τῷ πρ.; cuiuscunque enim facici desit nasus, ἄτιμον αὐτὸ ποιεῖ. (scil. nasus deficiens). Mox post οὗτος videtur νοσῶν deesse, ut colligitur ex seqq.

ἔπταισαν πάντες.) πάντες delendum. adhaesit enim e seq. Artemidorus indices capitum nullos adscripsit.

P. 220.

ἀμφιμίτρια) videntur esse curva illa tigna, quae costae appellantur, et utrumque navis parietem succingunt,

et in carina, velut costae in spina dorsi, concurrunt. τὰ ἐντερόνεια.

ἔσπασε) subaudi ὕδωρ. quod forte librarius omisit, ab auctore non omissum. nisi σπᾶν dixerint veteres pro διίστάναι, dehiscere.

P. 221.

προελθών) progressus in publicum e domo sua.

ὁ βίος διχῇ — τὸ ζῆν.) haec verba initium efficiunt capitis sequentis, ubi non de corvis agitur, quod inscriptio mentitur, ab indocto librario profecta, sed exemplo allato confirmatur hic edita sententia, vocabulum βίον etiam *ipsam vitam*, seu *spiritum*, non solummodo facultates, significare.

ἐπιστάντας) subito in eam coortos, et congressos, et irruentes, priusquam sciret venturos, aut sentiret unde.

P. 222.

Ὅσα λέγει τις ἄλλῳ μή) subaudi λαβὼν aut λαμβανόμενα. Et infra post σταυρῷ pro ἔμελλε leg. ἔμελε, uno λ.

P. 223.

καὶ ταχὺ ἂν ἀπεθν.) pro ταχὺ alius dixisset τάχα, forsitan. sed a recentioris aevi scriptoribus haec duo solent permutari.

κρίναι ἔχεις. τοῦ μὲν πλέειν) sic distingu.: κρῖναι, ἔχεις τοῦ μ. πλ.

P. 224.

Ἀνδρόγυνον — δρᾶμα) κατὰ δρᾶμα. Et infra pro ὁρώμενα fort. leg. δρώμενα.

P. 226.

διδάξω σε, ἔτι καὶ τοῦτο.) verba ἔτι καὶ τοῦτο praefigenda sunt capiti seq., nam subauditur μέμνησο. *etiam haec memento, non expedire, ut quis spernat* —. vid. infra p. 230.

P. 227.

καταληφθῆναι) L. καταλειφθῆναι. *derelinqui.*

P. 228.

γένοιτο, τοῦτον ἀδύνατόν γε τραφῆναι) f. γένοιτό τι τοιοῦτον, ἀδύνατον τῷ.

P. 229.

ὡς αὖθις πιόμενοι —) ὡς αὖθις πιούμενοι, μ. — visum ipsis fuit percolare vinum, et eo facto demum bibere; quia cognoverant illum casum, de quo Phoebus commemoravit. sed quum facta percolatione reperissent ossa viperae, non biberunt, sed effuderunt.

οὐ γὰρ εἴτι ἄμπελος, τοῦτο — ἐγένετο ὁ οἶνος) f. ὃ γάρ ἐστιν ἡ ἄμπελος, τοῦτο καὶ ὁ οἶνος. ἄποτος δὲ ἡ ἄμπελος. ἔστιν καὶ ἄποτος ἐγένετο ὁ οἶνος. *id quod vitis est, id est etiam vinum. est autem vitis ad bibendum non idonea, vinum igitur ipsum quoque non erat idoneum ad bibendum.*

P. 230.

σημαίνει τοῦτο τὸ δοκεῖν) σημ. που τὸ δοκ.

ὁ Φελεινὸς) ὁ Γαληνὸς. Galenus. Paullo post pro τῶν ἑταίρων leg. τῷ ἑταίρῳ.

σημαίνει τέλεον, *) delendus est asteriscus, nil deest, nil corruptum est. τέλεον est adverbialiter accipiendum pro τελέως. *plane, penitus.*

P. 233.

καὶ βοῦς, καὶ ἀγ. — φοράδες,) L. καὶ βοῦς ἀγελαῖαι καὶ ἵπποι φορβάδες. caeteris deletis. nam καὶ φοράδες est vitiosa scriptio pro φορβάδες.

P. 234.

ἐφεδρεύοντα) L. ἐφεδρεύοντα. Mox leg. τρέσσοντα, ἢ μιχοὺς. Et paullo inferius pro λαγὼς f. leg. ταὼς.

τὸ ὅλον ἔχοντα ὑποδείγματα) L. τὸ ὅ., ταῦτα ἔχειν τὰ ὑποδ. Et infra leg. ἡμέρων. *a civuribus animalibus.*

P. 235.

ἐκπλοκὰς) f. ἐκπλοίας, *egressus e portu cum navi.* aut ἐκδημίας, *discessus domo.*

P. 236.

οὐδὲν αὐτοὺς ἐκβαίνει) L. αὐτοῖς. Statim post pro ἐπὶ leg. ἀπὸ vel potius ὑπὸ. Et infra περιίστασο est *fuge, vita.*

P. 237.

τινος ἔξωθεν) f. τινὸς τῶν ἔξωθεν. Statim post pro γενομένων leg. λεγομένων.

Ὀπτὰς κατήσθιε σαρκ.) aut κατέσθιε in imperativo, aut ἐνεπλήσθη τ' ἐμοῦ.

λέγειν — ἰάμβιον.) aut in λέγειν est vitium, et leg. ἀκούειν, aut sic leg. est: λέγειν αὐτῷ τινα τοῦτο τὸ ἰάμβειον. Statim post: πρῶτον est *pridem, dudum, olim, antea,* et refertur ad ἀδόκητα. *ea, quae dudum fuere insperata.*

P. 238.

διέτρεψεν) scil. τις, aut ὁ βλέπων τὸν ὄνειρον.

ὅσα δὲ οὐκ ἀκολουθεῖ τισὶ — ὁραθέντων ἀποβαίνει.) non expedio hunc locum. esset sententia paulo tolerabilior, si sic scripsisset: ἃ δ' οὐκ ἀκολουθεῖ τισι τὸ πρῶτον, ταῦτα οὐδ' ἂν ὕπνοις ὁραθέντα ἀποβαίνει. *quae eventa nunquam consequuntur aliquam causam, ea pari modo etiam tum effectu carent, cum somnianti occurrunt eorum imagines.* τὸ πρῶτον est *unquam,* idem atque τὴν ἀρχὴν, *plane, prorsus.*

P. 239.

μὴ χρήσεσθαι) μὴ χρῆσθαι. Paullo post f. leg.: ἐχόντων ὄνειραν ὀνείρου ἢ φαντασίας. et statim post pro ὄντων leg. τῶν,

aut ἂν τῶν. Porro paullo post pro οἷον f. l. ὥστε. et deinde pro ζητοῦσιν f. l. ζητεῖν.

θεραπευθήσει) si bene habet, erit Attice pro θεραπευθήσῃ. ego vero hoc malim. v. p. 269.

τομὴν ἀπιάντι) post ἀπ. videtur βοηθοῦντα vel συλλαμβάνοντα vel tale quid deesse.

ἐν ἐλεγείαις) ἐν ἐλεγείοις, nam ἐλέγειον et τὰ ἐλέγεια dicuntur, ubi ἔπος et ἔπη subauditur. non autem ἡ ἐλεγεία. dicuntur haec ἔπη ἐλέγεια, quia uno pede ἐλέγει, hoc est, ἐλάττω ἐστὶν, decurtata et minuta sunt, quo minus sint ἔπη plena et integra.

Πρόςεχε δὲ —) Ab hoc verbo incipit novum caput. male igitur haec particula a proximo capite est avulsa, intergesto titulo, qui verbo πρόςεχε debet praefigi.

P. 240.

ὁ δὲ τοῦ θανάτου αἴτιος) pro δὲ f. l. γὰρ. Mox pro ἐδύνατο γάρ· f. l. ἐδ. γὰρ ἀμφότερα.

βέβαιοι) f. βεβαιωτικοὶ. Mox παραθήσεις, i. e. exempli et argumenti loco afferes. Et statim post pro ἢ πολλὰ διὰ πολλῶν f. l. ἢ ὀλίγα δ. π.

πάσχουσι. καὶ παράλληλα) ita reddidit Cornarius, ut si habuisset in suo codice πάσχουσι καὶ δρῶσι, καὶ παράλληλα.

P. 241.

ὑπεδέξαντο) Leg. ὑποδέξαιντο.

P. 243.

θεοὶ, τὸν ἔχουσι λόγον) L. θ., τὸν αὐτὸν ἔχ. λ.

εἰς μακρὰν εἶδε τινὰ τῶν ἀδελφῶν ἀποθανόντα.) Pro τῶν ἀδελφῶν leg. τῶν ἐχθρῶν. et sic quoque Cornarius in latinis.

ἐξ ἀπειρίας) f. ἐξ ἐμπορίας. *per mercaturam.* pecuniam metuebat amittere, quam mercatori alicui mercaturae exercendae ergo crediderat.

P. 244.

διὰ τὸ τοῦ δεῖνας) τὸ delendum. Paullo post: ἐλέγετο. scil. ἡ γυνὴ, ὑπὸ τοῦ Πᾶνος, ἐν τῷ ὀνείρῳ.

P. 245.

ἐν τοῖς ὕπνοις ὑπό τινων) subaudi φαινομένων vel βλεπομένων ἐν τῷ ὀνείρῳ. Mox τῇ ἐπιούσῃ, scil. νυκτὶ. et statim post τις, aliquis puta, cuius ei species per insomnium offerebatur.

P. 247.

φλὴν ὅσοι δυνάμεως ἀπολείπονται) aut ὅσον aut ὅσα.

ἢ τελετῆς δεομένους) haec verba delenda sunt. nam scholium sunt voc. ἀτελέστους.

P. 248.

καθ' ὃν τέτακται) f. καθ' ὧν id est κατὰ τούτους, ὧν τέτακται. *nisi res quoque caeterae illorum, quorum ostensa sunt nomina.*

ὅτι μὴ τὴν ἐτυμολογίαν — προσέχειν) haec tota sententia tollenda videtur, ut ingesta e margine aut titulo. Paullo inferius pro λελυμένος, quod post ὁ Νίκων legitur, leg. λελειμμένος, *victus.* a λείπεσθαι.

P. 249.

ἐπιπροσθεμένου τὴν ἐργασίαν) f. ἐπίπροσθεν θεμένου τὴν ἐργ., quaestum, h. e. pecuniam, qua ille alipta se corrumpi patiebatur, proponens et tanquam obicem obiiciens coronae palaestricae Leonae. Mox pro κατωρορύχθαι scr. κατορωρύχθαι.

τῶν δὲ ἄλλων ἐν οὐδενὶ νεκρῷ ἂν δοῦναι συμφέρει.) f. τ. δ. ἄλλ. οὐδὲν οὐδενὶ νεκρῷ δοῦναι συμφέρει. *mortuo aliquid donare rerum reliquarum, nunquam omnino conducit.*

P. 250.

ταῦτα γὰρ ἀποβήσεται οὐχ ὅμοια — ποιῆσιν.) hunc locum non intelligo.

συμπτώματα ἐπακολουθοῦντα) L. σ. τὰ ἐπακ.

ἐν δὲ ἄῤῥεν, μὴ ζῆν) μὴ ζήσειν. Mox pro ἀναστροφὴν leg. ἀνατροφὴν, *educationem*, *nutritionem*. Deinde ἀπέθνησκε μόνας, subaudi ἐν ὕδατι.

τῷ κρίναντι) ei, qui significatus est verbo ἐκρίθη supra post χώνα τετακέναι, ubi ὑπό τινος subauditur. et ille ὁ κρίνας, quem pungere et refellere sua interpretatione voluit Syrus, haud scio an sit ipse Artemidorus.

εἶπεν ὕδατι) L. εἶπεν ἐν ὕδ. Non multo post: ἡ κρίσις illa scilicet supra proposita, τὸ ἄῤῥεν μὴ ζήσειν, quae pronuntiavit vitalem puerum non fore. nullo definito certo mortis genere.

P. 251.

ἀορίστως καὶ ἀποβαίνει) f. ἀορ. καὶ αὐτὰ ἀποβ.

περὶ τὴν αὔριον) aut περὶ τῆς aut παρὰ τὴν. Deinde εἰς ἄρας, in annum alterum, vel vertentem eventura.

τὰ ἀγαθὰ ποιοῦσι.) f. τ. ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ ποιοῦσι.

AD LIBRUM QUINTUM.

P. 252.

καὶ πάνυ αὖ ῥᾴδιον) αὖ aut delendum, aut cum ἦν mutandum.

P. 253.

μετὰ τὸν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν πεπονημένοις μοι βιβλίοις) μετὰ τοὺς — πεπονημένους μοι βίβλους.

ἀντίγραφον) cum, unde exscribendi et plura exemplaria efficiendi esset copia. Statim post pro τέ leg. τὰς.

διόπερ τὰ εἰς πάντα ἀπὸ τῶν —) quapropter, quae, quum essent ab iisdem profecta principiis, tamen in eventus omnis generis longe diversissimos excedere facile possunt, ideo quod qui eadem vident, fortunis, voluntate, aetate, vitae genere inter se differunt, ea praeterii atque secrevi. Ab iisdem principiis profecta sunt insomnia species rerum easdem menti obiicientia, sed quae alios in aliis eventus sortiuntur, propter videntium fortunas diversas. Deinde aut ἡμῶν est delendum, aut legend. παρὰ τὰς τῶν δεομένων ἡμῶν, *qui nos consulunt et nostra opera, qua egent, utuntur.*

ταῦτά σοι προσφωνηθὲν) f. αὐτῷ. *tibimet ipsi soli inscriptum.* Deinde ἄρεστον damnare non ausim. esset tamen planius ἀρεστότατον. Infra pro παρῆν ἀνακειμένη fort. leg. παρῆν οὔπω ἀναν.

εἶκον σὺσξίας) fort. ὄγκον. *molem corporis.*

P. 254.

ὑπὸ τοῦ λεγομένου, ἰσθμὸν) L. ὑ. τ. λ. ἠθμοῦ. *a colo sic dicto vase.* sinapi per colum fuit traiectum. ea res indicium fecit atque omen, causam hominis ante condemnationem esse iudicis cognitionem (τοῦ κριτοῦ τὴν διάκρισιν) subituram.

κάνθον) editum operarum errori imputo.

εἴδευς) f. ἕλους. *propter paludem.* non tamen satis video, quae necessitudo sit inter ἕλος et φίλυνον.

γράμματα) tabulas, in quibus insunt documenta causae, ut testimonia, et alia. ἐχῖνον oratores graeci appellant.

P. 255.

ἀπὸ τῶν σελήνης) ἀπὸ τῆς σελήνης.

ἐν ἑνὶ χωρίῳ) f. χαρίῳ per o micron in prima syllaba, quod etiam designavit Cornarius reddens *pellicula.* Paullo post f. leg.: ἔζησε δὲ οὐ πλείονα χρόνον μησὲς, διὰ τὴν σελήνην.

quam oportebat, raptim et tumultuarie, et ipse sibi vim intulit. mutavit ordinem rerum et invertit, sed id haud est infrequens. praecedit enim mors combustionem.

ἐπ' αὐτῆς δρεπόμενος) L. ἀπ' αὐτῆς. Deinde verba τῶν οἰκείων καὶ videntur delenda.

P. 259.

βλέπε τὸν ἄμον, — λόγῳ) f. βλ. τ. ἄμον, -πρόσεχε τῷ ἄμῳ αὐτῷ τούτῳ τῷ λόγῳ.

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν χευσίαν Ἀφροδ.) aut ἐπὶ τῇ κεφαλῇ aut ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. et sic quoque p. 269. Deinde, ἡ δὲ ἑτέρα ἐκπέδωσεν, scil. ἔγαμος.

P. 260.

τὸν διὰ τὸν δαίμονά γε) τὸν Δία, ἢ τὸν δ. γ. *Iovem aut certe Genium.*

καμνόντων τὰς ψυχὰς) καμνόντων an καμόντων legas, perinde est. Deinde pro προεξέπεσον Cornar. legit προεπέσσον. *ex orbitis excesserunt.* Paullo post pro τεθοινεῖσθαι leg. τεθοινῆσθαι. Porro pro ὑπ' αὐτοῦ γεννᾶσθαι leg. ὑπ' αὐτῆς γ. *ab ea*, matre puta.

P. 261.

ἐθηριομάχησε. προεδρεῖαις) L. ἐθ., καὶ πρ. Deinde pro χρονιωτέρᾳ γινομένῃ leg. χρονιωτέρᾳ γενομένῃ. Paullo post pro εἰς πορείαν leg. ε. πορεῖαν.

ἐμπλέκουσαν αὐτῇ) L. ἐμπλ. αὐτήν. ancillam, quae heram pectebat et comebat.

χρῆσθαι) f. χρήσασθαι, *petiisse* vel *sumsisse mutuo ab hera.* alias esset leg. τῇ ἐμπλεκούσῃ αὐτὴν θεραπαίνῃ — χρῆσαι. *heram ancillae commodasse.*

πομπῶν) ludibriorum, derisionum, contumeliarum, malae famae, rumusculorum ignominiosorum, quibus qui appetuntur, per ora hominum, velut flagris caesi, traduuntur.

P. 262.

παίζων σταδίων) παίδων. inter pueros cursus genere illo, quod stadium dicitur, certans victor abierat cum corona. unum quodque certaminis genus triplex erat, et terni poterant in quoque palmam mereri. puerorum, adolescentium, virorum. τοὺς παῖδας νικᾷν, τοὺς ἐφήβους, τοὺς ἄνδρας, στάδιον, δίαυλον, δολιχὸν δρόμον, πάλην, πυγμήν, παγκράτιον et sic porro.

καὶ ἀδόξως τοῦ σταδίου) f. κ. ἀδ. ἐξέπεσε τοῦ στ. Deinde pro ἀπολλομένης scr. ἀπολλυμένης.

ὄχλου ὄντος πλήρους) potest defendi, *plena concione populi.* malim tamen ὄχλου ἂν πλῆρες *in theatrum populo repletum.*

ἐπὶ μακρᾶς τῆς λεγομένης) μάκτρας. *mactram* latini quoque appellant. et sic quoque infra.

ἀποθεμένων αὐτῶν τῶν) pro αὐτῶν l. αὖ, *rursus*, vel *in contrariam partem.* usurpatur, cum fit vel significatur contrarium quid priori facto aut dicto.

ἐπεγράψατο) ἀπεγράψατο. nomen profitebatur et scribi curabat in gladiatoribus, et sic quoque recitat Valesius ad Ammian. Marcell. p. 31.

ἀπέθανε τοῖς μονομάχοις) f. ἐναπέθανε τοῖς μονομάχοις. aut ταῖς μονομαχίαις. nam perinde est, sive μονομάχοις accipias pro inter gladiatores, in ludo gladiatorio, sive in ludis et certaminibus gladiatoriis. nam latini quoque *gladiatoribus* dicunt pro in ludis gladiatoriis, cum gladiatores ferro publice coram populo decertant. *Ibid.* κατατεθεὶς est expunctus ex albo gladiatorum, ludo emissus. est vocabulum gymnasticum.

σπεύσάντων αὐτὸν) bene habet. cum aliqui pro eo essent apud imperatorem deprecati, nam ut gladiator ludo emitteretur, et rursus libertati redderetur, interventu et mandato principis opus erat, non minus atque si carnifici apud nos, quod hominum genus infame est et

capite minutum, fama bona et libertas, et ius civile redditur. σπεύδειν τινὰ recurrit p. 267.

P. 263.

ἔζευξεν ἀθλίος ἡ μήτηρ) non damno ἄθλιος. quod est generis communis. malim tamen h. l. ἀθλίως.

χρησάμενος ἐπ' αὐτοῦ) χρησάμενον ἐπ' αὐτῷ aut χρησάμενον αὐτῷ. si prius, haec erit sententia: sanavit eum cultro medico Aesculapius, usum se, (h. e. interrogatus ab aegro) illius ulceris causa. si posterius: sanavit eum Aesculapius ipso ferro, usum se, h. e. oraculo suo, cum aeger in templum Aesculapii venisset ipse, et deum de medicina consuluisset, aut eius rei causa per amicos delegatos percunctatus esset. χρῆσθαι τῷ θεῷ sat nota est formula, pro *consulere oraculum.*

κακῶς ἀπέθανε) f. λιμῷ κακῶς ἀπ. *misera morte, fame est exstinctus.* de eo genere mortis κακῶς graecis, latinis *misere* in usu est.

ὡς οὐκ ἴσχειν) aut ὡς est delendum, aut ἴσχει scribendum.

αὐτὴ κατὰ περίστασιν) scr. αὕτη. *haec.* Deinde pro ἐπ' αὐτὴν leg. ἐπ' αὐτῇ scil. τῇ μίξει. *eam congressionem insecuta.* Statim post pro ἐμπεφυκότα l. ἐκπεφυκότα.

P. 264.

ἦν ἔρως ἑτέρας αὐτῷ) L. ἑταίρας. ut etiam Cornar. expressit. *Ibid.* f. l. ἦν οὐδενὸς συγχωρ.

οὐ διὰ τὸ γενόμενον. ἀλλ' ὅτι καὶ) f. οὐ διὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλ' ὅ. κ. — *non solum ob nascendi sortem,* quia ex pellice natus erat, non ex uxore legitima, *sed etiam.*

ἥτις οὐκ εὐμαρῶς ἐχρήσατο τῷ μοιχῷ) f. ἐφ' ᾗ τις οὐκ ἂν εὐμ. ἐ. μοιχῷ, *quaeum qui consuesceret, non ille facile haberet adulterum.* nam cum uxor ea non sit, sed corpore quaestum faciens, unicuique pateat, non potest adulterio locus in ea esse.

πατρίδα. ἀπελάθη.) πατρίδα ἀπελαθείς. Et infra pro ἐπὶ τὴν εὐπτησίαν leg. ἐπὶ τῇ εὐπτησίᾳ.

P. 265.

ἐπίσημος. ἐν τῇ πόλει) ἐπίσημος, ὃς ἔ. τ. π.

ἀπέστρεψεν) scil. τὴν πόλιν ἀπ' αὐτοῦ, eum in populi invidiam adduxit, et benevolentiam auramque popularem ab eo avertit. Porro pro χρησάμενοι post φωνῇ et ante ταύτῃ leg. χρησάμενος.

P. 266.

προθυμεύμενοι) aut προθυόμενοι leg. est, qui pro populi salute, aut reip. ergo mortem oppetunt, et in ara se patiuntur mactari. aut servata vulgata leg. est οἱ προθυμούμενοι δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν. qui mortem lubentes pro patria oppetunt.

ἀρυσάμενος ὕδωρ) ἀρυσόμενος in futuro. Deinde pro διαλεῖπον πάλιν κατίη leg. διαλείπων πάλιν κατῄει. *interposito aliquo temporis spatio rursus ad fontem accedebat.* ὅμως potest ad proximum ῥέον referri, et ad remotius ἐπαύσατο. si prius, tum significat *quamquam, tametsi.* si posterius, *nihilominus tamen desinebat manare, ῥέον, quamquam paulo ante manabat.*

ἀπέλιπεν) scil. ἡ κρήνη ῥεῖν. est quidem ἀπέλιπεν usitatius. bene tamen nihilominus habet vulgata lectio.

πλείονος νίκης) f. πλ. τῆς νίκης. *quamquam victoriae maior inclinatio erat versus eum.* quamquam victoriae opinio magis ad eum, quam ad eius par, propendebat.

P. 267.

συνελθὼν τῷ ἀνταγωνιστῇ, τὰ τέρματα.) f. σ. τ. ἀ. ἐκρίθη πρὸ; τὰ τ. *altero quoque in cursu iudicabatur cum pari simul ad metam pervenisse.*

καὶ οὐκ ὀλίγον. πολλῆς τῆς κατ' αὐτὸν γενομένης τροπῆς) f. κ. ο. ὀ. εὐελπις γενόμενος, πολλῆς τ. κ. α. γ. ῥοπῆς (vel τροπῆς). nam profecto, quanquam ῥοπὴ in hac re usitatum est, modoque fuit usurpatum in fine paginae superioris, et videtur esse maxime proprium, τροπὴ tamen aeque est conveniens rei vocabulum, proprium illud subitaneis conversionibus ventorum, cum quibus aura popularis, illa inconstantissima et perquam variabilis, apposite comparatur. Mox scribe: τῷ ἀγωνοθέτῃ.

τοῦ ὕδατος διατόνου παρέχοντος, τὸν ὀχετὸν,) τ. ὕδ., διὰ τὸν οὐ παρέχοντα ὀχετὸν. *aquam negatam, propterea quod canalis, per quem ea defluere soleret, eam nunc negabat, vel nullam praebebat.*

διὰ τὸν καταστεύδοντα) f. διὰ τὸν ἀντιστεύδοντα, aut ἀποστεύδοντα. Statim post leg. κεραμίου κατάξει.

εὐρύν ·) εὐρὺν bene habet. sed pro ὅπως equidem ἕως non repudiem.

ηὐλοκοπῆσθαι) f. ἐξυλοκοπῆσθαι aut ξυλοκοπεῖσθαι. *plantas pedum sibi ferulis contusas esse*, aut *permulcari et contundi*, et sic quoque paulo post ξυλοκοπουμένοις aut ἐξυλοκοπημένοις.

αὐλοῖς ἐχρήσατο) imo vero αὐτοῖς. nullus hic est tibiis locus, iis, quae inflatae concentum edunt.

δείπνησον) δείπνισον. a δειπνίζειν. non a δειπνεῖν. Paullo post sic distinguo: ἐπεὶ τούτους ἐπελήλακεν, αὐτὸς τῇ ὑστεραίᾳ — illud αὐτὸς hanc habet vim, si ullam habet, hoc loco. quae in somno viderat, ea magis ad familiares eius pertinebant, quam ad se, aut erant solummodo imaginationis ineptientis ludibrium. nunc autem ipsi fides visorum in manus, quod aiunt, incurrebat, re adumbrata exitum sortiente. Deinde καὶ post συμβιώσεις delendum, ut natum e proximo sigmate.

εἰς τὸν ἀποθανόντα. ὁ δὲ, οὐχ ὑποδεξάμενος —) multa hic misere conturbata, sic fere in ordinem qualemcunque

redigas: εἰς τὸν ἀποθανόντα. ἡ μὲν οὖν ὑποδοχὴ εἰκότως τὸν κίνδυνον ἐσήμαινεν. ὁ δ' οὐχ ὑποδεξάμενος αὐτοὺς εἰκότως τὸν κίνδυνον ἀπεωθεῖτο. pro quibus verbis in aliis codicibus haec extitere: οἱ μὲν γὰρ ἱστάντες καὶ παρακαλοῦντες ἐς αὑτῶν τὴν ὑποδοχήν, εἰκότως τὸν κίνδυνον ἐσήμαινον. εἰ δ' αὐτὸς οὐχ ὑπέστη τὴν ὑποδοχήν, εἰκότως ἐσώθη. τὸ δὲ ναυάγιον (subaudi ἐσήμαινεν αὐτῷ ἡ ὄψις, vel ἐδηλώθη αὐτῷ) ὅτι —.

P. 268.

τὸ μὲν λέκυθον) τὸν μὲν κέλυφον, aut τὸ μὲν κέλυφος. et id videtur quoque Cornar. suspicatus esse. expressit quidem latine. Et infra pro λυπεῖσθαι αὐτόν. συνέβη f. leg. λυπεῖσθαι. τοῦτον συνέβη —.

P. 269.

συνταγῆς δεομ.) συνταγὴ est formula medicamenti a medico praescripta, consilium, praeceptum medicum. Deinde sic distingue: παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν. *Aesculapium ei quinque digitos dextrae suae manus comedendos porrexisse.* φοίνικας πέντε ἐσθίων ἐθεραπεύθη. *hic cum palmulas quinque devorasset, convaluit.*

τὸν ἐπὶ τὴν κεφαλήν) τ. ἐ. τῆς κεφαλῆς vel ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. subaudi τοῦ Σαράπιδος. nam Sarapis cum calatho in capite pingebatur. fuerat itaque illi Sarapis visus id agens, ut se corriperet, et in calathum suum coniiceret. Paullo post pro τι leg. τις. et porro pro θεραπευθήσει l. θεραπευθήσῃ. v. p. 239.

χωρῆσαι τοῦτο) aut ἐκχωρῆσαι leg. aut post τοῦτο addendum ταύτῃ. Ibidem ἐλευθέριος, cuius vocabuli rationem non satis intelligo, neque, qui dii dicti sint ἐλευθέριοι, teneo. suspicor tamen, et veram eam esse lectionem, et praestare multum coniecturae Cornarii, cui visum fuit leg. esse αἰθέριος. quod nihili est. videntur dii eleutherii dii minorum gentium esse, qui post illos duodecim ma-

orum gentium, ex humano genere coelitibus adscripti sunt, ut Hercules, Liber pater, et Libera, et Castor cum Polluce. et haud scio an ἐλευθέριος illud *Liber* et *Libera* significet, quae sunt in nominibus Bacchi et Proserpinae. Et suntne hi dii ἐλευθέριοι dicti, si unquam fuere, ideo, quod essent ἐλεύθεροι κόροι, non νόθοι, *liberi*, non *nothi*, infantes deorum maiorum?

III.

IO. GOTHOFR. REIFFII

AD

ARTEMIDORUM NOTAE.

AD LIB. I. Prooem.

1) προεστράπην) Conf. L. II. c. 70. extrem.

2) ὁ ποιητής) Respicit coniector noster Homer. Iliad. X, 122.

3) ἢ ἄλλως γ.) Moleste non ferent manes Cornarii ac Reiskii, si, quum nunc ipsum viam nostram ingressi simus, iam contradisputamus et eos haec verba non intellexisse videri ostendimus. Prior enim sic vertit: *alia exercitia* etc., perinde ac si ἄλλα legisset. Contra Reiskius quae dicit, vide in eius Animadversionibus huic editioni subiectis. Totus vero hic locus nullam habet difficultatem, modo particula: ἄλλως, recte intelligatur. Ἄλλως autem eodem modo hic dicitur, quo: μόνον. Ut enim Graeci: οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ: sic etiam loquebantur: οὐκ ἄλλως, ἀλλὰ καί. Ut Flav. Ioseph. de Bell. Iud. L. V. c. 12. §. 1.: οὐδὲ γὰρ ἠρεμήσειν αὐτὸν ἄλλως, ἀλλὰ καὶ τῶν χωμάτων ἐπιμελήσεσθαι πάλιν, χρώμενον τοῖς κωλύουσιν ἀτονωτέροις. Et ut Graeci dicunt: μόνον ὄνομα: sic etiam: ἄλλως ὄνομα, ut Callimachus in Antholog. T. I. p. 223.

ed. Iacobs.: — ἐγὼ δ' ἄλλως οὔνομα τύμβος ἔχων, —. *Nil nisi nomen.* Ceterum si quis praeter locos allatos etiam plures scire aveat, videre licet Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. p. 497. sq. et, quae annotavit super h. v. idem Toup. ad Longin. de Subl. Sect. VII. Ut tamen revertar ad Artemidorum: illa verba ita vertenda sunt: *non nisi exercitia et disputandi argumenta.*

4) ἀναιρεῖν — μαντικήν) Schol. Aeschyli ad Prometh. v. 625.: Ἐπικούρειόν ἐστι δόγμα: ἀναιροῦν τὴν μαντικήν. Conf. omnino Cic. de Divin. L. I. c. 3. et de N. D. plur. loc.

5) τε ἅμα καὶ) Sic cum Rigaltio et Reiskio scripsi; quum antea legeretur: ἀλλὰ, pro: ἅμα. Certe τε ἅμα καὶ saepe invenitur apud Nostrum, τε ἀλλὰ καὶ nullibi.

6) μέσον τὴν πεῖραν) Auctoritate Codicis B et propter vim orationis ac rotunditatem illud: τὴν πεῖραν, a me receptum est. Etiam quod statim sequitur ἀποτελεσμάτων posui in contextu, quem vocant, pro ἐπιτελεσμάτων, quod habebant omnes libri. Utramque vero lectionem firmat simillimus locus in praefatione Libri IV.: — πείρᾳ, καὶ ταῖς τῶν ἀποτελεσμάτων μαρτυρίαις πειθόμενος.

7) κακῶς ἐξηγησ.) Deest κακῶς in Codice A et in utraque editione. A me ex Codice B adiectum est. Ita enim τὰ καλῶς εἰρημένα et κακῶς ἐξηγησάμενοι sibi optime respondent.

8) ἔνια δὲ) Ita Edd. et Cod. A. In Codice B legitur: ἔνια γὰρ, quod fortasse alteri praeferendum esset, nisi apud Atticos quoque δὲ pro γὰρ poneretur. Ut apud Thucyd. L. I. c. 77.: ἐκεῖνος Δ' οὐδ' ἂν —. et c. 102.: τειχομαχεῖν· ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι. Τοῖς ΔΕ —. Invenitur tamen etiam apud Nostrum plur. loc. δὲ pro γάρ. Vide Indic.

9) ἔστιν ὅ, τι βιβλίον) Pro ὅτι, quod antea in textu erat, legendum esse: ὅ, τι, iam Rigaltius et Reiskius notavere: quam correctionem firmat Cod. B. Ac nihil

hil est hoc vitio solennius, ut ὅτε et ὅτι permutata sint.

10) προίκτας — βωμολόχους —) Suidas: Προίκτης, ὁ ἐπαίτης. Προίκτας, καὶ γόητας, καὶ βωμολόχους ἀποκαλοῦσι. Quae postrema verba ex Nostro desumta sunt: id quod iam Alberti animadvertit ad Hesych. sub v. προίκτης.

11) κ. τ. ὀφρῦς ἀνεσπακότες) Ἀναστῆν τ. ὀ. non est: *contrahere supercilia*, ut Cornarius vertit; hoc enim Graeci dicunt συνάγειν τὰς ὀφρῦς, estque iratorum eorumque, qui torvum vident. Sed ἀναστῆν τὰς ὀφρῦς idem est atque αἴρειν, ἀνατείνειν, ἀνάγειν τὰς ὀφρῦς et dicitur de philosophis, qui supercilia subducentes atque attollentes ad frontem, ut gravem vultum fingant, passim describuntur.

12) ἐξ ἁπλῶν) Pro ἁπλῶν legi vult Reisk.: ἀδήλων. Sane primo adspectu id probamus; quia ἀδήλ. maxime respondet verbis: φανερᾶς et συκαταλήπτους, quae praecedunt. Si tamen penitius paullo consensum verborum inspiciamus: liquido patebit, illud: ἀδήλων, non modo non necessarium esse, sed etiam ineptum. Contra si ἁπλῶν, ut omnes libri et scripti et impressi habent, legitur, atque ita explicatur: *ex simplicibus rebus vel potius iudicationibus, i. e. ex iudicationibus non aenigmate involutis:* omnis evanescere difficultas mihi videtur.

Cap. I.

1) ἐνυπν. κ. ὀνείρων δ.) Codex B: ἐνυπνίου καὶ ὀνείρου δ., quod fortasse melius. Numerus enim singularis legitur etiam in praefatione Libri IV., ubi hunc locum respicit Artemidorus.

2) ἄκ. καὶ ὥςπ. — ἀπ' ἀρχῆς) Illud καὶ ante ὥςπερ posui e Codice B, et pro: ἀπαρχῆς, quod libri habebant, divise scripsi: ἀπ' ἀρχῆς, ut et Reisk. iam annotavit.

3) ὑπ' αὐτῶν — ἄρξ.) Pro ὑπ' αὐτῶν correxi cum Reiskio: ἀπ' αὐτῶν, propter verbum: ἄρξασθαι.

4) τῷ μὲν — τῶν μελλόντων) In utraque editione et in utroque Cod. desideratur articulus: τῶν, ante μελλόντων. Codex B tamen habet post τῷ et ante μὲν articulum: τὸν, quem mutavi in: τῶν, et transposui ante: μελλόντων, ut melius respondeat verbis, quae statim sequuntur: τῶν ὄντων.

5) οὕτως, ὡς, ποῖα —) Illud: ὡς, quod, quum οὕτως proxime antecederet, facile excidere potuit, inserui, ita, ut cum infinitivis: προσαναπάσσειν et ἀποτελεῖν, construatur; et post ψυχῇ comma sustuli. Poscit eam scripturam contextus verborum.

6) γενομένην) Cornarius vertit: *ob factam obturationem.* Recte. Nam sententia flagitat, ut actio obturandi cogitetur iam perfecta tum, quum id, de quo hic sermo est, fieri solet. Scilicet infectae seu imperfectae actionis est ὁ παρατατικός, perfectae aoristus. Quare pro γινομένην scripsi: γενομένην, ut et Reisk. iam voluit.

7) ἃ δὲ ἴδια τῆς ψυχῆς.) Sic utraque editio et Cod. A. Cod. B. exhibet: ἃ δὲ καὶ ψυχῆς. Non male. Vertit quidem Cornarius: *alias corporis proprias esse affectiones, alias animae proprias, alias utrisque communes,* tamquam legisset: ἃ μὲν ἴδια σώματος, ἃ δὲ ἴδια ψυχῆς, ἃ δὲ κοινὰ σώματι καὶ ψυχῇ, quae postrema verba deesse propter ea, quae sequuntur, et Reisk. annotavit. Sed nihil est caussae, cur illa verba excidisse videantur, modo cum Codice B scribatur: ἃ δὲ καὶ ψυχῆς, ut particula καὶ ante ψυχῆς respondeat voc. μόνου, et omnino haec verba ita explicentur: *alias etiam animae, scilicet quatenus ea cogitatur et sola et iuncta cum corpore.*

8) αὖ τὸ κύρ.) Illud τὸ ante κύριον eiiciendum videtur, quod Graeci, ubi adiectivum substantivo postponitur, articulum omittere solent.

9) ἄγων εἰς ἐπ.) Cum Casaubono, Rigaltio ac Reiskio scripsi: ἄγων pro: ἀεὶ ὤν, quod antea legebatur. Quamquam enim Iacobus de Rhoer illud ἀεὶ defendit: superfluum tamen hic videtur esse propter verba: ἐνύπνιόν τε et καὶ μεθ' ὕπνον, i. e. *et in somno et post somnum.* Accedit, quod a Codice B ἀεὶ abest; isque pro ἀεὶ ὤν habet: τῶν. Iacobi de Rhoer autem Notam ad nostrum locum integram huc non adscribere non possum, in Otio Daventriensi cap. 14. haec scribentis: *Emendaverat in Cod. s. Casaub.: ὁ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιόν τε ὢν ἐνεργεῖ ἄγων εἰς ἔκστασιν etc.' Idque sequitur Rigaltius. Mihi non videtur. Agit de discrimine inter ὄνειρος et ἐνύπνιον. Dixerat: ἐπεὶ ὄνειρος, ἔργον ὑπνούντων. ἀλλ' ἢ ἐφ' ὅσον — ἀφαυλίζεται. Contra autem, ὄνειρος ἐνύπνιόν τε ὢν etc. Illud ἀεὶ sollicitari itaque non debet, quia oppositio sic requirit. Si vulgato adquiescere nolis, et repetitum istud ὤν te offendit, legendum suspicor: ὁ δὲ ὄνειρος ἐνύπνιον θεῶν ἐνεργεῖ etc. Ex θεῶν, cum idem prorsus sit sonus, librarii vitio, facillime nasci potuisse τε ὢν quilibet videt.* Ἐνύπνιον *oritur ex bruta cupiditate, vel nimio timore, vel satietate, aut cibi inopia, et nihil significat, sed cum somno finem habet,* ὄνειρος *vero post somnum vim suam exserit, ut distinguit ipse Lib. 3. (sc. 4.) in Praefat.* Ἐνύπνιον *itaque ex naturalibus illis caussis oriens una cum somno finem habet.* Ὄνειρος *autem* ἐνύπνιον θεῶν ἐνεργεῖ ἀεί. *Et sane alibi etiam memorat somnia* τὰ περὶ μηδενὸς φροντίσουσιν ἐφιστάμενα καὶ προαγορεύοντά τι τῶν ἐσομένων ἀγαθῶν ἢ κακῶν, *quae* θεόπεμπτα *vocat L. I. c. 7. uti hoc loco esse dicuntur* εἰς ἔκστασιν προαγορεύσεως τῶν μελλόντων. *Insignis est coniectura Doct. et Amic. Knoopii de toto hoc loco, quam Tibi integram exhibere debeo. Ita ille:*

2) ἄκ. καὶ ὥςπ. — ἀπ' ἀρχῆς) Illud καὶ ante ὥςπερ posui e Codice B, et pro: ἀπαρχῆς, quod libri habebant, divise scripsi: ἀπ' ἀρχῆς, ut et Reisk. iam annotavit.

3) ὑπ' αὐτῶν — ἄρξ.) Pro ὑπ' αὐτῶν correxi cum Reiskio: ἀπ' αὐτῶν, propter verbum: ἄρξασθαι.

4) τῷ μὲν — τῶν μελλόντων) In utraque editione et in utroque Cod. desideratur articulus: τῶν, ante μελλόντων. Codex B tamen habet post τῷ et ante μὲν articulum: τὸν, quem mutavi in: τῶν, et transposui ante: μελλόντων, ut melius respondeat verbis, quae statim sequuntur: τῶν ὄντων.

5) οὕτως, ὡς, ποῖα —) Illud: ὡς, quod, quum οὕτως proxime antecederet, facile excidere potuit, inserui, ita, ut cum infinitivis: προσανατάσσειν et ἀποτελεῖν, construatur; et post ψυχῇ comma sustuli. Poscit eam scripturam contextus verborum.

6) γενομένην) Cornarius vertit: *ob factam obturationem.* Recte. Nam sententia flagitat, ut actio obturandi cogitetur iam perfecta tum, quum id, de quo hic sermo est, fieri solet. Scilicet infectae seu imperfectae actionis est ὁ παρατατικός, perfectae aoristus. Quare pro γινομένην scripsi: γενομένην, ut et Reisk. iam voluit.

7) ἃ δὲ ἴδια τῆς ψυχῆς.) Sic utraque editio et Cod. A. Cod. B. exhibet: ἃ δὲ καὶ ψυχῆς. Non male. Vertit quidem Cornarius: *alias corporis proprias esse affectiones, alias animae proprias, alias utrisque communes,* tamquam legisset: ἃ μὲν ἴδια σώματος, ἃ δὲ ἴδια ψυχῆς, ἃ δὲ κοινὰ σώματι καὶ ψυχῇ, quae postrema verba deesse propter ea, quae sequuntur, et Reisk. annotavit. Sed nihil est caussae, cur illa verba excidisse videantur, modo cum Codice B scribatur: ἃ δὲ καὶ ψυχῆς, ut particula καὶ ante ψυχῆς respondeat voc. μόνου, et omnino haec verba ita explicentur: *alias etiam animae, scilicet quatenus ea cogitatur et sola et iuncta cum corpore.*

poni docent Viger. et Devar.. Sensus loci parum differt ab eo ac si scriptum esset: ἐνύπνιόν πεϱ *vel* ἐνύπνιόν γε. *Uti* μάλιστά γε *apud Auct. p.* 55. *ed. Rigalt.. Quare et esset forsan, qui posteriorem emendationem non improbaret. Ceterum* ὄνειϱον *recte tanquam* ἐνύπνιον *describi docet. Homer. Odyss.* ξ. 495. — — Θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειϱος. *Tandem quatenus procedat adlata etymologia nunc non inquirimus, ceteroquin analogia nos remittit ad simplex* ὄνα.“ *Haec ille.*

10) ἀπ' ἀϱχῆς) Ita exhibet Cod. B. Optime. Antea enim legebatur: ἀπ' ἀυχῆς.

11) ἡ πεϱὶ) Hanc particulam: ἡ, e Codice B inserui. De duplici enim origine vocabuli: ὄνειϱος, hic loquitur Artemidorus, ut nemo non videt.

12) τὸ ὂν) Decrant h. v. in omnibus libris. Nos posuimus in contextu. Ita enim plene affertur hoc derivatum in Eustathii Comment. ad Homer. Il. I, 76.: οἱ δὲ τοιοῦτοι κυϱίως εἶχον τὴν τοῦ ὀνείϱου κλῆσιν, ὡς τὸ ὄν, ἤτοι τὸ κληθὲς εἶϱοντες, καὶ λέγοντες. Διὸ καὶ ὀμφὴ ὁ τοιοῦτος ὄνειϱος ἐλέγετο, διὰ τὸ τὸ ὂν φαίνειν. cf. et Photius Myriob. p. 1596. ed. Hoeschel.

13) εἴϱω.) Hom. Od. XI, 136.

14) ἀνώγοι) Hom. Od. XVIII, 7.

Cap. II.

1) ἐπώλετο) Vera haec scriptura firmatur auctoritate Codicis A. Antea enim legebatur ἐπώλετο.

2) καὶ ἔωθεν) Illud καὶ de loco ante παϱακαταθήκην huc retraxi ante ἔωθεν. Postulat id contextus verborum.

3) ἄλλα) In Cod. B. deest ἄλλα. Sed eadem verba in nostro capite infra iterum leguntur: καὶ πολλὰ ἄλλα ὄνεα τοιαῦτα. Simillimus locus ap. Marcum c. VII. v. 8.:

„Sic ergo refingo. Περὶ μὲν οὖν ἐνυπνίων τοσαῦτα διείρθω. Τὸ δὲ ὄνομα οὐ κύριον, οὐχὶ οἱ ὑπναοῦντες τὸ αὐτὸ ὁρῶσι πάντες. ἐκεῖ ὄνειρος — τεθέντος ἀπ' ἀρχῆς παρὰ τὸ κ. τ. λ. *Et ita versionem instituendam puto:* „*De insomniis ergo talia quidem dicta sunto. Nomen autem* (scil. ἐνυπνίου) *non est proprium, neque dormientes idem vident omnes. Siquidem somnium* (ὄνειρος *in specie dictum*) *opus dormientium:* (scil. *itidem est.*) *Profecto* (loquitur adhuc de ἐνυπνίῳ, *uti patet ex seqq.* ὁ δὲ ὄνειρος) *in quantum quidem insomnium est,* (*in somno contigit*) *efficax est.* (*aut magis perspicue, Profecto quousque dormiunt effectum habet.*) *Somno vero cessante dissipatur. Somnium vero,* (ὄνειρος *dictum,*) *etiam insomnium existens,* (*quamvis quoque in somno contigit*) *semper efficax est.* (scil. *etiam post somnium*) *tendens ad animadversionem praedictionis futurorum. et post somnum efficaces adducens operationes, ad suscitandam aeque atque agitandam animam existit. propter haec et nomine ei posito in initio ab etc.*“ *Ita mihi videntur omnia plana, et optime ad scopum Artemidori, qui differentiam* ἐνύπνια *inter et* ὀνείρους *demonstrare volebat, tendentia. Levior quoque est correctio, quae tantum αὖ in οὐ, ᾗ in ᾗ mutat et vocem τὸ de loco in alium transfert. Primum et tertium sensus plane requirere videtur. et mutatio accentus facta est, ut* ἀλλ' ᾗ *significarent profecto, enimvero, utique, quam virtutem adstruxerunt satis qui de particulis Graecis egerunt. In emendatione* τῶν ἀπ' ἀρχῆς *secutus sum Rigaltium, re et sensu ita iubente. Illud* ἐνύπνιόν τε *per etiam insomnium versum recte se habere putem, quum Graecae linguae usus permittat, particulam* τὲ *hoc modo poni, quo fere convenit cum Latinorum que. Vid. C. A. Duker. ad Flor. IV. 2. 92. cf. Viger. p. 399. quamvis locum qui plane cum hoc conveniat non adducant. Interim καὶ eodem plane sensu*

poni docent Viger. et Devar.. Sensus loci parum differt ab eo ac si scriptum esset: ἐνύπνιόν πως *vel* ἐνυπνιόν γε. *Uti* μάλιστά γε *apud Auct. p.* 55. *ed. Rigalt.. Quare et esset forsan, qui posteriorem emendationem non improbaret. Ceterum* ὄνειρον *recte tanquam* ἐνύπνιον *describi docet. Homer. Odyss.* ξ. 495. — — θεῖός μοι ἐνυπνιον ἦλθεν ὄνειρος. *Tandem quatenus procedat adlata etymologia nunc non inquirimus, ceteroquin analogia nos remittit ad simplex* ὄνω.“ *Haec ille.*

10) ἀπ' ἀρχῆς) Ita exhibet Cod. B. Optime. Antea enim legebatur: ἀπ' αὐχῆς.

11) ἢ παρὰ) Hanc particulam: ἢ, e Codice B inserui. De duplici enim origine vocabuli: ὄνειρος, hic loquitur Artemidorus, ut nemo non videt.

12) τὸ ὄν) Deerant h. v. in omnibus libris. Nos posuimus in contextu. Ita enim plene affertur hoc derivatum in Eustathii Comment. ad Homer. Il. I, 76.: οἱ δὲ τοιοῦτοι κυρίως εἶχον τὴν τοῦ ὀνείρου κλῆσιν, ὡς τὸ ὂν, ἤτοι τὸ κληθὲς εἴροντες, καὶ λέγοντες. Διὸ καὶ ὁμφὴ ὁ τοιοῦτος ὄνειρος ἐλέγετο, διὰ τὸ τὸ ὂν φαίνειν. cf. et Photius Myriob. p. 1596. ed. Hoeschel.

13) εἴρω.) Hom. Od. XI, 136.

14) ἀνώγοι) Hom. Od. XVIII, 7.

Cap. II.

1) ἐπώλετο) Vera haec scriptura firmatur auctoritate Codicis A. Antea enim legebatur ἐπάλετο.

2) καὶ ἔωθεν) Illud καὶ de loco ante παρακαταθήκην huc retraxi ante ἔωθεν. Postulat id contextus verborum.

3) ἄλλα) In Cod. B. deest ἄλλα. Sed eadem verba a nostro capite infra iterum leguntur: καὶ πολλὰ ἄλλα τε τοιαῦτα. Simillimus locus ap. Marcum c. VII. v. 8.:

καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ —. Et Noster L. IV. c. 3.: καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ὅμοια.

4) οὕτως, ὡς ὁρῶνται, καὶ ἀποβ.) Pro οὕτως cum Reiskio scripsi: οὕτως, ὡς, duabus vocibus. Ita enim et infra L. IV. c. 2.: πῇ μὲν οὕτως ἀποβαίνει, ὡς θεωρεῖται, etc.

5) ἕτυμον) Sic legendum est, non ἕτοιμον, ut antea in libris scriptum erat.

6) οὐ δι' ἥντινα οὖν) Sic in edit. Rigaltii. Aldus: οὐδ' ἥντινα οὖν, quem sequutus sum.

7) ἡγουμένη) Antea legebatur: ἡγουμένης. Ego cum Reiskio scripsi casum nominandi; nam ad ψυχὴ refertur.

8) νοήματι, ὡς) Pro νοηματικῶς, ut antea erat, cum Casaubono, Rigaltio et Reiskio correxi νοήματι, ὡς; quod et Cod. B firmat.

9) φάντασμα) Ita pro φάσμα dedi ex Codice B. Illud enim vocabulum habet eodem plane significatu etiam Synesius Lib. de Insomniis; ait enim: εἰσὶ γὰρ διάφορα τὰ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τεθειμένα τοῖς καθ' ὕπνους φαινομένοις. Πέντε γάρ φασι τούτων εἶναι τὰ εἴδη: ὧν τὸ μὲν ὀνομάζουσιν ἐνύπνιον; τὸ δὲ, φάντασμα; τὸ δὲ, χρηματισμόν; τὸ δὲ, ὅραμα; τὸ δὲ, ὄνειρον. Ad quem locum vide Nicephori Schol. Sed et alii, ut Hippocrates et Aristoteles, uterque de Insomniis, et Macrobius in Somn. Sc. L. I. c. 3., eadem vi φάντασμα usurpant, non φάσμα.

10) τούτοις) Abest a Codice B. Recte; quum in eodem Codice ὧγε pro ὅσα antecederet. Nam alioquin verbo: ὧγε, melius responderet: τοῦτον.

11) πέντε εἶναι) In edit. Rigalt. illud πέντε ante εἶναι omissum erat; quum praeter utrumque Codicem etiam Aldus id habeat.

12) εἶπον) Ita exhibet Cod. B, quem amplexus sum; εἶπον enim aptius scribitur propter praecedens ὁρίζονται, quam εἴπομεν, quod antea erat.

13) ἑαυτὸν ὑπολ.) Illud ἑαυτὸν e Cod. B. in textu posui; opponitur enim verbo, quod paullo post sequitur: ἄλλον.

14) ἤδη δὲ πολλῶν — ἀποβάντων.) Ita exhibet Cod. B; tantum in eo discedit, quod verba καὶ εἰς τοὺς πατέρας desunt, quae nos in textum recepimus propter ea, quae sequuntur, et quod Cornarius vertendo expressit: *patribus*. Idem Cornarius vertit: *Novi enim multa* (sc. somnia) etc., perinde ac si pro ἤδη scriptum esset: οἶδα vel ἤδειν, quod et Reisk. suspicatus est. At correctione hac non eget noster locus auctoritate Codicis B correctus. Antea enim sic legebatur: ἤδη δὲ πολλοὺς καὶ εἰς τοὺς παῖδας ἀποβαίνοντας.

15) σημαῖνον) Sic cum Cod. B scribendum est pro σημαίνει, quod libri habebant. Nam σημαῖνον ad praecedens ἐστι referendum est. Sic paullo post: — ἐστι καὶ τὸ δοκεῖν — παρέχον —. et post: Ἔστι καὶ τὸ φίλους ἐρᾷν — ποιοῦν —.

16) εἴποι τις ἄν. Οὔτε τοὺς —) Pro ἃ vere Cod. B: ἂν; quod legendum esse iam Reiskius vidit ac construendum cum εἴποι. Itaque punctum, quod scriptum erat post τις, posui post ἄν. Praeterea, quod idem Cod. B habet: οὔτ' αὐτοὺς, praeferri non potest lectioni vulgatae: οὔτε τοὺς, quia verba οὔτε τοὺς ἀλλοτρίους respondent verbis, quae praecesserunt: οὔτε τοὺς ἰδίους.

17) Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ — τοῦτό γε, ἀλλὰ —) Particulam γὲ dedit Cod. B. Idem Cod. οὐ habet pro posteriore οὐδὲ, quod tamen retinui. Nam plane eadem formula invenitur et infra iterum in praefat. Libri IV.: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ — τέγε —, ἀλλ' —.

18) μητέρι — γυναικὶ) Ita correxi propter verbum ἐοικέναι. Antea enim perperam legebatur casu quarto: μητέρα — γυναῖκα —. Ceterum cum nostro loco conferenda sunt verba cap. 78. Ἔστι γὰρ ἡ γυνὴ, ἤτοι τέχνη

τοῦ ἡδόντος, ἢ πραγματεία, ἀφ' ἧς τὰς ἡδονὰς παρεύρεται, ἢ αὖ προίσταται καὶ ἄρχει, ὡς καὶ τῆς γυναικός.

19) Ἔστι) Pro ἔτι, ut in Cod. A et in utraque editione scriptum est, ex Cod. B dedimus. Ἔστι; nam alioquin quod sequitur ποιοῦν non haberet verbum, quocum construi posset. Coniungit quidem idem Cod. B illud ἐστι cum proximo ἰδιαίτατον, aut proprie ἥδιον (sic enim habet MS. pro ἰδιαίτατον), et paullo post pro ποιοῦν dat παρέχει. Sed hic, ut in nostra editione legitur, Artemidorum scripsisse existimamus. Certe ἐστι cum ἰδιαίτατον ut coniungatur, opus non est; quum Graeci verba substantiva praesertim saepe omittant. Ut βαρὺ γάρ; τοῦτο εἰκός; δυνατόν, et al.. Ἔστι enim desideratur.

20) Ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν) Illud καὶ, quod ante ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ legebatur, huc ante τὰ μὲν retraxi, assentiens Codici B, qui tamen totum hunc locum ita habet: Ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν πρῶτα ὡς οἱ παλαιοὶ περὶ τούτων διέλαβον, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὕτως ἔχει.

21) Τῶν μὲν ἰδίων) Particulam μὲν inserui e Cod. B. Respondet enim infra verbis: Τῶν δὲ ἄλλων. Porro quod paullo post sequitur: διατείνῃ (sic enim habebant libri), in διατείνει mutavi.

22) ταῦτα μόνοις τ. ὀρ.) Deest μόνοις in Cod. A. et in utraque editione. Ex Cod. B id posui in contextu propter verba, quae praecedunt.

23) ἐμεῖν, θακεύειν) Inter haec verba habebant Editt. et Cod. A: καθίζειν εἰς χρείας, quod tamen idem significat, ac θακεύειν. Itaque alterum pro glossemate, quod in textum irrepserat, delendum erat, et quidem prius: καθίζειν εἰς χρείας, quod a Codice B abest. Nam pro σμιθακεύειν, quod MS. habet, divise legendum esse ac sic mutandum: ἐμεῖν, θακεύειν, nemo non videt. Ceterum si quis de hac verbi θακεύειν potestate plura scire velit: videre licet Is. Casaub. ad Theophr. Char. c. 13., Toup.

ad Longin. de Subl. Sect. 43. eiusdemque Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. P. III. p. 375., atq. Antonii Thysii Collation. Leg. Atheniens. et Roman. in Gronov. Thes. Ant. Gr. Vol. V. p. 1373.

24) ἐσθήματά τε) Ita cum Reiskio scripsi pro ἐσθῆτά τε.

25) κεφαλὴ εἰς πατέρα) Vide Indic. s. v. κεφαλή.

26) πατέρα) Ita nos correximus. Editum erat: μητέρα. Conf. L. I. cap. περὶ χειρῶν.

27) δημοσίων ἀνδρῶν) Sic habebant libri. Nos cum Casaubono scripsimus: περὶ δημοσίων ὀνείρων, excepta praepositione περὶ, quae a me inserta est propter verba quae sequuntur: ἔχω λέγειν.

28) Homer. Iliad. II. v. 80. — 82.

29) ἂν τὸν) Sic dat Cod. B pro vulgato: αὐτὸν τὸν. Illud ἂν h. l. necessarium videtur. Nos: *Wenn ein gemeiner Achäer den Traum erzählte: so würden wir nicht glauben dass der Erzählende löge, sondern dass der Traum selbst lügenhaft wäre* etc.

30) Ἀλλὰ, φησὶν, ὅτι —) Cornarius videtur legisse: Ἄλλοι δὲ φασὶν, —, vel saltem redditive accepisse: *Alii porro dicunt*. Certe φασὶν aptius videtur. Tunc construendo iunge verba: φασὶν et quod sequitur λανθάνοντες. Ceterum pro αὐτοὺς post λανθάνοντες forsitan putet aliquis scribendum: αὑτοὺς vel ἑαυτοὺς. At mutatione hac nihil opus; quum ἀττικῶς recte se habeat illud αὐτοὺς, quod etiam imitati sunt Latini, qui *eorum* pro *sua*, et *ipsum* pro *se ipsum* saepe posuere.

31) οὓς — προσθέντες) Mos fuit, ut, qui de republica aliquid somniassent, id susque deque non haberent, sed notum omnibus facerent, vel praeconis voce, vel proposito pittacio, quo id contineretur. Quem morem tangit h. l. noster Artemidorus. Conf. Sueton. Caes. Oct.

c. 91. ubi verba haec sunt: *Somnia neque sua, neque aliena de se negligebat.* ibique Casaub.

32) ἧττον δὴμας; ἀγαθοῦ — πόλει,) Codicis B scripturam sequimur putantes haec verba cum iis, quae antecedunt et quae sequuntur, multo artius cohaerere, quam id, quod in editione Rigaltii editum erat: ἧττων. ὅμως ἀγάθου μὲν ἐσομένου κοινοῦ πολλοῖς. Praeterea πόλει pro πολλοῖς dant etiam Cod. A et Aldus. Nam etsi apud posteriorem πόλοι legitur: mendum tamen typographicum id esse, manifestum est.

33) μόνον ἀναδέξασθαι τὸν ἀπόβασιν.) Sic est in omnibus libris. Ego Reiskium μόνου pro μόνον et ἀπόφασιν pro ἀπόβασιν emendantem sequutus sum.

34) Παυσάσιδι τῷ Ἀλικαρνασσεῖ) Sic corrigendum est pro Παυσσίδῃ τῷ Ἀλικαρνασσεῖ, ut antea legebatur. Ceterum et de hoc scriptore et de aliis, qui in Nostro citantur, plura invenies in Indice Scriptorum.

Cap. III.

1) Περὶ — στοιχείων.) Hoc lemma Codicem B sequutus inscripsi pro: Περὶ εἰδῶν ὀνείρων. Artemidorus enim hoc capite tertio non de somniorum speciebus dicere vult; nam de his iam proximo capite secundo loquutus est: sed de elementis, quae sex constituuntur. Delendus igitur erat infra ante verba: Ὄντων δὴ τούτων τῶν ἓξ στοιχείων etc., titulus: Περὶ τῶν ἓξ στοιχείων, quippe qui etiam abest a Codice B; ac verba: Ὄντων δὴ etc., a quibus textus initium sumebat quarti capitis, iis, quae praecedunt, continua serie adscribenda erant.

2) οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ) Cornarius haec verba ita vertit: *Qui circa somnia interpretandi artem praecipui habentur.* Minus bene. Nam Latini politiores, quos sequi debemus, in his casibus περὶ nunquam per *circa* reddere mihi videntur. Non enim dicunt: versari circa

aliquid, sed: in aliqua re. Graecus autem sic: διατρίβειν περὶ τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας. Similiter nostro in loco περὶ non per *circa*, sed per *in* reddendum est: *Qui in his* (in hac arte) *praecipui habentur*. Ceterum pro δεινοὶ Cod. B habet δεινότατοι.

3) ὀνόμασι, χρόνῳ ὁρώμενα,) Illud ὁρώμενα, quod in Edd. deerat, in textum recipere non dubitavi, partim ex Codicis B auctoritate, partim quia id Noster habet etiam L. IV. c. 3.: φύσει καὶ τῶν ἄλλων τινὶ στοιχείων ὁρώμενα. Fortasse latet ὁρώμενα etiam in ὅρῳ, quod pro χρόνῳ est in Aldina et in Codice A, ex quo Aldus Artemidorum protulit. Deest quidem χρόνῳ et in Cod. B, qui huius totius loci hanc varietatem offert: τὰ φύσει, νόμῳ, ἔθει, τέχνῃ, τρόπῳ, καὶ τύπῳ, καὶ ὀνόμασιν ὁρώμενα. Sed χρόνῳ hic locum habere non modo posse, verum etiam debere, atque omnino Artemidorum potissimum haec elementa sex, quae in nostro textu et antea etiam in Rigaltiano scripta reperiuntur, et nulla alia, nominavisse, quum totus ipse arguit, tum locus L. IV. c. 3.: κοινὸς μὲν οὖν λόγος ἐστίν, ὅτι πάντα τὰ κατὰ φύσιν, ἢ νόμον [ἢ φήμην], ἢ ἔθος, ἢ χρόνον, ἢ τέχνην, ἢ ὀνόματα βλεπόμενα, etc.

4) τὰ φύσει) Dedi illud τὰ ex Cod. A et ed. Ald. propter verbum, quod sequitur: βλεπόμενα. In edit. Rig. omissum erat. Cod. B. κατὰ φύσιν, quod si h. l. Artemidorus scripserit, ut et L. IV. c. 3.: necessario τὰ ante κατὰ φύσιν adiiciendum erit. Τὰ κατὰ φύσιν autem melius responderet paullo post verbis: τὰ κατὰ τὸ ἔθος.

5) τὸ ἄκουσιν) Pro ἄκουσιν. Rigaltius ἀκούσιον coniicit; propius ad literarum vestigia ἀκούειν, quod mihi aliquando in mentem venit. Ut enim divites non obtemperare amant, sic etiam ii, qui sacra mystica tractant, serenos abhorrent dies nostesque astris illuminatas, etc. Huic tamen coniecturae nihil tribuo, et aliis me acutioribus hunc locum emendandum relinquo.

6) ἐπιμιξίαις) Sic ponendum est tertio casu. In Rigaltii editione falso impressum erat: ἐπιμιξίας.

7) πάντως) Legebatur: πάντων. Nos Reiskii lectionem sequendam putavimus. Nam sic coniungit πάντως cum καθολικὸς Noster etiam infra L. IV. c. 3. item de elementis loquens: Μέμνησο δὲ, ὅτι οὐ πάντως καθολικὸς οὗτος ὁ λόγος.

8) ὅ, τι ἂν) Hanc veram scripturam dedimus ex Codice B. Atque ita iam Rigalt. et Reisk. voluere. In Edd. et Cod. A. scriptum erat: ὅταν.

9) τὸ μὴ) Quae verba quum per *quominus* interpretanda sunt, cum infinito modo construuntur, graecismus notissimus; quem tamen in nulladum, quod sciam, Grammatica indicatum inveni: Solent autem Graeci τὸ μὴ significatu: *quominus*, post verba quaedam ponere, ut nostrum διαφεύγειν, ἐπιλύεσθαι, οἷόν τε εἶναι, παρεῖναι, ἰδεῖν, ἀνέχεσθαι, ἐμποδὼν, κωλύειν, παραιτεῖσθαι, ὑπεκτρέπεσθαι, ἀπεικὸς et al.

10) τινος) Reisk. τι legi voluit. Quo nihil opus. Aut enim illud τινος construendo iungendum est cum seq. εἶναι, quod cum gignendi casu pronominum constructum usurpatur pro: in alicuius hominis aut rei potestate esse, dependere ab aliquo aut aliqua re, pertinere ad aliquem aut aliquid. Aut, si malis, ad τινος supplendum est ἴδιον, ut Artemidorus ipse. infra L. IV. c. 3. id addit: ἐάν τι λέγῃ τις παρ' αὐτὰ τὰ ἐξ στοιχεῖα, — τινὸς τούτων ἴδιον ἐρεῖ, —.

11) ἀναδέξασθαι) Legebatur: ἅμα δέξασθαι. Sed cum Reiskio scribendum esse: ἀναδέξασθαι, sententia postulat.

Cap. IV.

1) οἷον) Inserui ex Cod. B. Artemidorus enim id saepissime usurpat.

2) ἐρέμενος — προτεθειμένον) Ita quin hunc locum, fausta et favente Critice, recte restituerit Casaubonus, nemo dubitare poterit. Certe non ἐκ τῆς οἰκείας cum Reiskio legendum est, ut subaudiatur γῆς vel πατρίδος; nam de patria paullo post demum coniector loquitur. At hoc loco de domo narratur. Antea hic locus ita sonabat: ἐρέμενος ἐκ τῆς οἰκείας διανοίας προτεθειμένον. Pro ἐρέμενος Cod. B habet: διαπεραιούμενος.

3) τούτῳ) Hoc uncinis a me inclusum est, ut suspectum ac superfluum, quia quod antecedit: αὐτῷ, iam sufficit; nisi forte Artemidorus scripsit: τοῦτο μὲν μεταστῆναι —, et post: τοῦτο δὲ καὶ μάλιστα —. Sic enim infra: ἐπέβη αὐτῷ, τοῦτο μὲν —, τοῦτο δὲ —.

4) οἰκείας) Ita h. l. scribendum, non οἰκίας, ut antea legebatur. Opponitur enim postea: ἐν ξένῃ. Sic etiam οἰκίαν ante κατῆρεν mutavi in οἰκείαν.

5) οἷον) Adieci ex Cod. B.

6) ἀπολωλεκέναι) Ita habet Cod. B, ut et Reisk. iam correxit. Antea perperam legebatur: ἀπολωλέναι. Hoc enim ἀμεταβάτως dicitur pro φθαρῆναι. Contra illud ἀπολωλεκέναι, quod active sumitur, sententia postulat.

7) δημοσίων ἀδικημάτων) δημοσίων ἀδικημάτων δίκη occurrit apud Pollucem quoque L. VI. c. 36. §. 154. et Hermogen. de Invent. Tom. II. cap. περὶ Δημοσίων Ἀδικημάτων, ad quem vide etiam commentatores. Cornarius male vertit: *ob publica delicta.*

8) ἄτιμός — ἀναρτήσας ἑαυτὸν) Euripid. Hel. v. 306. seq., Virgil. Aeneid. XII. v. 603. ibiq. Serv.. Mense Februario defunctorum manibus parentabant; et ad epulas illas propinquorum animae invitabantur, illorumque nomina ciebantur, ut loquitur Ausonius penult. carm. Professorum, ubi de primis inferiis agit:

tio exhalans e culina, et caput penetrans, facultati imaginativae est inimica. Quare non absurde Artemidorus: Nihil discriminis facit tempus, dies, nox, sed cibus moderatus et immoderatus.

Cap. VIII.

1) οὐδὲν — ἄθεον) Diodor. Sic. L. II. c. 7.: ὀλίγοι δὲ τῶν Αἰθιόπων καθόλου θεοὺς οὐ νομίζουσι εἶναι. Hic quae narrantur, Atlantes spectant, de quibus vide Herodot. IV. c. 184.

2) ἡττᾶσθαι γυναικῶν) Quibus aliquid generosi sanguinis inest, non solum Venerem aversantur, sed si quibusdam femineis illecebris ac pellaciis decipiantur, eos in ipso certaminis limine superari pudet. Sic Leander in Musaeo vers. 97.:

— — Αἰδὼς δέ μιν εἶχεν ἁλῶναι.

3) οἷον) Ex Cod. B in textum recepi.

4) στίζονται —) Haec verba Cornarius male vertit: *apud Thracas generosi pueri flagris caesi signantur;* debuerat: *stigmate notantur, notis compunguntur.* Compungebantur autem non pueri solum generosi, sed etiam mulieres nobilissimae apud Thracas. Nam quo nobilior mulier est ac clariori familia prognata, eo pluribus magisque versicoloribus se notis compungit, ut scribit Dio Chrysostom. Orat. XIV. de Servitute. His tamen notis inustas fuisse a viris Thracum mulieres ob caedem Orphei canit Phanocles Lesbius apud Stobaeum Serm. 185.:

Ποινὰς δ' Ὀρφῆϊ κταμένῳ στίζουσι γυναῖκας
Εἰςέτι νῦν, κείνης εἵνεκεν ἀμπλακίης.

Ceterum de illo Thracum more loquitur etiam Herodot. L. V. c. 6.: καὶ τὸ μὲν ἐστίχθαι, εὐγενὲς κέκριται· τὸ δ' ἄστικτον, ἀγενές. et qui etiam plura legere cupit, conferat Io. Rhodium in Scribon. Larg. Composit. Med. pag.

308. — 312., ubi locupletissime non de Thracibus solum, sed etiam de aliis gentibus, quibus ille mos erat, agitur. Vide etiam, si lubet, de Gelonis: Claudian. in Ruffin. L. I. v. 313.; de Aethiopibus: Sexti Empirici Pyrrhon. Hypotypos. L. I. c. 14. et Ios. Scaliger. VII. de Emendat. Tempor. p. 682.; de Sarmat. atq. Aegyptiis: Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. L. III. c. 24.; de Veteribus Britannis: Herodian. L. III. c. 47., Tertullian. de Virginibus Velandis c. 10. et Lucam de Linda in Descript. Orbis pag. 460.

5) Γέταις —) Pro Γέταις Cod. B habet: Γάλλοις. Praetulimus vulgatam. Thracum enim finitimi fuerunt Getae, non Galli: ut omnibus notum. Stigmatibus autem pungi vel inuri solitos servos, fugitivos aut sceleris reos etiam a Romanis Graecisque notum ex iis, quae collegere Lipsius II., 15. Elector., et Io. Rhodius ad Scribon. Larg. p. 308. seq.

6) Μόσσυνες —) Mossyni inter Ponticos populos numerantur etiam a Plinio VI. c. 4. et ab Hesychio s. v. Μοσυνοίκια. Iidem etiam Mosynoeci appellantur. Plinius l. c., Pompon. Mela I. c. 19. et Scylax Caryandens. Peripl. ed. Hudson. T. I. p. 33. eos Tibarenis proxime iungunt. De hoc vero more Mossynorum conf.: Apollon. Rhod. Argon. II. v. 1022. — 26., Pompon. Mel. l. c. et Diodor. Sicul. L. XIV. §. 30. Ceterum morem, quo publice ad lubitum coëunt mulieribusque permiscentur, tradunt etiam de Indis: Sext. Empir. Pyrrh. Hypot. L. I. c. 14. et L. III. c. 24.; de Massagetis: Strabo L. XI. pag. 513. ed Casaub. et Zenobius Centur. V. Prov. 25.; de veteribus Britannis: Iul. Caes. de B. G. L. V. c. 14.; de Taprobanitis: Diodor. Sic. L. II. §. 58.; de Ichthyophagis et Hylophagis: idem Diodor. Sic. L. III. §. 17. et §. 24.; de aliis Eusebius plur. loc.

7) Σύρων —.) Diodor. Sic. L. II. c. 4.: Κατὰ τὴν Συρίαν τοίνυν ἐστὶ πόλις Ἀσκάλων, καὶ ταύτης οὐκ ἄποθεν λίμνη μεγάλη καὶ βαθεῖα, πλήρης ἰχθύων. Παρὰ δὲ ταύτην ὑπάρχει τέμενος θεᾶς ἐπιφανοῦς, ἣν ὀνομάζουσιν οἱ Σύροι Δερκετοῦν. Αὕτη δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ἔχει γυναικὸς, τὸ δ' ἄλλο σῶμα πᾶν ἰχθύος, διά τινας τοιαύτας αἰτίας. Μυθολογοῦσιν οἱ λογιώτατοι τῶν ἐγχωρίων τὴν Ἀφροδίτην πρεσκόψασαν τῇ προειρημένῃ θεᾷ, δεινὸν ἐμβαλεῖν ἔρωτα νεανίσκου τινὸς τῶν θυόντων οὐκ ἀειδοῦς. Τὴν δὲ Δερκετοῦν μιγεῖσαν τῷ Σύρῳ, γεννῆσαι μὲν θυγατέρα, καταισχυνθεῖσαν δὲ ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις, τὸν μὲν νεανίσκον ἀφανίσαι, τὸ δὲ παιδίον εἰς τινας ἐρήμους καὶ πετρώδεις τόπους ἐκθεῖναι· ἐν οἷς πολλαῦ πλήθους περιστερῶν ἐννεσσεύειν εἰωθότος, παραδόξως τροφῆς καὶ σωτηρίας τυχεῖν τὸ βρέφος· ἑαυτὴν δὲ διὰ τὴν αἰσχύνην καὶ λύπην ῥίψασαν εἰς τὴν λίμνην, μετασχηματισθῆναι τὸν τοῦ σώματος τύπον εἰς ἰχθῦν. Διὸ καὶ τοὺς Σύρους μέχρι τοῦ νῦν ἀπέχεσθαι τούτου τοῦ ζώου καὶ τιμᾶν τοὺς ἰχθῦς ὡς θεούς. Quin autem propter hanc fabulam piscibus abstinerent Syri, plane non dubium videtur. Nam etsi Ἀστάρτη nostro in loco nominatur: videtur tamen Artemidorus illam, Dorceto cum Astarte confudisse, ut iam Eckhel in Doctrina Num. Vet. P. I. Vol. III. p. 445. bene notavit. Notum est enim Graecos Ἀστάρτην saepe confudisse cum Atargati seu Derceto. Etenim Ἀστάρτη est Dea Sidoniorum peculiaris, quam alii Lunam, alii Venerem, alii Deûm Matrem esse voluerunt, alii eandem cum Coelesti Carthaginensium, quae nihil de piscis effigie habebat. Ἀταργάτις sive Δερκετὼ sub piscis forma colebatur ab Ioppensibus, ut Plinius V. c. 25. dicit. Ioppe autem urbs Phoenices, quam intelligit Lucian. L. de Syr. Dea c. 14. ubi ἐν Φοινίκῃ simulacrum huius Deae sibi visum esse refert. Diversa porro ab his Syria Dea, quae peculiare numen fuit Hierapolitanorum et solam mulieris speciem exhibuit. Haec eadem Strabonis L. XVI. de Hierapoli sic scribentis: ἐν ᾗ τιμῶσι τὴν Συρίαν θεὸν τὴν Ἀταργάτιν,

Sed multi auctores haec tria confundunt numina: Ἀταργάτιν s. Δερκετοῦν, Ἀστάρτην et τὴν Συρίαν θεὸν, quae prorsum distinguenda sunt. Nihil enim commune habebant, nec in nomine, nec in figura, nec in insignibus. —. Artemidorus dicit: *omnes exceptis Syris* —. Sed etiam apud Aegyptios, teste Luciano de Syr. Dea c. 14., fuerunt nonnulli, qui pisces non ederent. Id Herodot. L. II. c. 37. de Sacerdotibus Aegyptiis tradidit, quippe qui, ut arbitror, a piscibus abstinebant propterea, quod hic cibus Venerem stimulat atque excitat. Pythagorici etiam a piscibus abstinebant, vel quia alienae gentis, ut aiunt, sunt, vel quia non sunt malefici, quare piscium nullum immolabant, et a piscibus nemo Deorum nomen habuit. Plato in Legibus marinam venationem adolescentibus interdixit: nulla enim roboris exercitatio, nulla sapientiae meditatio paratur congricidae, mullicidae.

8) Θηρία — Αἰγ. — σέβουσιν.) De Brutorum cultu apud Aegyptios vide praeter multos locos, qui in Libris Sacris occurrunt, etiam Plin. L. XXX. c. 11., Aelian. de Anim. L. X. c. 15., Diogen. Laert. L. I. segm. 10., Clem. Alexandr. Paedagog. L. III. c. 2., Pompon. Mel. L. I. c. 9., Cic. de N. D. L. III. c. 15., Cornel. Tacit. Hist. L. V. c. 5., Lactantii Divin. Institut. Lib. V. de Iustitia. c. 21. T. I. pag. 417. edit. du Fresne, Euseb. Praepar. Evang. L. II. p. 49. ed. Viger. et al.

9) μέντοι τὰ αὐτά.) Deerant verba: τὰ αὐτά. Nos ea addidimus ex Cod. B. Nam alioquin non omnes Aegyptios animalia coluisse falso dictum esset. Colebant quidem Aegyptii non omnes eadem; ut intelligi potest ex Herodot. L. II. c. 71. et al.: sed nonnulla ab omnibus colebantur; cf. Diodor. Sic. L. I. c. 21. et Strab. L. XVII. et al.

10) γύπας —) Conf. Aldrovandi Ornitholog. L. III. c. 1. et Conr. Gesneri Histor. avium s. h. ave.

11) δ' ἔτι) Haec verba adiecta sunt ex Cod. B.

12) Ταύροις — ἀγωνίζονται —.) Hac de re cf. Ant. Murator. Nov. Thes. Inscript. T. I. et quidem ibi Iosephi Bimardi Dissertat. I. p. 11. et 12., Harduin. ad Plin. H. N. L. VIII. c. 70., Commentatores ad Sueton. Tib. Claud. C. c. 21., Salmas. in Trebell. Poll. p. 286., Edm. Chishull. Antiqq. Asiat. p. 90. — 95. et al.

13) Κούροις — ἰγιαυτῶν) Versum hunc sumsisse videtur Artemidorus ex aliquo poëta, qui morem illum canebat.

14) δεῖ διαλαμβάνειν πάντων, εἴτε —) Pro διαλαμβάνει, quod antea erat, scripsimus: διαλαμβάνειν. Cod. B. dat: ἴδια δεῖ διαλαμβάνειν· εἴτε —.

Cap. IX.

1) ὑποκρινομένῳ) De Somniorum coniectoribus hanc vocem usurpat etiam Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. L. II. c. 37.

Cap. X.

1) αὐξανομ. — ἀλλοιουμένων εἰς μορφήν —) Sic dat Cod. B. Editum erat: αὐξομένων εἰς μορφήν —. Quem locum iam tentavere Iac. de Rhoer et Eric. Hubert. van Eldik. Prior enim in Otio Daventriensi c. 14. haec scribit: καὶ αὐξομένων — ὕλην. *Praecesserat statim* προσγινομένων τε καὶ *etc. quum itaque de illis quae accesserant iam locutus fuerat, quare subiungit* αὐξομένων *etc. Neque etiam illa, quae aliam formam induunt, ut augeantur necesse est. Pro* αὐξομένων *itaque refingendum videtur* ἀλλοιουμένων. *Res clara est e c. 17.* (16. mihi), *ubi eadem habemus:* Νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἐν σώματι μερῶν προσγ. τε, καὶ ἀπογ., εἴτε ἀλλοιυμένων εἴς τε μορφήν *etc.* Posterior in Suspicionum Specimine

(Zulphaniae 1764. in 4°.) c. 2. p. 13. sic: *Recte mendam animadvertit Clar. de Rhoer Ot. Daventr. legendum ratus*, ἀλλοιουμένων, *propter ea, quae leguntur infra c.* 17.: ἀλλοιουμένων εἰς — ὕλην. *Hoc quidem loco ad* 'ΑΛΛΑΣΣΟΜΈΝΩΝ *cum ducant literarum vestigia, nec constet, auctorem eodem vocabulo uti voluisse utrobique, cur repudiaremus? Iulian. Epist.* 18.: Εἰ δέ μοι θέμις ἦν κατὰ τὸν Τήϊον ἐκεῖνον μελοποιὸν εὐχῇ τὴν ὀρνίθων 'ΑΛΛΆΞΑΣΘΑΙ φύσιν. — 'Αλλαττόμενον ἐς πλείονας μορφάς. *Lucian. Vit. Auction. initio.* Lectio tamen nostra quin vera sit, nullus dubito.

2) κυνηγεσίας) Pro κυνηγίας iam Reisk. voluit κυνηγεσίας, quod Cod. B confirmat.

3) ἁλιείας) sic cum Reisk. scripsi pro ἁλίας.

Cap. XI.

1) ὅτε μὲν) Particulam μὲν cum Reisk. inserui propter seq.: ὅτε δὲ.

2) τοῖς ἀπόροις, ἐν οἷς ὁράματα — προσλέγον, ποτὲ μὲν —) Hanc lectionem, quam veram putamus, praebet Cod. B. In reliquis libris erat: τοῖς ἀπείροις, ἐν οἷς ὁ γράμματα τινὰ ὁρᾶται διάνοιαν αὐτοτελῆ μὴ ἔχοντα· ἢ ὄνομα ποτὲ μὲν —. Pro ὁ γράμματα iam Reisk. scribi iubet ὁράματα; quod etiam est in Cod. MS. Cantabr., ut Iac. de Rhoer in Otio Daventr. c. 14. testatur: *In Cod. MS. Cantabrigiensi, cuius collationem amicitiae Doct. Vriesii debeo, legitur, pro* ὁ γράμματα, ὁράματα. *In margine tamen notatum erat:* γρ. γράμματα. *Hinc videmus unde illud* ὁ *inrepserit. Eadem de re agit noster infra iterum L. IV. c.* 25.

Cap. XII.

1) τὸν ὑγιᾶ λόγον) Epist. ad Tit. II. v. 8.: Λόγον ὑγιῆ, etc. ad quem loc. vide Wetsten.

2) κἀκεῖνα: ὅσοι) Pro σοι c. Reisk. correxi ὅσοι, propter seq. ὅσοι.

Cap. XIII.

1) αὐτῷ γ. ὁ. κ. πάντα) Conf. N. T. Epist. ad Hebr. II. 17.

2) ἄνωθεν) Cf. Evang. Ioann. III. 3.

3) αὐτὸς) Antea perperam legebatur: αὐτὸ.

4) γεννώμενον; ἢ π.) Ita cum Reiskio legimus ac distinguimus. Antea: γεννώμενον πάλιν etc.

5) οἱ ἀποθν. — τίθεντται.) De hoc notissimo ritu vide praeter Nostrum etiam Valer. Max. I. 8., Athen. XI. 1., Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. V. p. 160. ed. L. B., Is. Casaubon. ad Pers. Sat. III. p. 303. — 306., Gisb. Cuperi Obss. L. II. c. 9., Io. Meurs. de Funere. c. 6. et al.

Cap. XIV.

1) ἀφ' αἵματος τὸ βρέφος ἀπ.) Huc Iuvenal. Sat. VII. v. 196.:

— — *modo primos incipientem*
Edere vagitus, et adhuc a matre rubentem.

Atque hi recens nati infantes sive infantes a sanguine a Iurisconsultis sanguinolenti nominantur: extatque in Codice Theodos. Lib. III. Titulus de his, qui sanguinolentos emptos, vel nutriendos acceperint.

Cap. XV.

1) ἐπεὶ μηδὲ) Libri divise habebant: μὴ δὲ. Sed evidentiorem sensum efficit coniuncta scriptura μηδὲ. Cod. B dat: ἐπειδὴ οὐδὲ.

2) Ἢ — χρόνον) Cod. B. offert: ἢ ἤδεται ἢ λυπεῖται περὶ πάντα. In Edd. et Cod. A hic Eveni versus sic sonabat:

ὡς υἱοὺς ἡ λύπη, παῖς πατρὶ πάντα χρόνον.

Desider. Heraldus ad Arnob. adv. Gent. L. I. p. 3. ed. L. B. emendare volens eum hunc in modum pervertit:

Ἦ ὅϊς, ἡὲ λύκος παῖς π. π. χρ.

Iac. Tollius Fortuit. cap. XI. coniicit:

ὡς υἱὸς ἢ λύπη πᾶς π. π. χρ.

Is. Casaubonus, teste Rigaltio, sic emendabat:

Εἶδεν, ὅση λύπη παῖς π. π. χρ.

Alio modo etiam apud Hermiam Comment. MSS. in Platonis Phaedrum hic Eveni versus reperitur:

Φόβος ἡ λύπη παῖς π. π. βίον.

Porro in Anthologia Gr. (ed. Iacobs. T. I. p. 97.) et quidem ante hunc editorem ita:

Ἴδε δ' ὅση λύπη παῖς π. π. χρ.

Plutarch. de Amore Prol. cap. 4. ante Wyttenbach.:

Ἴδε, ὅση λύπη παῖς π. π. χρ.

Sed Wyttenbachius exhibuit veram lectionem, servatam in Codice Mediceo Artemidori, proditam a Ruhnkenio ad Rutil. Lup. p. 39.: Ἦ δέος, ἡ λύπη παῖς π. π. χρ., quam sequuti sumus.

3) ἐπιτρέχῃ) Ita correximus propter antecedens ὅταν. Edebatur: ἐπιτρέχει.

Cap. XVI.

1) λαμβάνειν) Pro λαμβάνει, ut antea erat, cum Reiskio scripsimus λαμβάνειν, quod etiam Cod. B dat.

2) προεπισωρεύσει) Legebatur: προσπισωρεύσει. Nos Reiskii lectionem sequimur, cui assentitur Interpres: *superaccumulat*. Et paullo post pro πρὸς τὸ scripsi: πρὸς τῷ, sensu postulante.

3) καὶ μὲν δὴ καὶ) Pro μὲν legi vult Reisk. μὴν. At haec verba perbene habent et significante Quin etiam. cf. Hoogeveen. de Partic. Gr. pag. 398. ed. Schütz.

4) δύνωνται) Sic legimus propter antecedens ὅταν. Libri habebant: δύνανται.

5) χρῆσθαι . . . . . χρῶνται.) Lectionem hanc, quam Cod. B exhibet, meliorem esse puto quam vulgatam: χρῆσθαι, γάλακτι χρῶνται.

6) ἐποτοκεῖν) Ita cum Cod. A scribendum est pro ἐποτοκεῖν. Ceterum de verbo, quod antecedit: τελεσφορῆσαι, confer Gilb. Wakefield Silv. Critic. P. V. p. 153. ad Iacob. C. V. v. 15.

7) ὡς δύνασθαι) Sic habent Aldus et uterque Codex. In Rigaltii editione est: ὡς δύνανται. Et pro eo, quod sequitur: θρέψαι, Cod. B offert τρέφειν.

8) σωμασκοῦντι) Editum erat: σώματι ἀσκοῦντι. Cod. B: σῶμα ἀσκοῦντι, quae uno vocabulo scripta integram exhibent lectionem: σωμασκοῦντι; ut et infra cap. 5o.: σωμασκοῦσι.

9) μόνος ἀνιθρ.) Illud μόνος inserui ex Cod. B propter vim orationis.

10) περὶ — σώματι) Sic pro περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι Cod. B dedit. Ac sic etiam supra legitur cap. 10.: περὶ σώματος καὶ τῶν ἐν τῷ σώματι.

11) — παραιτησάμενος — δυσχεραίνοντας.) Cod. A et Aldus habent: μικρὰ δὲ παραστήσομαι τοὺς ἐπὶ λεπτὸν διαιρουμένοις δυσχεραίνοντας. Eodem modo Rigaltius edidit, tantum verbo διαιρουμένοις in διαιρουμένους mutato. Contra in Cod. B legitur: μικρὰ παραιτησάμενος τοῖς ἐπὶ λέπτον πρὸς ὀλίγον διαιρουμένοις δυσχεραίνοντας. Ex his veram lectionem restituisse videor. Nec tamen illud διαιρουμένους, quod Rigaltius habet, plane reiiciendum est; quum proprie cum accusativo ἁπτικῶς verbum δυσχεραίνειν iungatur; κοινῶς autem cum dativo.

Cap. XVII.

1) ἢ στροφίου) In Cod. A et Ald. perperam: ἢ τροφίου. Cornarius male vertit: *aut fascia.* Debuerat: *aut infula.* Praeterea asteriscum ante haec verba sustuli.

2) χρημάτων ἐπίκτησιν) Haec verba dedimus ex Cod. B. Antea legebatur: κτημάτων κτῆσιν, minus apte.

Cap. XVIII.

1) — μάλιστα γυναικί.) Bene. Καὶ γὰρ, ut Biseti (in Schol. ad Aristophan. Vesp. v. 474.) verbis loquar, κατὰ τὸν Φακυλίδην τὸ τὴν κόμην καὶ τρίχας τρέφειν τοῖς ἀνδράσιν οὐ καλόν:

Μὴ μὲν ἐπ' ἄρσεσι παιδὶ τρέφειν χαίτην πλοκαμῖδος,
Μὴ κορυφὴν πλέξῃς, μήθ' ἅμματα λοξὰ κορύμβων.
Ἄρσεσιν οὐκ ἐπέοικε κόμη, χλιδαὶ δὲ γυναιξίν.

Quam opinionem respicit etiam Paulus ep. I. ad Corinth. cap. XI. v. 14. et 15.

2) ἀλλοτρίαις — χρῶνται.) Solebant iam antiquissimis temporibus mulieres capiti adulterinos crines adponere. Ut Pallas apud Ovid. Metam. VI. v. 26. De comis autem adscititiis omnino confer Clem. Alexandr. Paed. L. II. c. 11., Ovid. Art. Am. L. III. v. 165., Apulei. Metam. L. XI. p. 769. ed. Oudend., Firmic. Astron. L. VIII. c. 7., Iuvenal. Sat. VI. v. 500., Sueton. Caligul. c. 11., Petron. Sat. c. 110. Ceterum qui hac de re etiam plura scire cupit, legat Friderici Nicolai Librum sic inscriptum: *Ueber den Gebrauch der falschen Haare und Perrucken in alten und neuern Zeiten; eine historische Untersuchung. Mit* 66 *Kupferstichen. Berlin und Stettin* 1801. 8. maiori.

3) σοφῷ ἀνδρὶ, καὶ ἱερεῖ,) Deerant verba καὶ ἱερεῖ in edit. Rigalt. A me ex Codd. MSS. et Aldo adiecta sunt. Nam sacerdotibus quoque, (excipe Aegyptios!) morem fuisse comam barbamque pascendi vel pueris notum est. Contra deest ἀνδρὶ in Cod. B.

4) περὶ τὸν Δ.) Articulum τὸν cum Reiskio adscripsi.

5) Τούτων — ἐπιτρέπει.) In Cod. A. et utraque ed. legitur: τούτων γὰρ οἷς μὲν ἔθος ἐστὶ κομᾶν, ἀγαθόν. ἐπειδὴ τὸ ἐπιτήδευμα κομᾶν ἐπιτρέπει. Cod. B autem sic: τούτοις γὰρ οἷς μὲν ἐστὶ θεὸς κοσμεῖν. οἷς δὲ τὸ ἐπιτήδευμα κοσμεῖ ἂν ἐπιτρέπει. Ex quibus duabus nostram conformare lectionem nusi sumus, verbis, quae praecedunt, iubentibus.

Cap. XX.

1) Καὶ τοῖς εὖ γεγονόσι δούλ.) Iac. de Rhoer in Otio Daventriensi c. 14. hunc locum ita emendavit: *Cornarius dedit: et servis legitimis et domi nostrae natis vincula addit. Parum recte. Et sane offendere aliquem potest, quod εὖ γεγονότας dicat servos, hoc enim ingenuis proprium est. Erat itaque cum levi admodum mutatione legendum putarem:* καὶ τοῖς εὐνοοῦσι δούλοις δεσμὰ etc. Εὔνοια *saepe tribuitur servis. Menand. Fragm. v.* 203.: ὅταν τύχῃ τὶς εὐνοοῦντος εἰκότως. *Quando quis benevolum servum nactus est. nisi prudentem vertere malis. qua de re Cl. Alberti ad Matth. c. V,* 25. εὔνουν θεράπαιναν *dixit noster etiam L. III,* 54. καὶ τῷ θεράπαιναν ὠνήσασθαι βουλομένῳ, εὔνουν εἶσεσθαι τὴν θεράπαιναν προαγορεύει. *Et ei qui famulam emere vult, benevolam ancillam fore praedicit.* μετ' εὐνοίας δουλεύειν *suadet S. Paulus ad Ephes. c. VI,* 7. *ubi plura habent interpretes optimi. Posset tamen intelligi de servis, qui bene sunt, cum quibus bene agitur, qui bona conditione fruuntur, idque Amicus praeferebat.* Haec ille. Quid autem? si cum etiam leviori mutatione particulam καὶ de loco ante τοῖς εὖ γ. ante δούλοις transferamus, et puncto post σημαίνει deleto ita legamus: — σημαίνει τοῖς εὖ γεγονόσι, καὶ δούλοις δεσμὰ περιτίθησιν.

2) Ὡς γὰρ — δεσμεύεται) Cornarius male interpretatur: *Ut plurimum enim seta equina ligamenti usum*

praebet. Non ignoro e setis quoque equinis ligamenta, vincula facta esse. Sed melius, ut ego quidem censeo, magisque ad verbum ille locus hoc modo intelligendus est: *Plerumque enim iuba equina, ne diffluat, vincitur, ac constringitur*. Unde χρυσάμπυκες ἵπποι Homero. Ἄμπυξ ἐκαλεῖτο, inquit Eustathius ad Iliad. V. v. 358., σεῖρα κατάχρυσος τὰς περὶ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων τρίχας συνδέουσα. Ceterum inter ἱππεία et δεσμεύεται Cod. B vocabulum πᾶσα adiicit. Ergo tota iuba equina vincitur.

Cap. XXI.

1) Ἔρια — προαγ.) Non somniculose hic observat coniector noster, lanas pro capillis habere longos morbos et tabem significare. Nimirum quia illi pileoli in morbo capiti impositi e lana fiebant. Atque hi pileoli a Graecis πιλίδια nominabantur. Plato de Republ. III. p. 622. E. ed. Francof. 1602.: Ἐὰν δέ τις αὐτῷ μακρὰν δίαιταν προστάττῃ, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφαλὴν περιτιθεὶς —. Sed etiam senibus pileolum tribuerunt a pari caussa.

2) καὶ) Hanc particulam non reiicio, sed cum infinitivo, qui sequitur: δοκεῖν, iunctam interpretor ὥςτε: ut Cornarius quoque vertendo expressit: *ut ea gratia saepe in capite lanas gestans videatur sibi ipsas agnatas habere*.

3) — ἀπορίαν) Sic dedimus ex Cod. B; quum antea legeretur: ἀτυχίαν. Noster enim et alias πενίαν cum ἀπορίᾳ et πένεσθαι cum ἀπορεῖσθαι iungit. Vide Indic. Tum paullo post Cod. B dat: πᾶν μὲν γὰρ, et ceteri libri: ἐξεναντίας γὰρ. Utra lectio praeferenda, penes lectorem esto.

4) Αἱ δὲ ψιλότητ. — παρέχουσιν.) Audacia mea in restituendo hoc loco nititur partim auctoritate Codicis B ἀπορίας οὐδὲν pro οὐδενὶ habentis, partim oratione ac sententia posterius ἢ pro καὶ et παρέχουσιν pro παρέχωσιν

postulantibus. Verto igitur sic: *Calvities et inopia inter se nihil differunt; neque propterea quod per defectum caloris fiunt, neque quod in utraque aliquid apprehendendi facultas ademta nobis est.*

5) δεξιὰ μέρη) Hoc μέρη a me ex Cod. B adiectum est. Ceteri libri id non habebant.

6) κατὰδίκην) Cum Aldo et Reiskio scripsimus uno vocabulo κατὰδίκην pro κατὰ δίκην, ut in Rigaltii ed. erat. Ceterum huc faciunt verba D. Cypriani Epist. 77. ad Nemesianum et ceteros martyras in Metallo constitutos: *semitonsi capitis capillus horrescit, sed quum sit caput Christus: qualecunque illud caput deceat necesse est, quod ob Domini insigne est.* Ita olim tondebantur servi ad metalla damnati. Conf. etiam Laur. Pignor. de Servis p. 256.

7) κἄμει) Ita cum utroque Codice et Aldo posuimus pro κἀμεῖν.

8) μὴ πρός — ἂν διαφύγοι) Edd. et Cod. A dant: καὶ πρός τινων βίᾳ κατεχομένῳ. ταῦτα γὰρ ἂν διαφύγοι; Cod. B autem sic: μὴ πρός τινων βίᾳ κατασχεθῇ· ῥᾷστα γὰρ καταφύγοι. Ex his duabus nostram effinximus lectionem meliorem putantes atque h. l. aptiorem. Quorundam populorum consuetudinem fortasse respexit Artemidorus barbam comamque radendi, ut longe tutiores in bello essent, adimereturque hosti facultas in pugna capillum apprehendendi. Sic etiam Lacedaemonii barbam ea de caussa, praeter Graecorum aliorum morem, rasitare et frontes abradere consuerunt: capillum tamen a tergo promitti iusserunt, ut, si fugam meditarentur, instaret a tergo vinculum, quo capi possent, atque ita prae capturae metu destinatiore animo consisterent, adversique dimicarent. Pollux Euboicos ὀπισθεχόμους vocatos ait, et Hectorem Timaeus ea per terga fusa coma insignem describit, id quod Abantes primos pinnium excogitasse

Homerus tradit. Idem Homerus καρηκομόωντας Graecos ea de caussa vocat, ut veteres eius interpretes tradunt, quod moris esset apud Graecos comas nutrire, in signum fortitudinis: Theseaque primum aiunt anteriorem capitis comam Apollini Deliaco dedisse, ne quis eum apprehendere ac tenere posset. Polyaenus enim Strategem. L. I. c. 4. sic narrat: Θησεὺς ἐν ταῖς μάχαις τὰ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς ἀπεκείρατο, τῶν τριχῶν τὴν ἀντίληψιν ἀφαιρούμενος. Μετὰ Θησέα ὅσοι Ἕλληνες οὕτως ἐκείροντο. Ἡ κουρὰ Θησηὶς ἐκαλεῖτο. Ζηλοῦσι τὴν κουρὰν μάλιστα δὲ Ἑλλήνων Ἄβαντες. Μαρτυρεῖ ἅδων Ὅμηρος (Iliad. II. v. 542.):

— Ἄβαντες ὄπιθεν κομόωντες.

Cap. XXII.

1) ὅλην) Hanc vocem vulgo sequebatur πλὴν, quod cum Reiskio delevi ut h. l. ineptum.

2) γελωτοποιοῖς) subandi: *Mimis.* Cf. Nicol. Calliach. de Ludis Scenicis etc. cap. 8.

3) τοῖς — ξυρᾶσθαι) De hoc more si quis partim plurimos Veterum locos, partim etiam alia scitu dignissima cognoscere velit: adire licet Diarium, quod inscribitur: *Iournal der practischen Heilkunde. Herausgegeben v. C. W. Hufeland. Berlin.* et quidem Vol. XVI. Tom. 3. ann. 1803. ubi a pagina 67. usq. ad p. 122. Doct. Caroli Christiani Matthäi disputatio invenitur, cui titulus hic est: *Ist das Abschneiden des Haupthaares und des Bartes eine der Mode zu überlassende gleichgültige Sache?*

4) — δῆλόν ἐστιν —) Sic pro: ἐπίσης δηλοῖ. ἐστιν —, ut antea legebatur, cum Reiskio distinguimus et legimus.

5) — παραλλαγὴν στοιχ.) Hunc locum citat Petavius in Notis ad Synesii Encom. Calvitii. Sed pro παραλλαγὴν ponit παράλλαξιν.

6) εὐπρεπείας μέλει — μὴ ἀπόρους.) In refingendo hoc loco partim vulgatam sequuti sumus, partim Codicem B. Prior enim sic: μάλιστα μέλει εὐπρεπείας, ἀλύπους τε, καὶ οὐκ ἀπόρους. Posterior autem habet: μάλιστα εὐπρεπείας μέλει οὗτοι κείρονται. μέλει δὲ εὐπρεπείας, τοῖς τε ἀλύτοις, καὶ μὴ ἀπόροις.

7) τῇ ἀνάγκῃ περικειρουσι) Editum erat: ἀνάγκη περικείρεσθαι. Nostram scripturam ex Cod. B dedimus et verbum περικείρουσι quidem propter nominativum, qui praecedit: οἱ — γινόμενοι, articulum τῇ autem, quia hic de singulari necessitate sermo est, qua ii, qui in talibus malis versabantur, se ipsi circumtonderent.

8) τινῶν) Post hoc deest, ut ego arbitror, verbum ὀνυχίζεσθαι.

9) Καὶ γὰρ τὸ ὀνυχ.) Sic antea legebatur. Nos articulum τὸ ante verbum ὀνύχ. reiecimus, idque non immerito, ut quisque videt.

10) ἐμπλέκεσθαι) Sic scribendum erat pro ἐκπλέκεσθαι.

11) τῶν τούτοις ἀκολούθων) Sic ob praepositionem, quae antecedit: περὶ, legendum est; non: τοῖς τούτων ἀκολούθοις, ut antea edebatur.

Cap. XXIII.

1) Τὸ δὲ ἠλκωμένον — ἀηλοῖ.) Haec verba Cornarius vertendo omisit. Ceterum ἠλκωμένον μέτωπον idem est, quod *frons vulnerata* et *vulnus naturale* Ael. Spartiano in Hadrian. p. 12. edit. Salmas.

2) Χάλκεον δὲ ἢ σιδήρεον etc.) Huc pertinent ea, quae adnotavere Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. IV. p. 150. ed. L. B. et Wetstenius ad Matth. V. 46.

Cap. XXIV.

1) Ὦτα — πλείονα —) Cf. Xenophont. Cyr. L. VIII. p. 144. ed. Bas., ubi Regibus multae aures tribuuntur.

2) τρό-

2) τρόπον — δεῖν) Sic lego cum Cod. B pro τρόπον γὰρ τινα δεῖν αὐτῷ.

3) τοῖς ἤμπρ. γεγρ.] Lectio haec ex Cod. B deducta est; antea enim edebatur: τοῖς πρόσθεν γινομένοις.

4) μετὰ) Ita cum Reiskio correximus pro μετὰ.

5) Μαστιγοῦσθαι — ὦτα —) Huc faciunt verba Virgilii Aen. VIII. v. 582. sq.: *Gravior ne nuntius aures Vulneret.* et Lactant. Divin. Institut. L. VII. de Vita Beata cap. 1.: *vulnerant aures eorum praecepta continentiae, quae illos a voluptatibus suis prohibent, quibus animam suam cum corpore adiudicaverunt.* et Arnob. adv. Gent. L. I. p. 20. ed. L. B.: *Vulneratis accipiunt auribus* —. et Plaut. in Aulular. Act. II. Sc. 1. v. 29. sq.: — *quia mihi misero cerebrum excutiunt Tua verba, soror: lapides loqueris.* —.

6) Μύρμηκας) Ab hoc inchoabat alterum caput Περὶ μυρμήκων inscriptum, quod proxime antecedenti continua serie adscripsi; ut iam Rigaltius voluit.

7) οἱ μύρμηκες) Haec verba ex Cod. B in textum recepi.

8) ἀπογεγαιωμένον) Ita cum D'Orvillio (ad Charit. pag. 480.) et Reiskio edendum curavimus pro ἀπογαιωμένον. Facile enim augmentum operarum culpa excidere potuit. Mox M. Slado (apud D'Orvill. l. c.) praeeunte ἀποθανόντα mutavimus in ἀποθανόντων τόπον.

9) πυρῶν ἀστάχυας) Mutavit nescio quis ἀστάχυας in στάχυας, sed immerito. Cod. B dat πυροὺς pro πυρῶν.

10) ἐκλαμβάνειν) Sic Reiskium sequutus posui in contextu. Antea legebatur: ἐλάμβανεν. Certe infinitivus h. l. necessarius videtur, quod ἔδοξεν antecessit.

11) μὴ) Haec particula non est cum Rigaltio delenda. Firma enim esse debet Philosophorum auscultatio.

12) ἀγρίων ζώων — ὁράσεως παραδέξασθαι.) Totum hunc locum Cod. B ita habet: ἀγρίων ζώων, κατὰ τὸ εἰκὸς ἐκ-

λαμβάνειν δεῖ. ὅτα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔχειν κωφὸν σημαίνει γενέσθαι, καὶ τὰ τῆς ἀκοῆς διὰ τῆς ὀράσεως παραδέξασθαι. In ceteris libris sic: ἀγρίων ζώων, ἐπιβουλὴν ἔχειν ἢ διαβολῆς σημαίνει, καὶ τὰ τῆς ἄλλης ἀκοῆς διὰ τῆς ὁράσεως παραδέξασθαι. ἀκολούθως δὲ περὶ τῶν ἄλλων ζώων κατὰ τὸ εἰκὸς ἐκλαμβάνειν. Ex utraque autem lectione hunc locum partim transponendo, partim recipiendo, partim reiiciendo emendasse existimamus. Hoc saltem modo, quo nos edidimus, omnia inter se artissime cohaerent.

Cap. XXV.

1) γυναιξὶν. — χρίονται τὰς ὀφρύας.) Conf. praeter locos, quos Rigaltius protulit, etiam Athen. L. XI. c. 7. et ad h. l. Casaub., et Petron. Sat. c. 110. eiusque Interpretes. Ceterum non apud Veteres solum mos fuit, ut feminae atramento pingerent supercilia; sed etiam Pet. Bellonii temporibus Graecae et Turcicae mulieres nigro colore supercilia sibi inficiebant, ut ipse narrat in Observatt. L. III. c. 35. Verba autem haec sunt: *Qua ratione feminae sincipitis capillos et supercilia, viri autem senes barbam nigro colore inficiant. Diversa porro ratione fit ea mixtura, etc.* Immo vero hodieque Graecae mulieres faciem et supercilia pingunt, ut legere licet in Epistola XX. Libri anglice scripti, a Bernhardo Reith autem in germanicum sermonem translati additamentisque aucti, cui titulus hic est: *Reise nach Sicilien und Athen, den Inseln des Archipelagus, Smyrna, Konstantinopel und den Küsten von Afrika.*

2) Τοιγάρτοι) Illud Τοιγάρτοι dedi ex Cod. B pro τοῖς γὰρ τοιούτοις, quod non habebat, quo referretur.

3) καὶ ἀηδίας) Vulgo ἰδίας. Reisk. καὶ ἀηδίας coniecit; ac vocabulum ἀηδίας etiam Cod. B dat. Totus autem locus a verbis ψιλαὶ δὲ usq. ad v. ἀλλὰ καὶ in eodem Codice ita legitur: ψιλὰς δὲ δοκεῖν ἔχειν τὰς ὀφρῦς ἀηδίας καὶ.

4) Ἔθος — φιλοῦσθαι.) De hoc more conf. etiam Callimach. Hymn. in Dian. v. 126., Herodian. L. VIII. c. 8., et Petron. Sat. c. 103., ut alios complures iam taceam, qui eius passim mentionem fecerunt. Idem mos obtinet hodieque in Servia, ut narrat Busbequius in Legationibus Turcicis, his verbis: *Neque modo capillos sibi demebant, sed et supercilia.* Aliquando tamen fuit Veteribus et mollitiei specimen. cf. Gell. L. VII. c. 12.

Cap. XXVI.

1) — ἀργυρίου μὲν) Deerat particula μὲν. A me ex Cod. B inserta est propter seq. ἀπραξίαν δὲ.

2) ὀφθαλμοὶ παισὶν) Hic *oculi* pro *liberis*. Sic apud Eumathium de Ism. et Ism. Amor. L. VI. p. 213. ed. Gaulmini: Πάτερ Ζεῦ, μή μου τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκόψῃς. et Auson. Parental. IV, 26.: *Saucius, ac laevo lumine cassus eras.* et al.

3) οἱ ὀφθαλμοὶ — οἱ γονεῖς.) Heliodor. Aethiop. L. II. p. 85. ed. Bourdelot. sic: Τοῦτο δὲ ὧδε συμβάλλω. Τοῦ προσλθεῖν εἰς τὸν τῇδε βίον, καὶ τοῦδε τοῦ φωτὸς μεταλαβεῖν, τοὺς φύντας ἴσμεν αἰτίους: ὥςτε εἰκότως ἐπὶ πατέρα καὶ μητέρα τὴν ὀμμάτων συζυγίαν, ὡς ἂν φωτεινὴν αἴσθησιν καὶ ὁρατῶν ὑπουργον οἱ ὄνειροι σοφίζονται.

4) οἰκείαν) Ita scripsi pro οἰκίαν. Poscit id contextus verborum.

5) — ἀχθέντα πρῶτον ὑπὸ) Illud πρῶτον dedi ex Cod. B. Primum enim in Italia ibique Puteolis et quidem *primum* ab Antonino Pio in honorem Hadriani illa Εὐσέβεια (scil. ἀγωνίσματα) i. e. Pialia celebrata sunt. De hoc tamen Isclastico certamine et quinquennali eiusque nomine vide Casaubon. et Salmas. ad Spartiani Hadrian. pag. 218. sq., Ios. Scaliger. de Emendat. Temp. L. V. p. 476. sq., Reimar. ad Dion. Cass. L. LXIX. in Hadrian. T. I. p.

1170. et L. LXX. in Antonin. P. T. II. p. 1172., Spanhem. de Usu Num. T. II. pag. 435. sqq. et Inscript. et Marmora Antiq. in Poleni Supplem. Vol. II. p. 268., ut alios taceam.

6) δεπέτην διώκειν καταλάβοι.) Pro δεπέτην, ut legitur in Codd. MSS., perperam edebant δεπέπην. Tum duo verba, quae statim sequuntur: διώκειν et καταλαβεῖν, iuncta reperiuntur etiam in N. T. epist. ad Rom. IX, 30. et ep. ad Philipp. III, 12., porro ap. Herodot. IV, 30. et Lucian. Hermotim. p. 821. ed. Hemsterh.

7) εἰ) Pro εἰ, ut antea in libris, correximus εἰ propter seq. περιέλκοιντο.

8) Ὁ μὲν οὖν δεξιὸς — νεώτερα.) Haec verba Cornarius vertendo non expressit. Certe deletis his verbis omnia inter se optime cohaerent. Praeterea inferius demum de hac re loquitur Coniector. Ea igitur non reieci quidem, quod excepto Interprete ceteri omnes habent, quorum Cod. B pro νεώτερα dat πρὸς τὰ νεώτερα; sed uncinis inclusi.

9) — Ὅμηρος τυφλὸς) Praeter locos a Rigaltio prolatos confer de caecitate Homeri etiam Gerard. Voss. in Institut. Oratoriar. L. I. c. 21. p. 25. in III. Tom. Oper., ubi etiam plures locos invenies.

10) ἐπεστάλη) Sic legit Cod. B: cuius auctoritatem sequutus sic edendum curavi. Nam ceteri libri habent: ἀπεστάλη, quod saltem inusitatissimum hoc significatu. Totum autem hunc locum a verbis: Τούτου δὲ πατὴρ, usque ad verba: ἐπεστάλη περὶ τούτου Cod. B sic dat: Τούτῳ δὲ πατὴρ ἦν ἤδη τυφλὸς, καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἐπεστάλη περὶ τούτου.

11) ἢ ἀδελφόν) Post haec verba delevi: ἢ πατέρα, libris omnibus invitis: neque me movit Reiskii auctoritas coniicientis mox post θυγατέρα τὴν νεωτέραν deesse: καὶ μητέρα, ob praemissum: ἢ πατέρα. Quid enim absurdius dici potest, quam?: pater meus senior et iunior, aut

mater mea senior et iunior. Ponere haec pro: pater et avus, aut: mater et avia, potuit Artemidorus; audio: at ostende quaeso locos, ubi Graeci sic loquuntur.

12) ἢ καὶ πλείονας) Deerant haec verba in Cod. A et in utraque edit. A me ex Cod. B. in textum recepta sunt propter ea, quae sequuntur. Mox pro καὶ ἅπασι, ὁμοίως ἀγαθόν in eodem Cod. legitur: καὶ τῷ κτήσασθαι παῖδα προσῳκειωμένῳ, ἀγαθόν.

13) τὸν περὶ Κύκλωπα) Praepositionem περὶ cum Rigaltio inserui.

14) οἱ πολλοὶ) Articulus οἱ superfluus videtur; nam οἱ πολλοὶ ὀφθαλμοὶ significant non: *multi oculi*, sed: *plerique oculi*, *die meisten Augen*, quod tamen Artemidorus dicere nec potuit nec voluit. Dicendum potius erat: *multi*, aut *plures*, aut *plurimi oculi*. Quare illud οἱ delendum puto. Mox post ὀφθαλμῷ pro πονηρόν, ut ego quidem censeo, scribendum est: πονηροί.

15) ἀλλαχοῦ που) Sic in Cod. B aptius legitur pro ἀλλαχόσε που, quod in ceteris libris reperitur. Tum pro verbis, quae antecedunt: Ἔτι δὲ καὶ εἴτις, idem Cod. sic dat: εἴ δέ τις.

16) μηδὲ) Pro μὴ δὲ, duabus vocibus, coniunctim scripsi μηδὲ, ut sententia postulat. Paullo post pro προσέχειν δύνηται Cod. B habet προσφέρειν δύναται. Ego nihil muto.

17) συνέφυσα) Per iota hic scribendum est, non: συνέφυσε, ut antea erat. Mox pro τὰ ἥττονα τοῖς κρείττοσιν Cod. B offert: τὰ κρείττονα τοῖς ἥττοσιν, quod fortasse melius.

Cap. XXVII.

1) καὶ μεγάλην) Haec verba desunt in Cod. B. Sed recte habent. Conf., si videtur, Pierii Hieroglyph. L.

XXXIII. c. 26., ubi de naso magno et magna in rebus agendis sagacitate prudentiaque agitur.

2) εὐαισθησίαν) Ita cum Rigaltio et Reiskio correximus pro εὐαίσθησιν. Nam paullo post sequitur: ἀναισθησίαν. Nostro cum loco conf. Iablonsky ad Vignolii *Zeitrechnung* L. II, p. 741, et sq.

Cap. XXVIII.

1) — ἰσχνὰς —) Huc pertinent *septem opimae vaccae et septem macie defectae*, quas e flumine ascendentes vidit Rex Aegyptius; et illae *sortes attenuatae*, vel *extenuatae*, apud Livium L. XXI. c. 62.

2) λωβῶνται τ. παρειάς) Huc ἀμφιδρυφοὶ παρειαὶ Homero L. XI, v. 393. Vide tamen Rigaltium ad h. l.

Cap. XXIX.

1) Τὰς δὲ σιαγόνας — ἀποθήκας) Theophrasti Charact. c. 6.: καὶ τοὺς τόκους ἀπὸ τοῦ ἐμπολήματος εἰς τὴν γνάθον ἐκλέγειν —, ad quem locum Casaubonus videndus est. Huc et Melampus de Palpitationibus pag. 467. ed. Franz.: Σιαγὼν δεξιὰ ἐὰν ἅλληται, ὠφέλειαν δηλοῖ· δούλῳ, οἰκονομίαν πιστευθῆναι· etc.

2) συγγενεῖς. Τοιγ. — ἄν) Sic distinguo cum Reiskio. Editum erat: συγγενεῖς, τοιγαροῦν ὅτι, ἄν.

3) τὰ ἐν ταῖς ἀποθήκαις ἢ) Haec verba pro vulgatis: οὐδὲ ἀπαθῆ, ex Codice B in textum recepi. Sic enim huius capitis finis melius respondere videtur principio. Ceterum totum locum Cod. B sic habet: τὰ ἐν ταῖς ἀποθήκαις, ἢ τοὺς φιλτάτους εἶναι σημαίνει.

Cap. XXX.

1) — φιλοσοφοῦντι) Cf. Hesych. s. v. γένειον, et II. Samuel. X, 4. ibique Commentatores.

2) οὓς μὲν γὰρ —) Particulam γὰρ dedit Cod. B; in quo tamen ita legitur: τοὺς μὲν γὰρ κοσμίους, τοὺς δὲ etc.

3) γυνὴ — πώγωνα —) Aristotel. Hist. Anim. L. III. c. 10.: Γυνὴ δὲ τὰς ἐπὶ τῷ γενείῳ οὐ φύει τρίχας, πλὴν ὀλίγαις ἐνίαις γίγνονται, ὅταν τὰ καταμήνια στῇ, καὶ οἷον ἐν Καρίᾳ ταῖς ἱερείαις· ὃ δοκεῖ συμβαίνειν σημεῖον τῶν μελλόντων. αἱ δ' ἄλλαι γίγνονται μέν, ἐλάττους δέ.

4) αὐτὴ) Legebatur: αὐτῆς, casu secundo. Ego cum Reiskio scripsi: αὐτὴ.

5) γενέσθαι) Pro γενέσθαι scribi vult Reisk.: γενήσεσθαι, propter verbum quod sequitur: ἀναστεφήσεσθαι. Ego nihil muto. Nam non modo Aoristus simpliciter pro Futuro ponitur, sed Attici scriptores etiam in eadem orationis serie Aoristos et Futura saepe coniungunt; ut omnibus Graeci sermonis peritis notum est.

Cap. XXXI.

1) πρεσβυτέρους καὶ τὰς πρεσβυτέρας) Verba καὶ τὰς πρεσβυτέρας ex Cod. B. adiecimus, ut et Reisk. iam voluit. Respondent enim verbis, quae paullo post sequuntur: νεωτέρους καὶ νεωτέρας.

2) νεωτέρας.) Punctum, quod post νεωτέρους positum erat, huc transtuli post νεωτέρας, sententia postulante.

3) οἱ μῦλοι) Huc Galen. de ossium natura c. 5.: Ὀδόντες δ' ἑκκαίδεκα ὑπάρχουσι καθ' ἑκατέραν τὴν γένυν, ἔμπροσθεν μὲν τέσσαρες, οἱ τομεῖς ὀνομαζόμενοι, μονόῤῥιζοι πάντες· ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν ἑκατέρωθέν εἰσιν οἱ κυνόδοντες, μονόῤῥιζοι καὶ αὐτοί. εἶθ' οἱ γόμφιοι τούτων ἐξῆς ἑκατέρωθεν πέντε, τρίῤῥιζοι μὲν οἱ ἐν τῇ ἄνω γένυι. — οἱ γόμφιοι. καλοῦνται δὲ οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ μύλαι θηλυκῶς, ἐκ μεταφορᾶς, οἶμαι, τοῦνομα λαβόντες, ὅτι τρίβομεν ἐν αὐτοῖς, καὶ λεαίνομεν τὰ σιτία, καθάπερ ταῖς μύλαις τοὺς δημητρίους καρπούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ κυνόδοντες, ὁμοιότατοι τοῖς τῶν κυνῶν ὑπάρχοντες, ἀπ' ἐκείνων ἀνομάσθησαν. Οἱ δὲ

τομεῖς ἀπὸ τοῦ τέμνειν αὐτοὺς, ὥςπερ σμίλῃ, ὅσα δύναται τέμνεσθαι σιτία.

4) τὰ ἔπιπλα τῶν σκευῶν) Gregor. Episcop. Corinth. de Dialectis §. CXI.: Ἔπιπλα, τὴν μὴ βαθεῖαν κτῆσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπιπολῆς. Ad quem locum vide Koen.

5) Ἔτι δὲ οἱ) Particulum καὶ, quae ante οἱ legebatur, cum Reiskio delevi, ut supervacaneam.

6) καθημαξευμένον) Ita scripsimus pro κατημαξευμένον.

7) Ὅμως δὲ) In Rigaltii editione fortasse typi culpa impressum erat: ὃ δὲ. Nam in ceteris libris omnibus invenitur nostra scriptura; cui etiam Rhoer assentitur in Otio Daventriensi c. 14. ita scribens: *Codex, cuius statim memini, habet:* ὅμως δὲ. *Idque unice verum, ut nexum inspicienti patebit. Recte ergo interpres: dicitur tamen etiam etc.*

8) πολλοῖς ἐφάπαξ) Illud πολλοῖς dedi ex Cod. B pro πολλὰ, ut antea legebatur. Praeterea in eod. Cod. ἅπαξ legitur pro ἐφάπαξ.

9) ἐὰν μὲν ἀπόνως) Mediam vocem ex Cod. A et Aldo in textum recepi. In ceteris deest.

10) — πορίσας) Huc Matth. XXV, 16., ad quem locum vide Commentatores.

11) ἀνίστανται) Sic cum Reiskio scripsi pro ἀνίσταται.

12) Δούλῳ — διδοὺς ἀναφορὰν) Ammonius: ἀποφορὰ μὲν γάρ ἐστι τὰ ὑπὸ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις παρεχόμενα χρήματα, ἣν καὶ ἀναφορὰν καλοῦσι. et Suidas: καὶ ἀποφορὴ παρὰ Ἡροδότῳ ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. Vide et Harpocrat. s. h. v.

13) Ἐμπόροις — διαθέσθαι —) Cornarius vertit: — *citam onerum et bonorum curationem et dispositionem.* Male. Debuerat: — *citam bonorum venditionem.* Sic enim verbum διαθέσθαι hic sumendum est.

14) σημαίνουσιν) scripturam hanc ex Cod. B in textum recepi pro σημαίνει, ut antea erat. Cornarius quoque vertit: *significant.*

15) τῇ ἀρμονίᾳ οὐκ ἔτι χρῶνται.) Huc Mclampus de Palpitatt. pag. 471. ed. Franz.: Ὀδόντες ἐὰν ἀλλόμενοι συγκρούωσιν, ἀγαθὸν δηλοῦσι.

16) φιλολ. μόνον ἀγαθόν.) Pro vulgata: μὲν, posui ex Cod. B in contextu: μόνον. Haec enim verba respondent iis, quae paullo ante leguntur: — ἀγαθὸν πᾶσι.

17) οἱ δεύτεροι) Ante perperam: ἡ δεύτερον.

18) τὰ) Ita cum Reiskio edidimus pro: τῇ, quomodo in libris scriptum reperitur.

Cap. XXXII.

1) δεδμημένος) Legebatur: πεπεδημένος. Ego cum Cod. B scripsi: δεδμημένος. Pro πᾶς idem Cod. habet: παρὰ. Porro versu seq. verba: οὐ δ' ἔρξαι (sic enim habebant libri), Plutarchi auctoritatem sequutus mutavi in: οὔθ' ἔρξαι. Profert autem hos versus Plutarchus in Libello; Quomodo adolescens poëtas audire debeat. V. I. p. 57. ed. Wyttenb., ubi ille sic: Χάριεν δὲ καὶ τὸ τοῦ Βίωνος πρὸς τὸν Θέογνιν λέγοντα:

Πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος, οὔτέ τι εἰπεῖν,
οὔθ' ἔρξαι δύναται, γλῶσσα δέ οἱ δέδεται,

Πῶς οὖν σὺ πένης ὢν φλυαρεῖς τοσαῦτα καὶ καταδολεσχεῖς ἡμῖν? Ceterum hi versus leguntur in Theogn. v. 179. et 180.

2) Ἀτταλεὺς) Sic; non: Ἀταλεὺς, ut antea erat. Vid. Ind. Script.

3) αὐλῶν, ἢ ἐκ τῶν ὀδόντων, ἢ ἐκ τ. χ.) Sic dant Aldus et uterque Codex. In ed. Rigalt. omissa erant verba: ἢ ἐκ τῶν ὀδόντων.

Cap. XXXIII.

1) Αἶμα ἁμεῖν πολὺ — περιουσίαν χρημ.) Hesych.: Αἶμα πᾶν πτύοντα. πολύ. τὸ γὰρ ὀλίγον τῷ φιάλῃ λεπτύνεται. An respicit Nostrum?

2) ἄνδρες σοφοὶ) Hoc σοφοὶ ex Cod. B addidi necessarium putans.

3) ὄψονται) Pro ὄψεται, ut in Rigalt. ed. est, Aldum secutus lego: ὄψονται, propter verba, quae proxime antecedunt.

4) ζήσεται δὲ καὶ ὁ) Particulam καὶ dedi ex Cod. B propter verba, quae praecedunt. Ceterum pro ζήσεται idem Cod. habet: ζήσει.

5) πρὸς τοὺς οἰκείους) His verbis carent Cod. A. et utraque editio. Nos adiecimus e Codice B.

6) ἀνάπαυλαν τῶν ἐνεστώτων κακῶν) Huc Hesychius: Ἀνάπαυλαν. ἀνάπαυσιν. Ad quem locum vid. Albert.

7) σπλάγχνα) Hoc vocabulum liberos significans occurrit et alibi apud Nostrum. Vid. Ind. Eodem modo Latini *viscera* usurpant. Ut Lactant. Divin. Institut. L. VI. de Vero Cultu. c. 20.: *Num possunt innocentes existimari, qui viscera sua in praedam canibus obiiciunt, et quantum in ipsis est, crudelius necant, quam si strangulassent?*

Cap. XXXIV.

1) ἢ τρεῖς, ἢ πλείους, ἀγαθὸν ἀθλητῇ ἱερονὺς ἀγῶνας) Illud πίστους, quod Cod. A et Aldus post ἀθλητῇ et ante ἱερονὺς habent et Rigaltius in πλείστους mutavit, nos cum Reiskio mutavimus in πλείους, idque particula ἢ adiecta huc retraximus inter τρεῖς et ἀγαθὸν, sensu verborum sic postulante.

2) πρὸς γὰρ τῷ —) Pro τὸ, ut antea erat, cum Reiskio scripsimus, τῷ. Etiam comma post κτήσασθαι sustuli.

Cap. XXXV.

1) ἀπώλεσε τὴν οἰκίαν) Illud τὴν οἰκίαν a me ex Cod. B adiectum est.

2) ἀναγκαῖόν τι) Ita correximus. Antea pro τι legebatur: ὄντα, quod tamen in Cod. B deest.

3) δι᾽ ταὐτὰ) Pro ταῦτα, ut in libris est, scripsimus: ταὐτὰ; eadem, quod et Reisk. iam voluit. Postulat id sensus verborum.

4) γενέσθαι, ὄναρ ταῦτα γενόμενα) Vocabulum ὄναρ ex Cod. A et Aldo in textum revocavi, ita tamen, ut cum verbis, quae sequuntur: ταῦτα γεν., coniungatur. Itaque comma, quod illic post ὄναρ positum erat, ante ὄναρ retraxi. Ὄναρ autem hoc loco necessarium videtur propter vim, quae huic voci inest. Praeterea etiam in Cod. B reperitur, licet is hanc varietatem afferat: ταῦτα δ᾽ εἰς ὄναρ γενόμενα, οὐκ ἔτι ἔσται pro: ὄναρ ταῦτα γενόμενα οὐκ ἔτι μὴ ἔσται.

5) καὶ ἐχανάρχαις) Particulam καὶ scribendam esse putat Reisk., quem sequutus sum.

6) — ἀπώλειαν τῶν κεφαλαίων) Suidas: Κεφάλαιον. — Παρείληπται δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρίου τὸ κεφάλαιον. Ὡς ὁ Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος· καὶ τόκον ἤνεγκαν Δημοσθένει τοῦ δωροδοκήματος, δραχμὴν τοῦ μηνὸς τῆς μνᾶς, ἕως τὰ κεφάλαιον ἀπέδοσαν. Ad quem locum vide Toup. Emendd. in Suid. T. I. P. II. pag. 339. — 341., ubi noster quoque locus respicitur.

7) τὸ ὄναρ) Hoc ex Cod. B textui adscriptum est.

8) ἀπολέσθαι) In Rigaltii edit. legebatur: ἀπολείσθαι, superposito acuto. Nos edidimus: ἀπολέσθαι, aoristi secunda forma, Aldi auctoritatem et Codd. sequuti. Haec autem aoristi forma secunda posita hic est ἀττικῶς pro futuro: ἀπολεῖσθαι.

πέπλῳ *bene exponit Schol.* ἀσκητῇ, ἢ κεκοσμημένῃ πέπλῳ, *et apud Aeschyl. in Pers.* 182. πέπλοισι περσικοῖς ἠσκημένη, *h. e.* κεκοσμημένη. *vid. Cl. Arnald. Animadvers. Crit. cap.* 34. *p.* 203. *Adeo ut nunc ex his luculenter pateat, illud* ἀσκοῦσι *in Artemidoro nostro longe elegantius esse, ac quidem vulgare* κοσμοῦσι. *Nam ita et Isidorus Pelusiota, scriptor elegans, Ep.* 53. *L. II. p.* 198. ἀσκεῖν τὸ κάλλος ἐπὶ τὸ βέλτιον οὐ παραιτοῦνται γυναῖκες. *Unde nihil omnino in Artemidoro mutandum.* Haec ille. In prisca versione germanica sine anno in 8° noster locus belle sonat hoc modo: *Dann woh sie nicht jeman haben, dem sie zu gefallen sich auffmützeln und schmücken, werden sie in wartung und zierde ihres Leibes etwas nachlässiger.* Ceterum Cod. B pro μὴ παρῇ δι' ὃν ἀσκοῦσι dat: μὴ καθ' ἡδονὰς ἀσκοῦσι.

3) φαίνοιντο) Rigaltius habebat: φαίνονται. Nostram lectionem ex Cod. A et Aldo in textum revocavimus. In Codice B pro φαίνοιντο scriptum est: τινὶ γίγνοιντο.

4) τέκνων) Ante hoc legebatur praepositio: ἀπὸ, quam delevi ut inanem et otiosam. Accedit, quod etiam abest in Cod. B, qui tamen hunc locum sic habet: τέκνων ἅμα καὶ σωμάτων ἐπίκτησιν προαγορεύουσι.

5) — τοὺς μαζοὺς λωβῶνται.) Non poterat verbum λωβᾶσθαι melius exprimi, quam expressit Zeno Veronensis L. I. Sermon. 5. de Continentia, p. 50. edit. Petri et Hieronymi Fratrum Ballerini: *Tune non illa es, quae mariti corpus expositum lavasti lacrymis, osculis detersisti, crinium damno velasti, scissis genis, livore foedatis uberibus, sordido plus pulvere tecta, quam veste?* Huc praeterea etiam verba Petronii Sat. c. 111.: *At illa, ignota consolatione percussa, laceravit vehementius pectus, etc.* et Propertii L. II. Eleg. 10. v. 27.: *Tu vero nudum pectus lacerata sequare,* ut alios locos multos taceam, in quibus huius notissimi mulierum lugentium moris mentio fit.

Cap. XLII.

1) λόγον λέγοντος) Λόγον ante λέγοντος a me ex Cod. B textui insertum est propter verba, quae sequuntur.

2) — φυλάξαι.) Melampus de Palpitatt. p. 479. ed. Franz.: Χεὶρ δεξιὰ ἀλλομένη, ὠφέλειαν σημαίνει· ἡ δὲ εὐάνυμος, πίστεως φυλακὴν δηλοῖ.

3) καὶ ἀληθὴς καὶ ἥδη, καὶ σημ.) Sic legendum est, non ut vulgo: ἀληθὴς ἥδη, καὶ σημ. Atque hanc emendationem comprobant et sententia et Cod. B. Hunc igitur locum ita verterim: *Est autem antiqua divisio et vera nunc quoque, ac significat dextera quidem manus filium, patrem etc.*

4) καὶ ἄλλον, ὃν — χεὶρ ἔστι τοῦ ἰδόντος) Sic omnes libri constantissime habent, excepto Cornario, qui illa verba vertendo non expressit.

5) δούλην.) Verba: δοῦλον δηλοῖ, quae erant post δούλην, delevi, ut aliena. Mihi consentit Codex B, in quo ea non reperiuntur.

6) — χεῖρες λέγονται) Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 471. seq., et Meibom. Commentar. in Iusiurandum Hippocratis pag. 72. et 73. Sic etiam sumitur a Latinis *manus*. Ut Ambros. de Tobia c. 9. §. 34.: *Quid distat malitia huius principis mundi? Foenerator pecuniae caput obligat, manum tenet, sorte ducit.* Plures tamen locos vide apud Rigalt. ad h. l.

7) ἐπειδὴ) Sic cum Rigaltio et Reiskio scripsimus pro ἐπεὶ μὴ. Ceterum in Cod. B pro: οὐκ ἀγαθὸν, ἐπειδὴ ἄνευ τούτων οὐχ οἷοί τέ εἰσιν, ita legitur: ὅτιοῦν οὐχ εἷον τέ ἐστιν.

8) ἧττον) Sic habet Cod. B, cuius auctoritatem sequutus sic edendum curavi. Nam in Rigaltii edit. legitur: τὸ τὸν τόκον, et in Cod. A et Aldo: ἢ τόκον, mendose.

9) ὃς μέλλων δανείζεσθαι ἔδοξε) Verba: μέλλων δανείζεσθαι, ex Cod. B in textum recepimus, idque non iniuria, ut cuique sensum verborum inspicienti patebit.

10) τῷ δοκοῦντι) Sic dant Cod. A et Aldus. In ceteris pro τῷ legitur: τῶν.

11) χεῖρας σημαίνει.) Antea desiderabatur verbum σημαίνει, quod ex Cod. B adiecimus.

Cap. XLIII.

1) ἐάν τι) Ita cum Reiskio correximus pro ἐάν τε.

2) ὁ ὀμφαλὸς — σημαίνει τὴν πατρίδα) Conf. Pierii Hieroglyph. L. 34.: *Umbilicus* —. c. 36.: *Patria*.

3) δοκῇ) Sic scripsi Reiskii coniectura ductus. Antea erat: ᾗ.

Cap. XLIV.

1) ἐπαγωγὴν) Ita cum Reiskio legendum est, non ἐπαγωγὸν, ut antea legebatur.

2) διά τε τὴν ὅλην τοῦ σώματος διοίκησιν) Sic edidimus Codicem B sequuti, qui tamen a nostra lectione in hoc discrepat, quod inter σώματος et διοίκησιν etiam habet verbum: ἔχειν, quod delevimus ut inane et supervacaneum propter verba, quae mox sequuntur: τούτων γὰρ ἔστι περιεκτική. Ceteri libri hunc locum ita habent: διὰ τὸ τὴν ὕλην τοῦ σώματος ἕξιν δοκεῖν.

3) Ἧπαρ δὲ τέκνον, καὶ βίον) Pro βίον edebant υἱὸν. Contra Cornarius recte interpretatus est: *victum*. Nostram praeterea lectionem firmant Cod. A et Cod. Britannicus. Nam Iac. de Rhoer in Otio Daventr. c. 14. ad nostrum locum haec animadvertit: *An ergo* υἱὸς *non est* τέκνον? *Sine mora rescribe*: — τέκνον, καὶ βίον, *etc. et sic iubet Codex Britannicus*.

4) σπλὴν

4) σπλὴν δὲ ἡδονάς) Particulam καὶ, quae ante ἡδονάς erat, cum Reiskio delevi, ut haud necessariam.

5) συγγενεῖς καὶ τέκνα) Vulgo legebatur: συγγενεῖς. τοὺς δὲ ἄλλους τέκνα. mendose, ut quisque videt. Nam pro τοὺς δὲ ἄλλους desiderabatur vocabulum aliquod intestinum significans. Mihi aliquando in mentem venit: ἐπίπλοος, *omentum*, quod liberos significare potest. Potius tamen Codicis B auctoritatem sequutus scripsi: καὶ, et τέκνα coniunxi cum iis, quae proximè antecedunt.

6) πάντα ἢ ἕκαστον ἰδίᾳ, ἁπλᾶ) Sic cum Reiskio scripsi propter ea, quae sequuntur. In libris vulgo: πάντα ἑκάστῳ ἰδία.

Cap. XLV.

1) πᾶσι) Ita cum Rigaltio correxi, et Cornarius quoque vertit: *omnibus*. Antea erat: παισί. Παισὶ autem et πᾶσι saepe commutantur.

2) ἐπεὶ ὁ τοῦ παντὸς οἶκου λόγος) Sic Reiskius emendavit. Antea sic: ἐπεὶ τ. π. ο. ὡς λόγος —.

3) Λόγῳ — αἰδοῖον.) Ita exhibet Cod. B, quem sequutus sum. In Rigaltii edit.: λόγῳ δὲ καὶ παιδείᾳ, ὡς τὸ ἡγεμονικώτατον πάντων αἰδοίων. Eodem modo etiam in Cod. A et Aldina; tantum in eo discedunt, quod prior pro λόγῳ δὲ καὶ παιδείᾳ habet: λόγος δ. κ. παιδία, et posterior: λόγος δ. κ. παιδεία.

4) Εἶδον δὲ καὶ ἐν Κυλλήνῃ — φυσικῷ.) φυσικῷ cum Reiskio correximus pro φυσικόν. Etiam Cornarius nobis assentitur vertens: *naturali quadam ratione*. Ad nostrum locum omnino faciunt Pausan. Eliac. II. s. L. VI. p. 519. ed. Kuhn.: τοῦ Ἑρμοῦ (sc. ἐν Κυλλήνῃ) δὲ τὸ ἄγαλμα, ὃν οἱ ταύτῃ περισσῶς σέβουσιν, ὀρθόν ἐστιν αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ βάθρου.; Stobaeus Serm. II.: Φίλιππος τοὺς Ἀθηναίους εἴκαζε τοῖς ἑρμαῖς, ὡς στόμα μόνον ἔχουσι καὶ αἰδοῖα μεγάλα.; Plu-

tarch. in Libello: Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον, extremo: διὸ καὶ τῶν ἑρμῶν τοὺς πρεσβυτέρους, ἀχείρους καὶ ἄποδας, ἐντεταμένους δὲ τοῖς μορίοις, δημιουργοῦσιν, αἰνιττόμενοι τῶν γερόντων ἐλάχιστα δεῖσθαι διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούντων, ἐὰν τὸν λόγον ἐνεργῶν, ὡς προσήκει, καὶ γόνιμον ἔχωσιν. Quibuscum confer etiam Porphyr. apud Eusebium Praep. Evang. c. 11., Herodot. II. c. 51., Philostrat. Vit. Apollon. Tyan. VI. c. 20., Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. II. c. 9. p. 128., Meurs. Graec. Feriat. L. III. p. 115. et al.

5) περιουσίᾳ καὶ κτήσει) Sic pro: περιουσίαν καὶ κτῆσιν, scribendum est casibus dativis, qui pendent ab ἔοικε.

6) Πενίᾳ δὲ καὶ δουλείᾳ καὶ δεσμοῖς) Ita emendavimus; quum antea legeretur: πενίαν δὲ καὶ δουλείαν καὶ δεσμὰ, cas. accus.. Nostram scripturam etiam Cod. B. firmat, qui tamen pro δουλείᾳ et δεσμοῖς habet: δειλείᾳ et δεσμᾷ. Ceterum nostra verba eodem modo coniuncta inveniuntur apud Nostrum et infra L. III. c. 13.

7) Πρὸς δὲ καὶ ἀξιωμάτων ἐπιτιμίᾳ) Pro ἐπιτιμίαν correxi ἐπιτιμίᾳ in dativo. Omnes enim hi casus dativi pendent a verbo ἔοικε. Cod. B haec verba sic dat: Πρὸς δὲ τῇ τοῦ ἀξιώματος ἐπιτιμίᾳ. Ceterum πρὸς δὲ h. l. positum est absolute, ut saepe, et significat: *praeterea.*

8) — προσλαβὼν ὀνόματα.) Hoc somnium iterum legitur apud Nostrum infra L. V. S. 91. Plutarchus in Quaestionibus scribit, mulieres duobus, viros tribus nominibus esse usos. Sic enim ait in Quaest. 99. extr.: Χρῶνται δὲ δυσὶ ὀνόμασιν αἱ θήλειαι, τρισὶ δὲ οἱ ἄῤῥενες. Nobiles enim cognomine, agnomine et nomine designabantur. Cf. Auson. Griph. v. 80.: —: *tria nomina nobiliorum.* Sed tria nomina non soli habebant nobiles, sed ii quoque, qui e servitio manumittebantur, ut praeter unum nomen, quod habebant, patronorum sibi etiam duo nomina imponerent; quod disci potest ex nostro

loco. De hodiernis Graecis cf.: Hunter's Reisen — p. 184.

9) ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐχόντων) ἐχόντων dcduxi e Cod. B. Ceteri libri habebant: πάντων.

Cap. XLVI.

1) Μόνον δὲ πιάλεσι γεν.) Antea legebatur: μόνον δ' ἐπιάλεσι γεν. Nos Casauboni emendationem tuemur.

Cap. XLVII.

1) καὶ πρὸς) Sic Cod. A. In utraque editione erat: καὶ πρὸ. In Cod. B autem deest πρὸς.

2) τεθνήξεται; γῆθεν — συγκρίματα.) Conf. Nostr. infra L. III. c. 46.

3) σύριγξ καλεῖται καὶ γίνεται.) Sic Cod. B. Antea: σύριγξ γίνεται.

4) διατείνει) Sic dedimus pro vulgato ἐπιμένει. Nam verbum διατείνειν paullo ante invenitur eodem significatu.

5) καὶ πλὴν ὑπὲρ τ. π. ὄντα — ἀλλ' ἀπελευθέρους) Hanc lectionem ex Cod. B in textu posui. Postremis verbis: οὐχὶ δούλους, ἀλλ' ἀπελ., opponuntur verba seq. cap.: ἐπίσης τοῖς γόνασι (scil. πόδες) σημαίνουσιν. Ἐν δὲ τῷ μὴ ἀπελευθέρους ἀλλὰ δούλους σημαίνειν διαφέρουσιν. Noster locus antea sic legebatur: καὶ πάλιν εἰς τοὺς πόδας ὄντας. εἰκότως οὖν δούλους καὶ ἀπελευθέρους.

Cap. XLVIII.

1) σωμάτων) σώματα h. l. sunt *personae*, *servi*. Igitur vocabulum, quod antecedit: ἐμπόρους, significat sine dubio: σωματέμπορους, *venaliciarii*, ut in Nostro L. III. c. 17.

2) καὶ παντὶ μισθωτοὺς τρέφοντι.) Sic scribendum erat, ut et Reisk. iam voluit. Antea perperam: μισθῷ τούτους,

pro μισθωτούς. Ceterum pro vulgato τούτους τρέφοντι Cod. A et Aldus habent: τούτοις τρέφοντες.

3) ἵνα μ. φ. κ. μ. μ. προέρχωνται.) Sic cum Reiskio scripsi pro: προσέρχωνται. Tangit his verbis Artemidorus illum morem, quo illustres personae in libera honestaque custodia erant.

4) βαδίζειν) Vulgo: βαστάζειν. Ego Codicem B sequutus sum.

5) Καὶ γὰρ ἐκεῖ τοῖς —) Illud ἐκεῖ ex Cod. B in textum recepi, propter vim huius vocabuli. Paullo post pro καταδικαζῆναι corrigendum erat: καταδικασθῆναι.

6) ὄνειρον οὐκ ὢν παν.) Sic dant Aldus et uterque Codex; quum in Rigaltii editione deessent verba: οὐκ ὢν.

7) ἔτι μὴν καὶ) Pro καὶ scripsi ἔτι Codicem B sequutus.

8) οἱ πόδες μόνους οἰκέτας σημαίνουσι.) Cf. Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. X. c. 29. p. 783.

9) Μόνοις δὲ τὸ ὄναρ τοῦτο δρομεῦσι — προσαγωνιῶντες) Sic exhibet Cod. B, quem amplexus sum. Μόνοις δὲ enim opponitur supra verbis: πᾶσιν ἐπίσης κακόν. Et προσαγωνιᾷν est *ardere cupiditate certandi (currendi)*. Itaque aptius pulcriusque sequuntur verba: Θᾶττον γὰρ — ἐκ πυρὸς ἁρπάσουσι τὰ σκέλη. Antea legebatur: Δρομεῦσι δὲ συμφέρει ὅταν πρὸς ἀγῶνα ὄντες etc.

10) ἁρπάσουσι) Futurum posui Cod. B sequutus pro praesenti ἁρπάζουσι, quod mihi minus apte usurpatum videbatur propter ea, quae antecedunt. Sic correxit et G. Wakefield Silv. Crit. P. III. pag. 51.

Cap. XLIX.

1) Νῶτον) Sic Codicem B sequutus in textu posui pro Νῶτα, ut antea erat. Ceterum de dorso in Plutonis tutela collocato vide Feith. Antiqq. Homer. L. I. c. 2.

Cap. L.

1) Καὶ ἐν τοῖς μὲν) Praepositionem ἐν inserui propter: Ἐν τοῖς, initio huius capitis.

2) παιδίον ῥεαχὺ — δόξειε) Pro δόξει scripsi δόξειε. Pro ῥεαχὺ Cod. B dat μικρὸν. Vulgata autem bene habet; sic enim et infra L. III. c. 27.: νήπιοι καὶ ῥεαχεῖς.

3) Δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς παῖδα μεταβάλλειν; θάνατον ——————— ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον μεταβάλλει.) Vulgo legebatur: δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς νεανίσκον μεταβάλλειν, καὶ νεανίσκῳ τὸ εἰς παῖδα, ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἀτιμότερον μετέβαλεν. ἀγαθὸν δὲ καὶ παιδὶ εἰς νεανίσκον, καὶ ἀνδρὶ εἰς γέροντα μεταβαλεῖν. ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον μετέβαλεν. Codex B autem hunc locum ita exhibet: δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς παῖδα μεταβάλλειν. θάνατον γὰρ αὐτῷ σημαίνει, ἀγαθὸν δὲ ἀνδρὶ, τὸ εἰς νεανίσκον μεταβάλλειν. καὶ νεανίσκῳ, τὸ εἰς παῖδα· ἑκάστου γὰρ ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον, καὶ ὡραιότερον μεταβάλλει· ἀγαθὸν δὲ καὶ παιδὶ εἰς νεανίσκον, καὶ νεανίσκῳ εἰς ἄνδρα, καὶ ἀνδρὶ εἰς γέροντα μεταβάλλειν. Ex quibus duabus lectionibus quin sinceram lectionem effinxerimus, nemo dubitabit.

4) Αἰεὶ — ἠερέθονται.)' Cf. Homer. Iliad. III. 108.

5) μεταβαλεῖ) Futurum aptius erit, quia statim ante erat Futurum. In textu vulgato: μεταβάλλει.

6) Δούλῃ) Ita mihi visum est scribendum; quum antea legeretur: δούλῳ.

7) ἀγαθὸν δὲ ἑταίρᾳ) Ante ἑταίρᾳ expunxi particulam καὶ, ut supervacaneam.

8) ἢ μὲν) Ita cum Reiskio emendavimus, ut referatur ad δούλῃ. Antea erat: ὃ μὲν.

9) ἐξαργυρωθῇ ἢ ἐπιχρυσωθῇ) De servo, qui aere venditur. Ἐξαργυρόω eodem significatu invenitur apud Herodot. L. VI. c. 86.: τὰ ἡμίσεα πάσης τῆς οὐσίας ἐξαργυρώσαντα. et apud Thucydid. L. VIII. c. 81.: οὐδ' ἣν δέῃ τελευτῶντα τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι. Cf. etiam Wesseling. ad Herodot. L. IV. c. 26. ad verbum καταχρυσοῦσι.

pro μισθωτούς. Ceterum pro vulgato τούτους τρέφοντι Cod. A et Aldus habent: τούτοις τρέφοντες.

3) ἵνα μ. φ. κ. μ. μ. προέρχωνται.) Sic cum Reiskio scripsi pro: προσέρχωνται. Tangit his verbis Artemidorus illum morem, quo illustres personae in libera honestaque custodia erant.

4) βαδίζειν) Vulgo: βαστάζειν. Ego Codicem B sequutus sum.

5) Καὶ γὰρ ἐκεῖ τοῖς —) Illud ἐκεῖ ex Cod. B in textum recepi, propter vim huius vocabuli. Paullo post pro καταδικασθῆναι corrigendum erat: καταδικασθῆναι.

6) ὄνειρον οὐκ ὢν πᾶν.) Sic dant Aldus et uterque Codex; quum in Rigaltii editione deessent verba: οὐκ ὢν.

7) ἔτι μὴν καὶ) Pro καὶ scripsi ἔτι Codicem B sequutus.

8) οἱ πόδες μόνους οἰκέτας σημαίνουσι.) Cf. Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. X. c. 29. p. 783.

9) Μόνοις δὲ τὸ ὄνειρ τοῦτο δρομεῦσι — προσαγωνιῶντες) Sic exhibet Cod. B, quem amplexus sum. Μόνοις δὲ enim opponitur supra verbis: πᾶσιν ἐπίσης κακόν. Et προσαγωνιᾷν est *ardere cupiditate certandi (currendi)*. Itaque aptius pulcriusque sequuntur verba: ϑᾶττον γὰρ — ἐκ πυρὸς ἁρπάσουσι τὰ σκέλη. Antea legebatur: Δρομεῦσι δὲ συμφέρει ὅταν πρὸς ἀγῶνα ὄντες etc.

10) ἁρπάσουσι) Futurum posui Cod. B sequutus pro praesenti ἁρπάζουσι, quod mihi minus apte usurpatum videbatur propter ea, quae antecedunt. Sic correxit et G. Wakefield Silv. Crit. P. III. pag. 51.

Cap. XLIX.

1) Νῶτον) Sic Codicem B sequutus in textu posui pro Νῶτα, ut antea erat. Ceterum de dorso in Plutonis tutela collocato vide Feith. Antiqq. Homer. L. I. c. 2.

Cap. L.

1) Καὶ ἐν τοῖς μὲν) Praepositionem ἐν inserui propter: Ἐν τοῖς, initio huius capitis.

2) παιδίον βραχὺ — δόξειε) Pro δόξει scripsi δόξειε. Pro βραχὺ Cod. B dat μικρὸν. Vulgata autem bene habet; sic enim et infra L. III. c. 27.: νήπιοι καὶ βραχεῖς.

3) Δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς παῖδα μεταβάλλειν; θάνατον ——————— ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον μεταβάλλει.) Vulgo legebatur: δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς νεανίσκον μεταβάλλειν, καὶ νεανίσκῳ τὸ εἰς παῖδα, ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἀτιμότερον μετέβαλεν. ἀγαθὸν δὲ καὶ παιδὶ εἰς νεανίσκον, καὶ ἀνδρὶ εἰς γέροντα μεταβαλεῖν. ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον μετέβαλεν. Codex B autem hunc locum ita exhibet: δεινὸν δὲ καὶ πρεσβύτῃ τὸ εἰς παῖδα μεταβάλλειν. θάνατον γὰρ αὐτῷ σημαίνει, ἀγαθὸν δὲ ἀνδρὶ, τὸ εἰς νεανίσκον μεταβάλλειν. καὶ νεανίσκῳ, τὸ εἰς παῖδα· ἑκάστου γὰρ ἐπὶ τὸ ἐντιμότερον, καὶ ὡραιότερον μεταβάλλει· ἀγαθὸν δὲ καὶ παιδὶ εἰς νεανίσκον, καὶ νεανίσκῳ εἰς ἄνδρα, καὶ ἀνδρὶ εἰς γέροντα μεταβάλλειν. Ex quibus duabus lectionibus quin sinceram lectionem effinxerimus, nemo dubitabit.

4) Αἰεὶ — ἠερέθονται.) Cf. Homer. Iliad. III. 108.

5) μεταβαλεῖ) Futurum aptius erit, quia statim ante erat Futurum. In textu vulgato: μεταβάλλει.

6) Δούλῃ) Ita mihi visum est scribendum; quum antea legeretur: δούλῳ.

7) ἀγαθὸν δὲ ἑταίρᾳ) Ante ἑταίρᾳ expunxi particulam καὶ, ut supervacaneam.

8) ἡ μὲν) Ita cum Reiskio emendavimus, ut referatur ad δούλῃ. Antea erat: ὁ μὲν.

9) ἀπαργυρωθῇ ἢ ἀποχρυσωθῇ) De servo, qui aere venditur. Ἐξαργυρόω eodem significatu invenitur apud Herodot. L. VI. c. 86.: τὰ ἡμίσεα πάσης τῆς οὐσίας ἐξαργυρώσαντα. et apud Thucydid. L. VIII. c. 81.: οὐδ' ἣν δέῃ τελευτῶντα τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι. Cf. etiam Wesseling. ad Herodot. L. IV. c. 26. ad verbum καταχρυσοῦσι.

10) ὁ μὲν γὰρ νικήσας) Illud νικήσας ex Cod. B in contextum revocavi.

11) χάλκεοι — ἐλευθέρων) Codicis A auctoritatem sequutus scripsi χάλκεοι, quod est generis communis. In Aldina et Rigaltiana legebatur: χάλκεαι. Cod. B nostrum locum sic habet: χαλκεῦσι γὰρ εἰκόνες ἐλευθεροθέντων etc. Cum nostro loco, si videtur, cf. I. C. Bulenger. de Pictura, Plastice etc. L. I. c. 19.

12) Σιδηρέους γὰρ λέγομεν — ὑπομείναντας.) ὑπομείναντας, quod Cod. B exhibet, aptius est propter ea, quae praecedunt, quam vulgatum ὑπομένοντας. Praeterea in Codice B legitur καλοῦμεν pro λέγομεν.

13) Ἐπεί τοιγε) Illud τοιγε a me ex Codice B adiectum est propter vim orationis. Ἐπεὶ τοιγε invenitur apud Nostrum etiam infra c. 66.

14) εἶναι δοκεῖν καὶ εὐτρεπῆ) Antea verba: δοκεῖν καὶ, inversa erant: καὶ δοκεῖν. Nos δοκεῖν retraximus post εἶναι.

Cap. LI.

1) Τὸ μὲν) Particulam μὲν ex Cod. B scripsimus pro δὲ, quod antea erat. Τὸ μὲν enim respondet infra verbis: Τὰ δὲ κατὰ μέρος —. ubi τὰ δὲ bene habet, nec mutari debet in τὸ δὲ, quamvis antecedat τὸ μὲν. Graeci enim sic saepe loquuntur.

2) δυσεργὲς δὲ —; ἀποτυγχάνοντι δὲ πρὸς) Ita exhibet Cod. B, quem sequutus sum. In textu vulgato erat: δυσεργὲς δὲ μόλις ἀποτυγχάνοντι, πρὸς δὲ —.

3) ἀκολουθήσει) Vulgo: ἀκαλουθεῖ. Nos sequuti sumus Codicem B; nam paullo superius leguntur verba πειρατῆ et ἀνύσει, in Futuri prima forma.

4) — ἐξαμβλώματα) Hic ante ἐξαμβλώματα deesse aliquid, persuasum habeo. Rigaltius scribi iubet: ὄσχεια —. Primo intuitu id probamus. Nam Theophrastus de Caus.

Plant. V. 21. scribit fabarum putamina radicibus aut germinibus plantarum novellarum apposita earum vitam penitus tollere; et alii, nescio qui, addunt domesticas gallinas iisdem putaminibus saepius vescentes sterilescere. Quin etiam Pythagorei idcirco fabarum esum vetasse dicuntur, quod comestae mulieres infecundas reddant. At si fabae, ut Galenus de Fac. ali. 2. dicit, belle nutriunt: potius fecunditatem, quam sterilitatem inducere debent. Nos coniecimus quidem aliud aliter; sed quum nihil tribuamus his coniecturis: nostrum locum emendandum relinquimus viris acutioribus.

5) τὰ δὲ σπέρματα) Reisk. pro δὲ scribi vult γὰρ, quo nihil opus; nam δὲ significat *enim*, ut saepe apud Nostrum.

6) — παρὰ μὲν τὸν τοιοῦτον καιρὸν ὀρώμενα τὰ τοιαῦτα, τὰς πράξεις) Illud τὰ τοιαῦτα nos ex Cod. A et Aldo adiccimus. In Codice B postrema verba sic leguntur: τὰς πράξεις τὰς τοιαύτας. Pro κατὰ, ut antea legebatur, scripsimus παρὰ, quod confirmat simillimus locus infra L. II. c. 24.: Ὅταν μέντοι τὶς παρὰ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ὥραν τοῦ ἔτους τρυγᾷν ἢ διαιζειν ὑπολάβοιεν —, εἰς ἐκείνην τὴν ὥραν — ὑπεναντίωται.

7) αὐχ ἄνευ τινὸς φόβου) Hic deest particula. Reisk. suspicatur μέντοι.

8) Σκυτεύειν δὲ καὶ τεκτονεύειν) Verba καὶ τεκτονεύειν dedit Cod. B.

9) Ἔτι καὶ τὰ κρυπτὰ) Ita Cod. B. Vulgo: Ἐπὶ καὶ. Cornarius recte vertit: *Quin et.*

10) Ἰατροὺς — καὶ χαλεπώτατον) Particula καὶ suspecta mihi videbatur. Sed fortasse deest συνηγόρους post καὶ. Nam ἰατροὶ ὀρώμενοι, ut Noster scribit infra L. II. c. 29., τὸν ἴσον τοῖς συνηγόροις ἐπέχουσι λόγον.

11) τῶν ἔργων) Hoc dat Cod. B. Antea legebatur: τῶν ἰῶν.

12) πλαστογράφοις) Πλαστογράφοι sunt *falsarii*, i. e., *qui se chirographis imitandis exercent ad fraudem.* Quorum mentio fit etiam apud Paul. Alexandrin. Εἰσαγωγ. εἰς τὴν ἀποτελεσματικὴν medio fere libro, in Fl. Iosephi Vita §. 11. et 35. et apud Manethon. IV. 95.

Cap. LII.

1) ἔχοντα) In Codice B legitur: ἔχοντι, et ἀφορῶντας pro ἀμφοτέρων, quod paullo post sequitur. Sed vulgata bene habet.

2) τηρουμένης) Lectionem hanc, quam Cod. A dedit, veram esse quisque videt. Textus vulgatus habebat: πηρουμένης. Paullo inferius verba: ὅσα δὲ ἀτενθύνει — τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει, intelligenda sunt ex Evang. Marc. V. vers. 12., ad quem locum vide et Wakefield Silv. Crit. P. V. p. 130.

Cap. LIII.

1) ἀγαθόν) Hoc cum Reiskio inseruimus. Cum nostro loco omnino conf. Evang. Ioann. VII. 15. ibique Wetstenium.

2) γεννησόμενος) Ita cum Aldo scripsi duplici ν. Rigaltius habebat γενησόμενος.

3) Πολλοὶ δὲ καὶ ἔγημαν) Particulam καὶ ex Cod. B adieci.

4) ἑλληνικὸν) Pro quo Cod. B dat: ἑλληνιστὴ, tribus punctis ν superpositis: quod si mutatur in ἑλληνιστὶ, fortasse melius est.

Cap. LIV.

1) χλαμύδι τὴν) Post χλαμύδι libri habebant καὶ, quod delevi ut superfluum, et quia abest a Suida, qui sua

hinc sumsit. Mox post διὰ τὸ ἀργὴν particulam μὴ eieci, partim quia sententia id poscit, partim ex auctoritate Codicis B ac Suidae, quorum tamen prior pro διὰ τὸ ἀργὴν εἶναι — τὴν χεῖρά hanc varietatem affert: ὅθεν ἀργίαν σημαίνει — αἱ χεῖρες.

2) Πρὸς τὸν τόπον) Ante πρὸς scribi vult Reiskius ὄν, quo tamen nihil opus, modo illud πρὸς absolute sumatur pro: *praeterea, porro.* Ceterum pro τὸν τόπον Cod. B dat: τὸ τοπικὸν.

3) ἔνδημον) Nos Suidae auctoritatem sequuti sumus. Antea legebatur: ἐν δήμῳ.

4) εἰ δὲ μέλαινα: ἀπέλευθέραν) Verba haec, quae in Rigaltii editione deerant, ex Codd. MSS. et Aldo textui reddidimus. Cornarius quoque ea vertendo expressit: *sin nigra: libertam.*

5) πρὸ μὲν ἐγκρίσεως) Sic pro ἐκκρίσεως, quomodo libri habebant, emendandum erat propter verba, quae sequuntur. Quid autem sit ἔγκρισις athletarum, docet Noster infra c. 59. Haec pueris proprie conveniebat; hi enim examinabantur, utrum aetatem idoneam ad certandum attigissent, an eam excessissent. Qui attigerant, admittebantur a Iudicibus, idque ἐγκρίνεσθαι dicebatur: cui contrarium erat ἐκκρίνεσθαι. De hoc tamen more vide Casaub. ad Athen. L. VI. c. 12.

6) καταλάβοι: τὸ) Vulgo: καταλάβοιτο. Nos cum Reiskio divise scripsimus: καταλάβοι: τὸ —. Iam verba τὸ μὴ ἀγωνίσασθαι respondent iis, quae praecedunt: τὸ μὴ καταλαβεῖν τὸν ἀγῶνα.

Cap. LV.

1) Τροχὸν) Praeter Rigaltium conf. omnino, si videtur, etiam Heynium ad Virgil. Aen. VII. 378. et Tibull. I. 5. 9.

2) Ἁρπαστὸν δὲ καὶ σφαῖραν) Suidas: Ἁρπαστὸν καὶ σφαῖραν· εἶδος παιδιᾶς. De Harpasto cf. etiam Iul. Polluc. L. IX. Segm. 105.: εἰκάζοιτο δ' ἂν εἶναι ἡ διὰ τοῦ μικροῦ σφαιρίου, ὃ ἐκ τοῦ ἁρπάζειν ὠνόμασται. ubi praeter alios locos nostrum quoque Commentatores proferunt ac contra Rigaltium ostendunt, ἁρπαστὸν non esse Polluci εὐρανίαν παιδιάν, sed idem, quod φαινίνδα. De hoc autem pilae lusu videndus etiam Mercurialis de Art. Gymn. L. II. c. 5.

3) Ἔοικε γὰρ ἡ σφαῖρα — ἑταίρᾳ) Cf. Ios. Scaligeri Coniectanea ad Varron. de L. L. p. 199.

4) ἁρτῆρες δὲ καὶ τὰ ἴδια τούτων γυμνάσια) Sic antea legebatur. Nos pro ἁρτῆρες cum Rigaltio, Reiskio ac praeter alios multos et Henr. Valesio scripsimus: Ἁλτῆρες. Et verba τὰ ἴδια τούτων γυμνάσια cum Henr. Valesio (in Emendatt. L. III.) mutavimus in: ἢ διὰ τούτων γυμνασία. Pro τούτων Cod. B. dat: αὐτῶν. Ceterum ad nostrum locum facit Etymolog. Magn.: Ἁλτὴρ καὶ ἁλτῆρες, κατασκευάσμά τι, ᾧ κέχρηνται οἱ σωμασκοῦντες ἐν ταῖς γυμνασίαις· παρὰ τὸ ἅλλομαι. Βαστάζοντες γὰρ αὐτοὺς καὶ περιφέροντες ἤλλοντο ἐν τῷ γυμνασίῳ. Μεθόδιος· ἡ δὲ φίλων ἐν τῇ περὶ Ῥωμαίων διαλέξει, ἀπὸ τοῦ ἁρτὴρ κατὰ τροπήν. Quocum cf. Aristotel. Probl. Sect. V. Probl. 8., Lucian. de Gymnasiis c. 27., Galen. de Sanitate tuenda L. II. c. 9., Paul. Aegin. L. IV. c. 1. et Mercurial. de Arte Gymn. L. II. c. 11., ubi etiam plures locos invenies.

5) παρασκευὴ χειρῶν) Sic lego cum Codice B. Antea erat: παρασκευαὶ, numero plurali, minus apte.

6) σφαφίδες καὶ ὑπερἁλματα) Secundum Suidam, qui sua hinc sumsit, scribendum esset: σφῆνες, pro σφαφίδες. Cornarius contra vertit: *scyphi*, tanquam si legisset: σκυφίδες vel σκαφίδες, quod posterius magis placet, quia et scriptura et enunciatio proxime accedit ad σφαφίδες. Ceterum pro ὑπερἁλματα Cod. B habet ὑπεραγάλματα, mendose.

Cap. LVI.

1) — ἐσκεχτισμένους) Flav. Ioseph. Antiq. Ind. L. VI. c. 6. §. 3.: γενομένων δὲ ὡς μυρίων ἤδη τῶν Ἑβραίων, διώκει τοὺς πολεμίους κατὰ πᾶσαν ἐσκεχτισμένους τὴν χώραν. Et idem Ioseph. L. XVI. c. 1. §. 2.: εἰς τὸ λοιπὸν πλῆθος ἐκκέχτιζον τοὺς τοιούτους λόγους.

2) Καὶ τοὺς νασοῦντας ἀναιρεῖ) Cf. Petri Morestelli Pompa Feralis L. II. c. 14., ubi noster locus respicitur.

3) Καὶ ὅσα) Post καὶ delevi ἄλλα, ut superfluum, et quod a Cod. B abest.

4) Στρογγύλῃ δὲ σάλπιγγι — ἀνατρέχει) Vid. Gisb. Cuper. in Harpocrat. p. 142. et Iul. Polluc. L. IV. Segm. 85. ibique Commentatores.

5) Οἵῳ δ' ἂν ὀργάνῳ σαλπίζωντος τινὸς τὶς ἀκούσῃ) Priora verba: οἵῳ — τινὸς, ex Cod. B in textu posuimus pro: οἷον δ' ἂν ὄργανον σαλπίζον. Pro τὶς ἀκούσῃ autem idem Cod. B habet: ἀκούσηται.

6) — ἀναφωνήσαντας —) Pro ἀναφωνῶν usurpat Noster infra c. 62.: ἀνακηρύσσειν. Nostrum locum autem explicat H. Valesius in Emendd. L. III., ubi haec leguntur: — *Cornarius ita vertit: „praeconem agere eadem quae buccinare significat: praeterquam quod servos invitis dominis liberat, et praeconio publico liberatum iri dicit.“ Non intellexit Cornarius quid esset* ἀναφωνῆσαι, *ideoque hunc locum perperam interpretatus est. Est autem* ἀναφωνῆσαι, *proclamare in libertatem, ut loquuntur Iurisconsulti in titulo de liberali caussa, quo sensu usurpatur a Plutarcho in Ciceronis vita (p. 874. D.) ubi de quodam M. Gellio loquitur, qui servili genere ortus ferebatur: is cum literas quasdam in senatu recitaret magna voce; Nolite mirari, Patres Conscripti, (inquit Cicero) hic enim unus est ex iis, qui in libertatem proclamarunt:* καὶ αὐτὸς εἷς ἐστι τῶν ἀναπεφωνηκότων.

et ita interpretandum esse Plutarchi locum primus monuit Cuiacius teste Frederico Morello in notis ad Dionem p. 76. Ioannes Chrysostom. in oratione 6. adv. Iudaeos ἀναβιβᾷν ἐλευθερίαν pro eodem videtur posuisse; sic enim ait: ἂν σὺ τὸν οἰκέτην μαστίζῃς τὸν σὸν, εἶτα ἐκεῖνος τριάκοντα, ἢ πεντήκοντα λαβὼν πληγὰς, εὐθέως ἐλευθερίαν ἀναβοήσῃ.

7) πίνθει λύπην, καὶ) Post λύπην cicimus: σημαίνει. In Codice B legitur: λύπη πίνθος πρὸς τοῦτο· καὶ —.

8) σκονδαυλεῖν) Sic scribendum est, non σπενταυλεῖν, ut antea erat, neque σπενδαυλεῖν, ut coniecit Alberti ad Hesych. s. v. Σπένδομαι.

9) πρὸς μὲν γάμον) Ita ex Cod. B dedimus, et quidem particulam μὲν propter verba, quae sequuntur: πρὸς δὲ, et γάμον, numero singulari, quia statim sequitur: κοινωνίαν. Antea legebatur: πρὸς γάμους.

10) κατακτέον) Antea legebatur: κατανακτέον. Nos Rigaltium sequimur. Adnuit nostrae lectioni etiam Cod. B τακτέον habens.

11) Τὸ δὲ κωμῳδεῖν, ἢ κ.) Verba: κωμῳδεῖν, ἢ, quae decrant, ex Cod. B in textum revocavi. Respondent enim supra verbis: Τραγῳδεῖν δὲ ἢ —.

12) — τὰ δὲ τέλη χρηστὰ καὶ ἀγαθὰ) Multae comoediae tristem finem habebant atque infelicem, ut scribit Scaliger de Art. Poët. L. III. c. 37. et I. 7. Quocum cf. Gisb. Cuper. in Observatt. L. I. c. 10.

13) ὑπολάβῃ τις, ἰάντα γιγνομένοις) Nullus dubitabit, quominus vera sit nostra lectio, partim quia Cod. B eam exhibet, partim propter orationem. Nam antea legebatur: ὑπολάβῃ, ἢ γενομένοις.

14) μετὰ στροφῆς) Libri habebant: μεταστροφῆς. Nos cum Reiskio in duo vocabula divisimus: μετὰ στροφῆς.

15) Ὅμοιος) Sic scribo cum Rigaltio et Reiskio. Vulgo: ὁμοίως. Paullo post eodem modo scripsi ὅμοιας pro ὁμοίας.

16) Ἄλλος μέν) Ita nos cum Rigaltio emendávimus; quum antea perperam legeretur: ἄλλη, pro Ἄλλος, quod confirmat etiam Cod. B; quamvis proprie non ἄλλος, sed ἄλλος habeat.

17) — διὰ πόλεως ἅρμα ἐλαύνειν) Loquitur hic Artemidorus de carpento et petorito, i. e. περὶ ἅρματος τετρώρου.

18) ὁ δὲ οὐ τιθν.) Particulam negativam ex Aldo et Codd. MSS. textui reddidimus propter sententiam. In Rigaltii edit. omissa erat.

Cap. LVII.

1) ἐξοδιασμούς) Hoc vocabulum recentioribus quidem Graecis valde usitatum; sed veteri quoque Graeciae non prorsus ignotum esse discimus ex Aristophan. Plut. v. 381., ad quem locum vid. Hemsterhus.

Cap. LVIII.

1) Τρέχειν ἁπλοῦν δρόμον) Antea legebatur: τρέχειν δὲ δρόμον, ἁπλῶς. Nostra lectio, quam Cod. B dedit, melius respondet paullo post verbis: ὁ δὲ δίαυλος, quod idem est, atque: ὁ δὲ διπλοῦς δρόμος.

2) σταδίῳ σημαίνων ἐξ) Utraque editio et Cod. A habebant: σταδίῳ σημαίνει, ὧν ἐξ —. Nostra scriptura ex Cod. B ducta est.

3) — ἐξαίρετον.) Vulgata, nisi fallor, recte habet; modo ad ἐξαίρετον suppleatur: τὸ.

Cap. LIX.

1) πᾶσιν ἀγαθόν. Ἀθληταῖς δὲ πᾶσι μόνον οὐκ) Sic cum Cod. B legendum; quum antea legeretur: πᾶσι κακόν. ἀθληταῖς δὲ πᾶσι μὲν οὐκ —.

2) ἐπικρίνεσθαι) Sic lego pro ἐγκρίνεσθαι, et sic quoque paullo post; nam ἐπικρίνεσθαι opponitur verbo: ἐγκρίνεσθαι, initio huius capitis.

Cap. LX.

1) κατ' ὄναρ) De differentia formularum ὄναρ (*in somnis, per quietem*) et κατ' ὄναρ (*monitu somnii*) vide Hoepfner. ad Euripid. Cyclop. v. 8. et Fischeri Animadverss. ad Gramm. Gr. Velleri. Vol. III. P. II. p. 192. Nec tamen illud discrimen ab Artemidoro accurate observatur.

2) εἰ μὴ καὶ ἧττον) Quidam vir doctus, cuius nomen mihi excidit, legi voluit: εἰ μὲν καὶ ἧττον —. Sed vulgata lectio integra est.

3) — δύο περὶ μίαν τὸ λεγόμενον) Asteriscum ante περὶ cum Reiskio sustuli, quem vide.

4) ἀπαλωτέρου σώματος) Hoc scripsi casu genitivo propter verbum quod sequitur: ἥττᾶσθαι. Antea erat: ἀπαλωτέρῳ σώματι, tertio casu.

5) καταπαλαίσαι) Sic correxit Reisk. pro παλαίσαι.

6) οὐ γὰρ ἐγκριθῆναι σ.) Rigaltii correctione non opus. Ego hunc locum ita intelligo: Postquam puero bonum esse lucta vincere virum Artemidorus antea dixerat: iam pergit: athletae autem puero, i. e. qui in athletarum numero haberi cupit, minime bonum est virum lucta vincere; his enim pueris non admitti significat, quia illam aetatem idoneam ad certandum iam excessissent.

Cap. LXI.

1) — ἄσχημον γ. τ. πρόσωπον — νενόμισται.) Huc facit illud epigramma, quod extat apud Sueton. De Clar. Gramm. c. 22.:

Qui caput ad laevam didicit, glossemata vobis
Praecipit: os nullum, vel potius pugilis!

Cap. LXII.

1) Ἀντισχυροτέρας) Cod. B dat: ἀνθ' ἧς ἰσχυροτέρας. Vulgata tamen recte habet. In Aldo est: ἀντισχυροτέρας.

2) ἀγωνίσηται δοῦλος) Ex Aldo in textum revocavi vocabulum δοῦλος, quod sententia postulat et Cornarius quoque expressit. Paullo post comma, quod erat post ἀναπηρευχθείς, retraxi post στεφανωθῇ.

Cap. LXIII.

1) Τὸ δὲ ὄπλον τὸ λεγόμενον, ἐπὶ πάντων πᾶσι κ. —) Verba: ἐπὶ πάντων πᾶσι, Cod. B dedit. Et paullo post cum eodem Cod. B melius legitur: δι' αὐτὸ τοῦτο, vel saltem ad αὐτὸ τοῦτο supplendum est: κατά. Videntur autem Rigaltius, Reiskius et alii non recte intellexisse hoc capitulum, cuius, ad nexum verborum manifestius significandum, versionem vernaculam, ratione mea distinctam, adiicio: *Das so genannte* ὅπλον (δρόμος ὁπλίτης) *bedeutet überhaupt allen Verzögerung; denn es kommt zuletzt. Und dann nach allen die Preissvertheilung. Den Kranken aber bedeutet das* ὅπλον *(grade eben deswegen, weil das* ἄθλον *sogleich darauf folgt) den Tod (; denn es ist gleichsam das letzte Kampfspiel im Leben, und darnach kommt der Tod, oder die Belohnung).*

Cap. LXIV.

1) Βαλανεῖα —) Cum nostro loco cf. Homer. Iliad. κ. v. 576. Od. θ. v. 450. et alibi; Polluc. L. X. Segm. 64.; Phavorin. et Harpocration. s. v. Βαλανεῖον; Hesych. s. v. Ἀσάμινθος et al.

2) δεῖμα) Reisk. et alii viri docti pro vulgato δεῖνα scribi iam voluerunt δεῖμα, quod Cod. B firmat. Eodem modo Codex Britannicus. Nam Iac. de Rhoer in Otio

Dav. c. 14. ad nostrum locum haec adnotat: *Recte Cod. idem legit δεῖμα. Idque melius, quam quod Rigaltius volebat δεινά. qui voculam τὰ infarcit, quam in textu non habemus. Video etiam sic iam correxisse Bossium Observ. crit. c. 21. qui Hesych.* Δεῖμα, δέος, φόβος *exponi docet, cui addi potest Suidas in illa voce.* Adde etiam H. Vales. in Emendd. L. III., ubi haec leguntur: — *Legendum videtur δεῖμα; ait enim Artemidorus lavacrum in somnis portendere animi anxietatem et timorem, eo quod inter lavandum color cutis mutari solet et pallorem contrahere.*

3) ὑπόμνημα πόνου ἢ πολέμου — λούεσθαι) Huc Plaut. Truc. Act. II. Sc. 3. v. 7.:

Asta. Mihi quoque prae lassitudine opus est, ut lavem.

et Hesych.: Λιπαροὶ πόδες. τοὺς ἐκ τοῦ πολέμου παραγινομένους ἀλείφειν τοὺς πόδας. Cf. omnino etiam Polcni Suppl. Vol. IV. p. 1130.

4) λούοντο) Sic Cod. B habet, et sic scripsi pro λούσοιντο. Paullo post Reisk. vult καθυπνήσειν pro διυπνήσειν. Sed vulgata bene habet, ac noster locus ita vertendus: *Nunc vero alii non prius edunt, quam laverint; alii etiam accepto ientaculo lavantur idque ante prandium; deinde videlicet sumturi coenam: et est nunc balneum nihil aliud, quam via ad cibum.*

5) — ὁδὸς ἐπὶ τρυφήν.) In Suida legitur: — ἐπὶ τρυφήν, *via ad delicias*, quod rectum esse Rigaltius putavit. Alter scriptor apud eundem Suidam in v. Λουτρὰ ait μεθ' ἡδονῆς πρὸς ὠφέλειάν τε etc. adhibita lavacra. Sed vulgata melior videtur. Veteres enim saepe iungunt *balneum* et *triclinium*, ut Sueton. Vespasian. c. 21., vel alia vocabula, quae nostram lectionem comprobent.

6) ἀγαθόν, καὶ) Haec verba ex Cod. B inseruimus. In ceteris libris ea deerant.

7) ὑγίειαν) Hanc meliorem scripturam imprimendam curavi pro ὑγείαν. Nam πλημμελοῦσιν (Herodian. Fragm. ed. Hermann. p. 307.) οἱ λέγοντες ὑγεία τρισυλλάβως, δέον ὑγίεια τετρασυλλάβως. Μόνως γὰρ οὕτως καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐξήνεγκαν.

8) μὴ) Sic legendum, non ἢ, ut antea erat.

9) κατὰ ὥραν. καθ' ὃν —) Locus hic corruptus est. Nescio, an medelam afferam ita corrigens: — πυνθάς· καὶ παρὰ ὥραν καὶ καθ' ὃν οὐ προσήκει τρόπον· οὐκ ἀγαθὸν αὐτῷ.

10) οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνιῶντες — ἱδροῦσι) Huc praeclare facit ille locus Lucae XXII. 44.: Καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον προσηύχετο· ἐγένετο δὲ (i. e. enim) ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. Ceterum pro καὶ ἐν τοῖς ἱματίοις ἱδροῦσι; πυνηρὸν Cod. B legit: καὶ τοῖς ἱδρῶσιν ὄντες· φοβερόν.

11) — ἀπολέσαν τὴν ἀρχαίαν ὀρορφήν) Illud ἀπολέσαν edidimus coniectura ducti, pro ἀπολέσαντα. Nam referendum est ad βαλανεῖον. Et ὀρορφὴν ex Cod. B in textu posuimus; quum antea legeretur: μορφήν. Omnia, ut puto, plana sunt.

12) — κιθαρῳδὸν ἐν Σμύρνῃ μέλλοντα τὸν ἱερὸν ἀγῶνα. Ἀ. ἀγωνίζεσθαι) Verba τὸν ἱερὸν ex Cod. B in textum revocavi. Totum autem hunc locum idem Cod. B ita affert: κ. ἐ. Σ. μ. ἀγωνίζεσθαι τὸν ἱερὸν ἀγῶνα τὸν Ἀδριάνου. De hoc certamine conf. A. Rubeni De Urbibus Neocoris Diatrib. in Graev. Thes. A. R. Vol. XI. p. 1358.

13) γενέσθαι) Sic Cod. B legit pro vulgato γεγονέναι. Aoristum γενέσθαι hanc ob caussam praetuli, quod statim post in eadem orationis serie aoristus bis sequitur.

14) ὑγίειαν) Ita scripsimus pro ὑγείαν.

15) Στελγίδες καὶ ξύστραι —) Omnes libri habebant: στραγγίδες. Pro quo aliquando conieci: στρεγγίδες (vel στραγγίδες a στρεγξ) *stillicidia, gutti.* Artemidorus enim paullo post scribit: αἱ ξύστραι καὶ βλάβης εἰσὶ σημαντικαὶ διὰ τὸ ἀποξύειν· τὸν ἱδρῶτα καὶ μὴ προστίθεναι τι τῷ σώματι, ita, ut

ξύστρας (strigiles) opponere videatur *stillicidiis*, quae nihil deradant, sed corpori aliquid apponant. Sed ipse quum haud multum tribuerem huic coniecturae: cum Rigaltio, Iacobo de Rhoer (in Otio Dav. c. 14.) et aliis scripsi: στιλγίδας.

16) ἠνίξαντο) Ita pro ἠνίξατο Reisk. correxit; redit enim ad ξύστρας.

17) γυναῖκα οἰκουρὸν καὶ πιστὴν) Ante πιστὴν in libris erat: ἢ, quod cum Reiskio mutavi in καὶ.

Cap. LXV.

1) διελεῖν) In textu vulgato erat: διελθεῖν. Ego cum Reiskio correxi: διελεῖν, *distinguere*, quod verbum Cornarius quoque in versione usurpat.

Cap. LXVI.

1) Θερμὸν δὲ ὕδωρ — πᾶσι χωρὶς τῶν ἔθος ἐχόντων θερμῷ ἀρδεσθαι.) Verba: πᾶσι χωρὶς, ex Cod. B in textum recepi, et ex μὴ, quod idem Cod. B habet, effinxi quod sequitur θερμῷ, putans illa verba ita collocata exhibere optimum sensum. Ergo exceptis iis, qui calidam aquam potare solebant. Erant enim, qui calida magis, quam frigida delectarentur, ut Rhodii et alii.

2) Οἶνον δὲ πίνειν ὀλίγον — μὴ μεθύσκεσθαι ἀγαθόν.) Scholiast. Aristophan. ad Equit. v. 1184.: Ἀρίστη δὲ κρᾶσις, οἴνου δύο μέρη, καὶ ὕδατος τρία. Vide etiam D. W. Triller. de Vino Modico Hypochondriacis Salutari, in Opusce. Medicis et Medico-philologicis p. 541.

3) μανδραγόρας τ. ἀνθρώπους) Vulgo: μανδραγόρας ἀνίας. Cornarius vertit: *dolores*, perinde ac si legisset ἀνίας vel ὀδύνας. Reisk. vult: τοὺς ἄνδρας. Ego τοὺς ἀνθρώπους edendum curavi potissimum Xenophontem (Sympos. c. 2. §.

24.) sequutus, ex quo Artemidorus hunc locum descripsit.

4) αὐτάρκη καὶ) Pro vulg. αὖταρ cum Reiskio scripsi: αὐτάρκη, cui praeclare oppositum est quod paullo post sequitur ἄμετρον.

5) πᾶσιν ἐπίσης. Ὁμοίως δ' ἐνταῦθα) Sic haec verba in ordinem redegi. Antea sic: πᾶσιν ὁμοίως ἐπίσης. ἐνταῦθα δ'—. Respondent enim supra verbis: Δοκεῖ δ. μ. ἐ. κ. ἅ. τ. εἰ. πᾶν. In Cod. B desunt verba: ἐπίσης et ὁμοίως.

6) εἴποι) Theogn. v. 211. sq.

7) Ἔστεται — μέθῃ παροινία.) Huc Athenaeus L. X. c. 12.: τὸ παροινεῖν ἐκ τοῦ μεθύειν γίνεται. et Hesych.: παροινία ἡ ἐκ τοῦ οἴνου ὕβρις, καὶ οἷα δήποτε ἁμαρτία.

8) μηλόμελι) Sic legendum. Antea erat in libris: μελίμηλον, mendose.

9) γάρον) Cf. Geoponic. L. XX. c. ult., ubi docetur, qua id arte pararetur. Usum gari hodieque esse Constantinopoli Bellonius prodidit.

10) Ἔλαιον δὲ πίνειν) Oleo non solum evacuantur venena, sed vis eorum ulcerans hebetatur, auctore Dioscoride L. I. c. 30. Hinc fortasse oleum per insomnium bibere venenum aut morbum praesagire scribit Artemidorus.

11) δηλῶν) Hoc verbum de appetitu vehementiore usurpatur. Vide Wetsten. ad Matth. V. 6. et Albert. in Obss. philol. p. 29.

12) Ἔτι τὰ κεράτινα καὶ διὰ τὴν ἀρχαιότητα —) Huc Auctor brevium scholior. ad Homer. Il. 8, 189.: ἐγκεφάλους) εἰς κέρας: πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεθῆναι τὴν τῶν ποτηρίων χρῆσιν, ἐν κέρασιν ἔπινον. Quocum cf. Athen. XI. 7., Nonn. Panopol. Dionysiac. L. XII. v. 200., Coel. Rhodigin. L. 27. c. 27. et L. 30. c. 1. aliosque. Etiam Indos talibus poculis usos, liquet e Ctesia in Annal. Indic. p. mihi 686.

13) κατάσσηται) Sic cum Reiskio scripsi pro κατεσθῆται.

14) Τοῦτο — ναυάγιον σημαίνειν.) Haec verba neque cum iis, quae praecedunt, neque cum iis, quae sequuntur, cohaerere mihi quidem videntur. Certe deletis iis omnia bene cohaerent.

15) — ποτηρίων στενόστομα οὐ πάλαι —) Pro πάλαι Cod. B habet: παλαιὰ. Sed nostrum πάλαι recte habet, et οὐ πάλαι est, quod nos dicimus: *eben nicht gar lange.* Haec autem ποτήρια στενόστομα confundi non debent cum *bombyliis*, quae et antiquioribus nota fuere. Bombylium Graeci appellarunt angustioris et praelongi colli vas, ad sugendi usum potius quam bibendi paratum. Declarat eximie Galeni locus octavo libro de Hippocratis scitis et Platonis: Τὰ παιδία, inquit, τῇ παρενθέσει τῶν χειλέων, ἐκ τε τῶν τιτθῶν ἕλκει τὸ γάλα, καὶ τῶν βομβυλιῶν τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς ὑγρόν. Ad nostrum locum nescio an pertineat illud Fragm. Athen. apud Casaub. Animadv. p. 784.: Βῆσσα, ποτήριον παρ' Ἀλεξανδρεῦσι, πλατύτερον ἐκ τῶν κάτω μερῶν, ἐστενωμένον ἄνωθεν.

Cap. LXVII.

1) θρ. καὶ πικρίδες καὶ εἶτι) Ita cum Reiskio lego; quum antea libri haberent: θρ. καὶ εἶτι —.

2) ἀτράφαξυς) Antea: ἀδράφαξυς. Ego edidi: ἀτράφαξυς. Attici enim δ in τ mutant.

3) λεγομένων) Ita exhibet Cod. B et Aldus. In Rigaltii editione erat: λεγομένην, perperam.

4) ὀδεύουσι) Hoc corruptum videtur. Sed quomodo lux et medela afferenda sit, equidem nescio.

5) πέπον γὰρ τὸ προσφιλέστατον —) Pro πέπονα scripsi: πέπον, propter sequens neutrum τὸ προσφ., quod tamen pro προσφιλὲς in textum recepi partim auctoritate Codi-

cis B, partim quia Hesych. et Suidas superlativum habent. In priore enim verba haec leguntur: πέπον. προφιλέστατε, προσηνέστατε. ἔκλυτε, μαλακέ. Verba autem Suidae invenies in Rigaltii Notis. Ad nostrum praeterea locum pertinent etiam verba Eustathii ad Homer. Il. II.: Εἰσὶ δὲ πέπονες μὲν οἱ ἔκλυτοι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πεπόνων καρπῶν, οἱ ἔκλυτοι γίνονται πεπανθέντες. etc. Δῆλον οὖν, ὅτι πέπων χυρίως τὰς καρπὸς, φασὶν, ὡραίος τοῦ φαγεῖν.

Cap. LXVIII.

1) — πισσοῦ, —) Sic ordinavi haec verba; quum antea legeretur: Τῶν ὀστρέων πλὴν πισσοῦ, πάντα μοχθηρά, διὰ τ. ὅ. Certe sic Reiskii coniectura, secundum quam verba: τοῦτο δὲ ἀγαθὸν, inserenda essent, non indigemus. Paullo post dicit Artemidorus pisa maxime bona esse gubernatoribus — (*Haben die Alten zur See sich wohl auch schon der Erbsen gegen den Schaarbock bedient, wie Kook? —*).

2) διὰ τὸ πνεύματος εἶναι ποιητικὸς ἀτόπου.) ποιητικὸς in nominativo bene habet, attico more. Πνεῦμα ἄτοπον significat inhonestum flatum, ergo idem, quod alias πορδὴ est.

3) προιζομένοις) Sic cum Reiskio scripsi pro composito περαπροιζομένοις, quod libri habebant. Paullo post ante τρόφιμοι et post ἐπὶ inserui particulam μὲν, ut verba ἐπὶ μὲν verbis ἐπὶ δὲ respondeant.

Cap. LXIX.

1) Ἄρτ. — παθαροί.) Huc facit Galen. de Aliment. Facult. L. I. c. 2.: — Εἰκότως τοίνυν οὗτοι μὲν (scil. καθαροὶ) καὶ ζύμης πλείονος χρήζουσι, καὶ μαλαχθῆναι δέονται πάντων μᾶλλον, καὶ οὐκ εὐθὺς μετὰ τὴν ζύμην καὶ τὴν μάλαξιν ὀπτᾶσθαι· τοῖς πιτυρίαις δὲ ἀρκεῖ καὶ ζύμη βραχεῖα καὶ μάλαξις ἀσθε-

νὴς καὶ χρόνος ὀλίγος. Οὗτος δὲ καὶ τῆς ὀπτήσεως μακρότερος μὲν οἱ καθαροί, βραχυτέρας δὲ οἱ πιτυρίαι δέονται. Τὸ μεταξὺ δὲ τῶν καθαρωτάτων τε καὶ ὑπαυρωτάτων οὐκ ὀλίγον ἐστὶ πλάτος ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον, ἐνίων μὲν καθαρῶν, ἐνίων δὲ ὑπαυρῶν ὀνομαζομένων καὶ κατὰ ἀλήθειαν ὄντων. Ἔστι δέ τι καὶ μέσον ἀκριβῶς αὐτῶν εἶδος ἄρτου, οἱ αὐτόπυροι προσαγορευόμενοι· συγκομίστους δὲ αὐτοὺς ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν. Ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἀδιακρίτων ἀλεύρων οὗτοι γίνονται, μὴ διαχωριζομένου τοῦ πιτυρώδους ἀπὸ τοῦ καθαροῦ, πρόδηλον· ἐντεῦθεν γοῦν αὐτοῖς ἔθεντο καὶ τὰς προσηγορίας· αὐτοπύρους μὲν, ἐπείπερ ὅλος αὐτὸς ὁ πυρὸς ἀδιακρίτως ἀρτοποιεῖται· συγκομίστους δὲ, ὅτι συγκομίζεται σκευαζομένων αὐτῶν ἅπαν ἀδιάκριτον τὸ ἄλευρον. —, Καὶ παρά γε τοῖς Ῥωμαίοις, ὥσπερ οὖν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ἅπασιν, ὧν ἄρχουσιν, ὁ μὲν καθαρώτατος ἄρτος ἀνομάζεται σιλιγνίτης· ὁ δὲ ἑφεξῆς αὐτῶν σεμιδαλίτης. Ἀλλ' ἡ μὲν σεμίδαλις Ἑλληνικόν τε καὶ παλαιὸν ὄνομά ἐστιν· σιλίγνις δὲ οὐχ Ἑλληνικὸν μὲν, ἑτέρως δὲ αὐτὴν ὀνομάζειν οὐκ ἔχω. Τροφιμώτατος μὲν οὖν ὁ σιλιγνίτης αὐτῶν, ἐφεξῆς δὲ ὁ σεμιδαλίτης. Καὶ τρίτος ὁ μέσος τε καὶ συγκόμιστος, ὁ καὶ αὐτοπυρίτης· ἐφ' ᾧ τέταρτόν ἐστιν τὸ τῶν ὑπαυρῶν εἶδος, ὃ ἧσσατος ὁ πιτυρίας, ὃς δὴ καὶ ἀτροφώτατός ἐστιν, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὑπέρχεται κατὰ γαστέρα. etc. Eodem fere modo etiam Paul. Aegin. L. I. c. 78.

2) ἀπορίαν) In Rigaltii edit. erat ἀπονοίαν, pro quo Aldus: ἀπωίαν. Nos cum Reiskio scripsimus: ἀπορίαν, quod Cod. B firmat.

3) Ἄ. κρίθινος — πρώτην γ. τροφὴν τ. ἀ. δοθῆναι) Verbum δοθῆναι pro vulgato δεδόσθαι scripsimus auctoritatem Codicis B sequuti, et quia h. l. tempus historicum melius videbatur. Porro particulam ἂν, quae ante δοθέντος erat, cum Reiskio ejecimus. Cum nostro praeterea loco cf. Scholia ab A. Mongiovanno edita ad Homer. Il. A. p. 101., Pausan. in Attic. c. 38., Porphyr. de Abst. L. II. §. 6., Dionys. Hal. A. II, 25. et praesertim Heynii Opuscul. Academic. Vol. I. p. 382.

Cap. LXX.

1) ταυρείαν.) Libri nostri habebant: ταυρίαν, quod mutavi in ταυρείαν scil. δοράν. Huc praeterea Eutrop. de Tarquinio Superbo loquens: *Iste primus excogitavit vincula, TAUREAS FUSTES, latomias, carceres.*

2) Ταύρεια δὲ τοῖς ἐν χειμῶνι —) Sic edidi certissima coniectura ductus. Nam vulgata lectio: Τοῖς δὲ ἐν χειμ., vitiosa est; quia aliquod animal desideratur χειμῶνι ὁμοίωμον. Ac Casaubonus quidem legendum esse coniecit: τὰ δὲ αἴγεια τοῖς etc. vid. Rigalt. ad h. l. Sed meam emendationem Casauboni coniecturā veriorem esse puto. Ut enim infra L. II. c. 12. Artemidorus de bubus loquitur et statim post de tauris: sic in nostro loco de carnibus bubulis et statim post de carnibus taureis; et ut illic tauri *(viventes)* mare tempestuosum navigantibus significant ac pericula: ita hic tauri *(mactati)* mare commotum navigantibus significant ac periculorum dissolutionem. Adde etiam, quod post ταυρείαν excidere ταύρεια facillime potuit. Hic praeterea locus item corruptus in Cod. B, qui pro: τὴν ταυρείαν. Ταύρεια δὲ τοῖς ἐν, habet: τὴν ταυρίαν δὲ αἱ περὶ (tribus punctis superpositis) ἐ δὲ τοῖς ἐν.

3) — χαῖρος) Huc Porphyrius de Abst. ab esu anim. L. I. §. 14.: οὐδὲ γάρ ἐστι χρήσιμον πρὸς ἄλλό τι ὗς ἢ πρὸς βρῶσιν. et idem Porphyr. L. III. 20.: ἡ δὲ ὗς γέγονε πρὸς τὸ σφαγῆναι καὶ καταβρωθῆναι. ad quos locos v. Iac. de Rhoer. Eodem modo, quo Porphyrius, et alii multi veteres de sue iudicant. Itaque veteribus ignota fuisse videtur utilitas ea, quam sues adferunt tanquam instrumenta purgatoria acris; quum multas res devorent, quae alioquin eum odoribus tabificis inficerent. Nisi forte Seneca ille indagator naturae de hac utilitate loquutus est.

4) μετὰ πρ.) Asteriscum post μετὰ cum Reiskio delevi.

5) ἐπὶ — ὠμῶν κρεῶν.) Huc facit Porphyrius de Abst. ab es. an. L. I. p. 23. ed. Iac. de Rhoer: εἶναι μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ τὸ σαρκοφαγεῖν· παρὰ φύσιν δὲ τὸ ὠμοφαγεῖν. ad quem locum vide Rhoer.

6) — μέγα μετὰ τὸν ἐσθιόμενον παραμενεῖ) Ita cum Reiskio lego. Sententia plana est. Antea: μέγα τῶν ἐσθιομένων παραμένει.

7) ὄνασθαι —) Huc Epistol. ad Philemon. 20.: Ναὶ, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν κυρίῳ. ad quem locum vide et Wetsten.

8) ἢ παιδικῶν) Sic cum Reiskio legendum. Libri habebant: ἢ δικῶν.

9) ἄλλως) Sic pro ἄλλους legendum; et sic Rigaltius et Reisk. iam voluerunt.

10) ἀλιείας) Sic scribendum putavi; nam eodem modo etiam infra L. II. c. 14. reperitur; non, ut vulgo, ἁλίας.

Cap. LXXI.

1) Ταρίχη) Editum erat: Τάριχοι. Nos scripsimus: Ταρίχη, in neutro. Sic enim Attici. cf. Photii Μυριόβιβλ. ed. Hoeschel. p. 1589.

Cap. LXXII.

1) — ἐπινίκιος.) Huius placentae victorialis mentionem faciunt Pollux L. VI. Segm. 111. et 108., Athen. XIV. 14., Aristophan. Thesm. 100., ut alios omittam.

2) ὑποτριμμάτων) Sic scribendum uno vocabulo, non, ut antea, ὑπὸ τριμμάτων. De vocabulo ὑποτρίμματα videre licet Vales. ad Harpocration. ad vocabulum: Ἐνθύητα.

Cap. LXXIII.

1) — Ἔριδος.) Eris et eius pomum res notissima. Innuit pomum hoc non γλυκύ, sed ὀξὺ fuisse. Eo forsan respicit noster Artemidorus.

2) — στύφον.) Dioscorides L. I. c. 160. de cydoniis loquens: στεγνωτικὸν γὰρ καὶ στυπτικὸν γίνεται.

3) κατάσσεται) Rigaltius habet: πατάσσεται. Uterque Codex et Aldus: κατάσσεται, ut edidimus.

4) — εὐπαρύφων) Io. Tzetz. Schol. ad Hesiod. Ἔργ. κ. ἡμ. v. 1.: Ῥᾴδιον δὲ (υἱὸν) τῆς Εὐτέρπης, ὅτι τῶν πρὸς κόσμον καὶ ὡραιότητα σώματος στολισμῶν εὐπαρύφων εὑρετὴς ἐγεγόνει. Utuntur hac voce etiam Lucian. in Demonacte §. 15. et §. 41. in Somn. §. 16., Alciphron L. III. ep. 42., Aristaenet. L. I. ep. 27. Vide et Hesych. s. v. Εὐπάρυφα, et Albert. ad h. l.

5) ἐναργὲς) Ita cum Reiskio scripsimus. Postulat id sententia. In libris erat: ἐναγὲς.

6) — ἴδιαν) Cum hoc loco conferendus Wetsten. ad Marc. XI. 13. ad illa verba: καιρὸς σύκων.

7) Συκάζειν — παλαιοί.) Hinc sua descripsit Suidas. Ad nostrum praeterea locum pertinent Thucydid. I. 26.: τοὺς τε φεύγοντας ἐκέλευον κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς. ibique vide Duker. et Hesych.: Συκάζει. δοκιμάζει. συκοφαντεῖ. ἢ σῦκα τρώγει etc. ibiq. Albert.

8) ἡ φυκῆ) Sic legendum propter sententiam, non τῇ ψυχῇ, ut antea legebatur.

9) Ῥοαὶ — Ἐλευσῖνι λόγον.) De Agdistide eiusque fabula praeter locos a Rigaltio prolatos vide etiam Muratorii Nov. Thes. Inscr. T. I. ibique notam ad Inscr.:

ΜΗΤΡΙ ΘΕΩΝ ΑΓΓΙΣΤΕΙ ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΧΗΝ,

Poleni Suppl. Vol. IV. p. 841. sqq., Gronov. Thes. A. Gr. Vol. I. s. Titulo: Atys. et I. Meursii Eleusinia c. 25.

10) βερεκόκκια) Ita cum Reiskio scribendum. Antea erat: βερόκκια, quod in πραικόκια perperam emendat Rigaltius. Nam etsi apud Romanos ille fructus hoc modo, quo Rigaltius emendare voluit, appellabatur; atque etsi a Romanis Graeci illam appellationem acceperunt: certum est tamen Graecos Latinas voces ad graecam formam et sonum saepenumero deflexisse. Ex illo *praecocia (praecoca, praecoqua)* suum illud varie concinnarunt: modo: βερίκοκκα, βερίκωκα, βερύκοκκα, βερίκουκα; modo: βερέκοκκα; modo: βερικόκκια, βερεκόκκια; modo, ut alias variationes taceam, etiam: βρεκόκκια. Asteriscum praeterea delevi.

11) ὁ δὲ καρπός.) Cornarius vertit: *de fructu sane loquor.* Ex hoc Reiskius concludit illum pro ὁ δὲ legisse ὅ γε, et in hoc eum laudat. Sed particula δὲ bene habet ac significat, ut saepe apud Graecos: λέγω, *inquam.* Ergo melius vertendum: *fructus, inquam.* Nos dicimus: *ich meyne nämlich die Frucht.*

12) Ἀχράδες καὶ ὄχναι) Differunt haec. Ἀχράς, inquit Dioscorides L. I. c. 168., εἶδός ἐστιν ἀγρίου ἀπίου, βραδέως πεπαινομένη. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικωτέραν ἀπίου. Ὅθεν πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. Στύφει δὲ καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς. Ἡ δὲ ἐκ τοῦ ξύλου αὐτῶν τέφρα βοηθεῖ ἐναργῶς τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις. Φασὶ δέ τινες * ὅτι κἂν συνεψήσῃ τις ἀχράδας μύκησιν, ἀβλαβεῖς αὐτοὺς γίνεσθαι. Et porcis obiici solet pyri hoc genus. Aristotel. H. A. L. VIII. c. 6.: ἀχράσι πιαίνεται ὗς. Porro Ὄχνη, agrestis quidem pyrus, ac spinis etiam horrida, sed quae translata est et fructus fert pulchros et bonos. Hinc fit, ut nonnunquam pro pyro sativo accipiatur. Ut apud Homer. Od. VII. 120. ubi Alcinoi hortum describit.

Cap. LXXIV.

1) παραψίδες) Vulgo: παραψίδες, quod tuetur Rhoer in Otio Daventr. c. 14. ita scribens: *Rigalt. citat παροψίδα, eamque vocem e Suida illustrat. Retineo vulgatum, quod codices praeferunt, παραψίδα. Utroque ergo modo vox scribitur. Apud Latinos similiter, non modo paropsis, sed parapsis etiam exaratur. Immo parábsis quoque in antiquis codicibus effertur, qua de re Heins. ad Prudent. Psychomach. v. 532. Notat παροψὶς obsonium, seu cetivum etiam, quam quidem notionem Attici sermonis magistri damnant, sed immerito, ut recte notavit Hemsterh. ad Pollux. X. segm. 87. Addit Vir Cel.: „sed quod magis mirere, apud Suidam et Hesychium παραψίδες ἢ παροψίδες legitur, cum tamen apud Graecos de ista discrepantia nihil quidquam compertum habeam.“ Credebam, ut multa alia, ex hoc loco esse desumtum. Ut verum tamen fatear, apud Suidam non inveni. Hesychius autem expresse; quod nostram scripturam firmare potest.* Sed etsi ille vir graece doctissimus vulgatum defendit: attamen ei assentiri non possumus. Nostra enim scriptura, praeterquam quod alii multi scriptores eam habent, etiam in Nov. Test. invenitur, cuius oratio simillima Artemidoro. Ut ap. Matth. XXIII. 25.: τῆς παροψίδος. Adde, quod secundum derivationem aptius scribitur: παροψίς.

2) πρὸς τοὐναντίον) Sic Reisk. emendavit. Legebatur: πρὸς αὐτούς.

3) τὴν) Hunc articulum cum Reiskio posui. Mox post ὁ τρόπος ἢ et ante ἑστία scripsi articulum ἡ, eodem Reiskio praeeunte.

4) τριποδὰς) Huc faciunt Xenophon Anab. L. VII. c. 3. §. 10. in convivio Seuthae: τριπόδες εἰσηνέχθησαν πᾶσιν· αὐτοὶ δ' ὅσον εἶπον, κρεῶν μεστοὶ γενομένου, etc. et Iul.

Pollux L. X. Segm. 80.: Ἡ δὲ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεζα, καὶ τρίπους ἂν καλοῖτο.

5) ἐνηλάτων τὰ μὲν ἔσω ἰδίως —) Ita posuimus. Nam antea verba inversa erant: ἐ. τ. μ. ἔξω ἰ. τ. γ., τ. δ. ἔσω τ. ἄ., quod est contra morem. ΕΣΩ autem et ΕΞΩ facile commutari poterant et inverti. Quae paullo post sequuntur verba: οἱ τοῖχοι τῶν κλινῶν, idem significare nonnulli dicunt quod τὰ ἐνήλατα. At illa: οἱ τ. τ. κ., accipienda sunt de lectis *triclinialibus*, et haec: τ. ἐνήλ., de lectis *cubicularibus*. Porro pro κατὰ ταῦτα ante δὲ τοῖς ἐνηλάτοις correximus: κατὰ ταὐτὰ.

6) τραπεζοφόροι) Cornarius vertit: *fulcra mensae*, perperam. Illud enim vocabulum h. l. sumendum est non de fulcris mensarum, sed de mensis ipsis, idque de iis, in quibus vasa potoria reponuntur, et de quibus Pollux L. X. Segm. 69. haec scribit: Ἔξεστι δὲ τὴν τράπεζαν, ἐφ' ᾗ τὰ ἐκπώματα κατάκειται, τετράπουν τε τράπεζαν εἰπεῖν, καὶ μονόπουν· καὶ εἴ τις βούλοιτο φιλοτιμεῖσθαι πρὸς τὴν καινότητιτε τῆς χρήσεως, τραπεζοφόρον· οὐκ ἐπὶ τούτου μὲν γὰρ εὗρον τοὔνομα ἐν ταῖς Ἀριστοφάνους Γεωργοῖς· ἐπεὶ δ' οὖν εἴρηται ὁ τραπεζοφόρος, ἔστι καταχρῆσθαι τῷ ὀνόματι ἐκεῖ ᾗτινι ἐπὶ τοῦ τὴν τράπεζαν φέροντας, ᾗ ἐπῆσαν τοῖς ἄρχουσιν αἱ μυῤῥίναι. Itaque in nostro loco potius scribendum: τραπεζοφόρα. Nos dicimus: *Kredenztische*.

7) Ὁμοίως) Hoc dedit Cod. B. Antea: ὁμοῖον, minus bene.

8) προσκησσόμενα) Pro vulgato προσκτησσόμενα Codicis B auctoritatem sequutus scripsi προσκησσοῦμενα, ut aptius, propter vocabulum, quod antecedit: ἀγκῶνες, quod h. l. significat: *brachia sellae*. Itaque hunc locum sic verto: *Brachia sellae autem et omnia, quae alicui supellectili adpanguntur, ornamentum vitae significant.* Eodem modo Latini: *ancones*. et Cael. Aurelian. Morbor. Chronic. II. 1. 46.

9) παλλακίδας) Sic scribendum duobus λλ. In omnibus libris erat παλακίδας.

10) ἀναγνόντας παρ' αὐτῶν) Particulam καὶ, quae ante παρ' erat, expunxi, ut ineptam.

Cap. LXXVI.

1) — ὁμῶ, τῇ γαστρὶ τὴν ἀποφορὰν ἀποδῶσι) Pro τῇ ἀρχῇ nos cum Rigaltio scripsimus: τῇ γαστρὶ. Vertendum est: *quoniam non prius saltant, quam ventri exactori, et domino praefracto atque indomito reditum exsolverint.* Nobis consentit et Iul. Caes. Bulenger. de Theatro L. I. c. 51.: de Pantomimicis et aliis saltationibus. Qui tamen verba, quae proxime sequuntur, ita profert: τότε καὶ ἀρχοῦνται, καὶ ἄπλοῦνται τὰ σώματα.

2) ἵνα διανεύσῃ, ὅσα βούλεται σημαίνειν) Pro σημαίνειν Cod. B habet: σημάνει. Et pro διανεύσῃ cum Reiskio scripsi: διανεύσῃ. Ceterum verba, quae proxime antecedunt, hoc modo intelligenda: Puerum saltantem, id est, Pantomimum, videre, eum et surdum et mutum fore significat. Cf. Octav. Ferrar. de Pantomimis et Mimis VIII., Oudend. ad Appulei. Metam. L. VI. pag. 427. et seq. ad verba: *Venus suavi Musicae suppari gressu formosa saltavit.*, Dempster. ad Rosin. Ant. Rom. L. V. c. 29. p. 371., C. Barth. ad Claudian. 309. p. 177. ad verba: *Qui Nutu Manibusque Loquax.* et Commentatores ad Petronii Superioris Satyrici Fragm.: Albutia. ad verba: *Manu puer loquaci.*

3) οὔτε πλουσίᾳ) Vulgatum οὐ cum Reiskio in οὔτε mutavi, quia statim οὔτε sequitur. Verba, quae paullo ante praecedunt: βασιλικὰ μὲν πρόσωπα μιμεῖται etc., sunt de Pyladea saltatione intelligenda. Cf. Commentatores ad Petronii Satyric. c. 80. ad verba: *Grex agit in scena mimum* etc., Nicolai Calliachii de Ludis Scenicis Mi-

morum et Pantomimorum Syntagma Posthumum etc. pag. 94., Io. Baptista Casalius de Tragoedia et Comoedia Cap. II., Iul. Caes. Bulenger. de Theatro L. I. c. 51. et Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. V. c. 29. p. 371., ut alios omittam.

4) — χειρῶν ἔκτασιν) Huc faciunt Evang. Ioann. c. 21. v. 18.: — ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου etc. et Arrian. Epictet. III. 26.: ἵν' ἐν τῷ βαλανείῳ ἐκδυόμενος καὶ ἐκτείνας σεαυτὸν, ὡς οἱ ἱστανόμενοι, τρίβῃ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. Cum nostro praeterea loco cf. Plaut. Pers. V. 2. 72. sq. et Mil. Glor. II. 4. 6. aliosque complures.

5) τροχοπαικτεῖν δέ, ἢ μαχαίρας περιδινεῖσθαι ἢ ἐκκυβιστᾶν) Pro τροχοπεκτεῖν scripsi: τροχοπαικτεῖν. Pro μαχαίρας legi vult Reiskius: μαχαίραις in dativo, et sic tacite emendat etiam Io. Meursius de Saltationibus Veterum sub: Κυβίστησις. Ego retinui vulgatam, quam omnes libri habent; sive accusativus absolutus, sive supplendum: κατὰ. Nam et περιδινεῖσθαι et ἐκκυβιστᾶν referendum est ad μαχαίρας. Huc praeterea pertinent Xenophon in Sympos. c. II. §§. 11. et 14.; idem Xenoph. in Memorabilibus Socratis (melius: *in Commentariis Socratis;* ἀπομνημονεύματα enim sunt *Commentarii.*) I. 3, 9.; Athenaeus L. IV.: θαυματουργοὶ γυναῖκες εἰς ξίφη κυβιστῶσαι, *mulieres praestigiatrices in caput se provolventes per erectos pugionum mucrones.;* Pollux L. IV. c. 14.: καὶ μὲν τραγικῆς ὀρχήσεως τὰ σχήματα σιμή, καλαθίσκος, χεὶρ καταπρανής, κυβιστήσεις. Mirabilis huius saltationis mentio fit iam apud Homer. Iliad. 18. 604. sq. et Odyss. 4. 18. sq. Qui tamen locus posterior, ut opinor, illuc non pertinet. Ceterum conf. cum nostro loco praeter Meurs. l. c. et Bulenger. de Theatro L. I. c. 37. inprimis illud Commentariolum Epistolare, quod sic inscribitur: *Paulli M. Paciaudii Cl. Reg. Presbyteri Historici Ordinis Hierosolymitani De Athletarum* Κυβιστήσει *in Palaestra Graecorum. Romae*

1756. in 4. 33 P., ubi p. 19. noster quoque locus profertur: *Nihilominus*, inquit, *illud Artemidoro non ego facile assentiar: ἐκκοβιστῶν εἰς τὰς μαχαίρας τοῖς μὲν ἔθος ἔχουσιν οὐ πονηρόν, in caput desaltare per enses his, quibus est mos, non laboriosum; nam etsi usu, atque exercitatione difficultas laborque imminueretur, gravi tamen contentione ac periculo ea saltatio vacare minime poterat.* De Germanis veteribus scribit Tacit. de Morib. Germ. §. 24. hoc modo: *Genus spectaculorum unum, atque in omni coetu idem. Nudi iuvenes, quibus id ludicrum est, inter gladios atque infestas frameas saltu se iaciunt.*

6) ἄλλων) Ita legendum pro μᾶλλον.

7) Μιμολόγοι δὲ καὶ ἅπαντες οἱ γελωτοποιοί) Vulgo: Μιμολόγοις δὲ καὶ ἅπασι τοῖς γελωτοποιοῖς, plane inepte. Nos Codicem B sequuti sumus, in quo tamen articulus: οἱ, deest.

8) Ἄιδειν ἐν ὁδῷ — ὑποζυγίῳ) Pro edito ὑποζυγίᾳ cum utroque Codice MS. scripsi: ὑποζυγίῳ. Illud ᾄδειν ἐν ὁδῷ autem est: *canere in via extra urbem.*

9) Ἄιδειν δὲ ἐν βαλανείῳ) Conf. Is. Casaubon. ad Theophrasti Charact. c. 4.: Περὶ Ἀγροικίας, ad illa verba: καὶ ἐν βαλανείῳ δὲ ᾄσαι.

Cap. LXXVII.

1) — ἐξ ἀνθέων) Pollux L. VI. Segm. 106.: Τὰ δὲ ἐν τοῖς στεφάνοις ἄνθη: ῥόδα, ἴα, κρίνα, σισύμβρια, ἀνεμῶναι, ἔρπυλος, κρόκος, ὑάκινθος, ἐλίχρυσος, ἡμεροκαλλὲς, ἐλένιον, θρυαλλὶς, ἄνθρισκος, νάρκισσος, μιλίλωτον, ἀνθεμὶς, παρθενὶς, καὶ τ' ἄλλα, ὅσα τοῖς ὀφθαλμοῖς τέρψιν, ἢ ῥισὶν ἡδεῖαν ὄσφρησιν ἔχει.

2) ναρκίσσων) Sic pro ναρκίσῳ scripsi, et sic quoque Reisk. voluit.

3) βλέπωνται, διὰ τὴν ἱστορίαν; μάλιστα δὲ τοῖς) Ita cum Reiskio legendum. Antea perperam legebatur: βλέπωνται. μάλιστα δὲ διὰ τὴν ἱστορίαν. μάλιστα τοῖς —.

4) πορφυροῦν — θάνατον) Huc pertinet De Sainte-Croix Recherches sur les Mysteres du Paganisme. Sect. IV. Article IV. p. 175. sq.: *Les Eumolpides et les autres Prêtres d' Eleusis prononcerent leurs imprécations contre Alcibiade, en se tournant du côté du couchant, et en relevant leurs robes de pourpre (Lys. contr. Andoc. p. 107.). On étoit obligé de s'en servir toutes les fois qu'on sacrifioit aux Euménides (Aeschyl. Eumen. v. 1036.). La laine teinte en cette couleur et cardée (S. Epiph. adv. Haeres. p. 1092.), devoit être également usitée dans les sacrifices préparatoires aux mysteres: il en étoit fait mention par Théodore Panage, à l'occasion des Céryces (Etym. Magn. in v. Ἡμεροπαλλές.). Les lits des initiés, pendant la célébration de cette fête, étoient entourés de bandelettes de la même couleur (Plut. vit. Phoc. T. IV. p. 203.), qui étoit, suivant Homere (Iliad. V. 83., XVI. 334., XX. 477.), celle de la mort, avec laquelle Artemidore prétend que le pourpre avoit un singulier rapport. Ceux, qui avoient vécu pieusement, devoient habiter aux enfers dans des prés émaillés de roses pourprées (Plut. de occult. vivend. T. II. p. 1030.). Les Anciens répandoient sur les tombeaux d' autres fleurs de la même couleur (Virg. Aen. VI. 884.), ainsi que de celle de safran (Iuvenal. Sat. VII. v. 308.).* etc. Vide etiam Nostrum L. II. c. 3.: Πορφυρᾶ δὲ ἐσθὴς —. et Clem. Alexandr. Paedagog. L. II. c. 10.

5) κατὰ μὲν τὸν καιρὸν) Pro παρὰ cum Cornario et Reiskio lego κατὰ.

6) νοσούντων καὶ τῶν λανθάνειν πειρωμένων) Ita correxi, et eodem modo corrigi voluisse Reiskium video. In libris erat: νοσ. κ. τοῦ λανθάνειν πειρωμένου,

7) ὅπου δὲ) Particulam δὲ pro γε posui propter antecedens μὲν post κατὰ et ante τὸν καιρὸν.

8) μέχρι

8) μέχρι παντὸς ὁ ἀμάραντος) Ita correxit Reiskius. Postulat id sententia. Asteriscum post παντὸς delevi. Antea legebatur: μ. παντὸς ἀμαράντους —.

9) ἢ γὰρ νεκροῖς) Vulgo: ἱεροῖς. Cod. B habet: νευροῖς, quod mutavi in νεκροῖς. Nam νεκροὶ et θεοὶ et paullo post ἄνθρωποι optime inter se opponuntur. Ἄνθρωπον enim Graeci appellarunt, quod sursum spectet. Conf. Lactant. Divin. Institut. L. II. de Origine Erroris. c. 1. T. I. p. 115. edit. du Fresne. Νεκροὶ autem sunt ἥρωες, quod mihi aliquando in mentem venit pro vulgata ἱεροὶ. Ceterum meminere στεφάνων ἀμαραντίνων etiam Philostrat. Heroic. p. 741. et Tibull. III. 4. 33, ut alios missos faciam.

10) — ἀναβάλλονται τὰ πράγματα) Reiskius legit: ἀναβάλλουσι: in quo non sum eum sequutus. Quod autem idem statim post, articulum τὰ, inseruit, in eo sum eum sequutus. *Monuisse* praeterea hic *liceat*, ut Spanhemii (de Usu et Praestant. Num. T. I. p. 162.) verbis utar, *SPEM in Nummis, non herbam trifolii, ut existimabat Ant. Augustinus Dialog. II., sed revera lilium, ut monuerunt alii, opportuniori symbolo praeferre; quod ex monumentis plasticis Romae nuper cum eodem illo SPEI habitu effossis, certo mihi demum licuit. Unde lucem quoque mutuatur Artemidorus, eamque vicissim commodat his nummis, qui coronas ex Liliis plexas, ut certum rem in spes differendi ac prolatandi augurium notat.* etc.

11) Συσυμβρίου δὲ, καὶ ἀμαράκου φρυγίου, καὶ λαπάθου, καὶ ἰλ.) Adiectivum φρυγίου, quod antea post λαπάθου scriptum erat, huc retraxi post ἀμαράκου. Cf. Rigalt. ad h. l.

12) — ῥοδοδάφνης κηπωροῖς καὶ γεωργοῖς — ἀγαθόν) Recte; nam *nonnulli*, ut Palladius de R. R. L. I. c. 35. dicit, *rhododaphnes foliis aditus eorum* (scil.: murium) *claudunt, qui rosis his, dum in exitu nituntur, intereunt.* Idem dicitur in Geoponic. L. XIII. c. 5., ubi περὶ μυῶν

ἀρουραίων Apuleii Fragmentum invenitur. Verba, quae huc faciunt, haec sunt: Οἱ δὲ κατὰ Βιθυνίαν ἔμπειροι ῥοδοδάφνης φύλλα εἰς τὰς ὀπὰς ἐμφράττουσιν, ὥςτε αὐτοὺς ἐξιέναι σπεύδοντας τοῖς ὀδοῦσιν ἅπτεσθαι. Ἁπτόμενοι γὰρ διαφθείρονται. Et Plinius paullo uberius L. VI. c. 20.: *Rhododendron, ut nomine apparet, a Graecis venit: alii Nerion vocarunt, alii Rhododaphnen; sempiternum fronde, rosae similitudine, caulibus fruticosum. Iumentis caprisque et ovibus venenum est.* etc. Statim post addit noster Artemidorus: τοῖς δὲ ἄλλοις μόχθους σημαίνει. Hinc lux afferenda est Galeno in Admonition. ad litteras liberales addiscendas c. 6. de Athletis: ῥοδοδάφναις τὰ νῶτα διακναίονται. Nimirum athletarum terga rhododaphnes foliis tanquam strigile defricabantur, ut a sordibus palaestrae unctione et pulverea volutatione collectis nitidiora comparerent. Ceterum conf. cum hoc loco infra L. II. c. 25., ubi Artemidorus dicit, rhododaphne refectionem significari.

13) — τὸ ἐπίθυμον καὶ τὸ μελίλωτον — ἰατρῶν; τούτοις γάρ ἐστιν ἀγαθά.) Ex Codice B huc deduxi ἐστιν, et, ut video, Reiskius quoque id voluit. Antea legebatur: ἔνεστιν, quod minus placet. Ad nostrum praeterea locum faciunt Dioscorid. IV. 179.: ἐπίθυμον θύμου ἐστὶν ἄνθος τοῦ σκληροτέρου καὶ θύμβρᾳ ἐοικότος. — πινόμενον δὲ σὺν μέλιτι κάτω καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν μέλαιναν., Aëtius L. I.: Ἐπίθυμον κατὰ πάντα ἰσχυρότερόν ἐστι τῆς θύμου δυνάμεως, ξηραῖνον καὶ θερμαῖνον κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, καθαίρει δὲ τὸν μελαγχολικὸν χυμόν., Ruf. Ephes. de medic. purg. p. 17.: συμφέρει δὲ ἐπίθυμον τοῖς φυσώδεσι καὶ ὑποχονδριακοῖς. et idem Dioscorid. III. 48.: Μελίλωτος, κράτιστος ὁ Ἀττικὸς καὶ ὁ ἐν Κυζίκῳ, καὶ ὁ ἐν Χαλκηδόνι γεννώμενος· κροκίζων καὶ εὐώδης. —. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικήν, μαλακτικὴν πάσης φλεγμονῆς, μάλιστα δὲ τῆς περὶ ὀφθαλμοὺς, καὶ μήτραν, καὶ δακτύλιον, καὶ διδύμους, μετὰ γλυκέος ἑψηθεὶς καὶ καταπλασθείς· etc.

8) μέχρι παντὸς ὁ ἀμάραντος) Ita correxit Reiskius. Postulat id sententia. Asteriscum post παντὸς delevi. Antea legebatur: μ. παντὸς ἀμαράντους —.

9) ἡ γὰρ νεκροῖς) Vulgo: ἱεροῖς. Cod. B habet: νευροῖς, quod mutavi in νεκροῖς. Nam νεκροὶ et θεοὶ et paullo post ἄνθρωποι optime inter se opponuntur. Ἄνθρωπον enim Graeci appellarunt, quod sursum spectet. Conf. Lactant. Divin. Institut. L. II. de Origine Erroris. c. 1. T. I. p. 115. edit. du Fresne. Νεκροὶ autem sunt ἥρωες, quod mihi aliquando in mentem venit pro vulgata ἱεροὶ. Ceterum meminere στεφάνων ἀμαραντίνων etiam Philostrat. Heroic. p. 741. et Tibull. III. 4. 33, ut alios missos faciam.

10) — ἀναβάλλονται τὰ πράγματα) Reiskius legit: ἀναβάλλουσι: in quo non sum eum sequutus. Quod autem idem statim post, articulum τὰ, inseruit, in eo sum eum sequutus. *Monuisse* praeterea hic *liceat*, ut Spanhemii (de Usu et Praestant. Num. T. I. p. 162.) verbis utar, *SPEM in Nummis, non herbam trifolii, ut existimabat Ant. Augustinus Dialog. II., sed revera lilium, ut monuerunt alii, opportuniori symbolo praeferre; quod ex monumentis plasticis Romae nuper cum eodem illo SPEI habitu effossis, certo mihi demum licuit. Unde lucem quoque mutuatur Artemidorus, eamque vicissim commodat his nummis, qui coronas ex Liliis plexas, ut certum rem in spes differendi ac prolatandi augurium notat.* etc.

11) Σισυμβρίου δὲ, καὶ ἀμαράκου φρυγίου, καὶ λαπάθου, καὶ ἁλ.) Adiectivum φρυγίου, quod antea post λαπάθου scriptum erat, huc retraxi post ἀμαράκου. Cf. Rigalt. ad h. l.

12) — ῥοδοδάφνης κηπωρικῆς καὶ γεωργικῆς — ἀγαθόν) Recte; nam *nonnulli*, ut Palladius de R. R. L. I. c. 35. dicit, *rhododaphnes foliis aditus eorum* (scil.: murium) *claudunt, qui rosis his, dum in exitu nituntur, intereunt.* Idem dicitur in Geoponic. L. XIII. c. 5., ubi περὶ μυῶν

reur Constance, dénotent les trois fils de Constantin." Cum nostro loco conf. omnino et. Geoponic. X. 4.

16 — ἄρχειν δεμομένους) Sic legendum. In Rigaltii edit. perperam impressum erat: δεσμένους.

17) ἀνδόξους) Ita exhibet Cod. B, quem sequutus sum. Antea: ἀκρόρους, mendose. Cornar. vertit. *intrepidos*, tanquam in exemplo eius scriptum fuisset: ἀφόβους.

18) δοκῶσιν) Ita correxi pro δοκοῦσιν. Nam dependet a particula, quae praecedit: ὅταν.

19) ὁ μυρσίνης — θεαῖς τὸ φυτόν) Profert hunc locum Iosephus Lanzonus de Coronis et Unguentis. §. XII., ubi haec leguntur: *Amaracus nil aliud est quam maiorana, ut habetur ex Matthiolo, Mizzaldo, Carolo Stephano, aliisque huiusmodi Scriptoribus, et haec cum Dioscoride, Theophrasto, Diocle, et Plinio nihil a sampsycho differt: quamvis Galenus et Paulus Aegineta aperte amaracum a sampsycho distinguant. Sed nihil haec ad rem nostram: clarum enim est per allegatum Pollucem, Naucratiten coronam ex maiorana compositam fuisse; et per Athenaeum ex myrto planta Veneri sacra; atque item Cereri, iuxta Artemidorum L. I. ubi narrat myrti significationes per somnium: „Myrtea vero eadem quae oleacea significat; verum agricolis commoda propter Cererem, et mulieribus propter Venerem: est autem* (melius: enim) *communis utrique Deae haec planta.“ Ex illa vero subita myrti apparitione in navi Polycharmi, myrteam fuisse Naucratiten coronam magis affirmari potest: ast quia myrto superaddita fuit rosa, ut lubet Athenaeo, maioranam quoque copiose in eadem corona intextam fuisse haud incredibile est. Quapropter et Pollucem et alios plures Auctores, de quibus Athenaeus, ex magna fragrantia amaracum, seu maioranam, in coronis fuisse, arbitrasse credendum est, eo magis, quod Dioscorides maioranam coronamentis aptam testa-*

14) Σελίνων — στέφανος οὗτος) Asteriscum post ὑδρωπιάσαντας delevi. Ceterum huc faciunt praeter locos a' Rigaltio prolatos etiam Eustath. ad Homer. Iliad. II. 283.: Σέλινον γὰρ σύγκειται ἀπὸ τοῦ σεύεσθαι ἔλει, ἤγουν ὁρμᾶσθαι, καὶ αὔξεσθαι ἐν διύγρῳ τόπῳ., Michael. Apostol. Proverb. Centur. XVII. Prov. 30.: Σελίνου στέφανος πένθιμος) Τὸ γὰρ σέλινον πένθεσι προσήκει· ὡς ἔφη Δοῦρις ἐν τῷ Περὶ αἰώνων. et Hesych.: Σελίνου στέφανος πένθει προσήκων. διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ Ἰσθμικῷ ἀγῶνι στεφάνῳ ἐχρήσαντο αὐτῷ.

15) υἱὸν μὲν ὁ φοῖνιξ) Huc Spanhem. de Praest. et Us. Num. T. I. p. 336.: „— Horat. L. I. Od. 1.: — *Palmaque nobilis Terrarum dominos evehit ad deos.* Plinius (X. 63.) autem alicubi: *Messalina Claudii Caesaris coniux. Regalem existimans Palmam* etc. Quin valde adposite hanc in rem Artemidorus alicubi auctor est, Principum liberos per *ramos Palmarum* designari. Unde certe haud male collegisse videtur Tristanus, signatos in quodam Constantii nummo tres Palmae ramos denotare tres Magni Constantini filios.“ Et Catalogue de quelques Medailles recueillies par Shaw en Afrique, et qui semblent avoir été frappées dans ce Pais-là.:

„No. XV.: Celle-ci porte pareillement d'un côté, une Tête ceinte d'un diadème avec une barbe, qui avance et qui se termine en pointe, comme sur la Médaille precédente: les cheveux sont frisés ou bouclés.

De l'autre, on voit un Cheval, qui galope, et derriere lui un rameau de Palme.

Ce rameau de Palme peut désigner quelque victoire remportée sur les ennemis, ou bien le jeune *Iuba*, supposé que la Médaille ait été frappée sous son Pere; car Artemidore dit, que les Enfans des Princes sont désignés par des rameaux de palme: d' où il semble, que Tristan n'a pas mal conclu, que les trois rameaux de palme, que l'on voit sur une Médaille de l' Empe-

reur Constance, dénotent les trois fils de Constantin." Cum nostro loco conf. omnino et. Geoponic. X. 4.

16 — ἄρχειν δεμομένους) Sic legendum. In Rigaltii edit. perperam impressum erat: δεμμένους.

17) ἐνδόξους) Ita exhibet Cod. B, quem sequutus sum. Antea: ἀτρέους, mendose. Cornar. vertit. *intrepidos*, tanquam in exemplo eius scriptum fuisset: ἀφόβους.

18) δευῶσιν) Ita correxi pro δευοῦσιν. Nam dependet a particula, quae praecedit: ὅταν.

19) ὁ μυρσίνης — θεαῖς τὸ φυτόν) Profert hunc locum Iosephus Lanzonus de Coronis et Unguentis. §. XII., ubi haec leguntur: *Amaracus nil aliud est quam maiorana, ut habetur ex Matthiolo, Mizzaldo, Carolo Stephano, aliisque huiusmodi Scriptoribus, et haec cum Dioscoride, Theophrasto, Diocle, et Plinio nihil a sampsycho differt: quamvis Galenus et Paulus Aegineta aperte amaracum a sampsycho distinguant. Sed nihil haec ad rem nostram: clarum enim est per allegatum Pollucem, Naucratiten coronam ex maiorana compositam fuisse; et per Athenaeum ex myrto planta Veneri sacra; atque item Cereri, iuxta Artemidorum L. I. ubi narrat myrti significationes per somnium: „Myrtea vero eadem quae oleacea significat; verum agricolis commoda propter Cererem, et mulieribus propter Venerem: est autem* (melius: enim) *communis utrique Deae haec planta.“ Ex illa vero subita myrti apparitione in navi Polycharmi, myrteam fuisse Naucratiten coronam magis affirmari potest: ast quia myrto superaddita fuit rosa, ut lubet Athenaeo, maioranam quoque copiose in eadem corona intextam fuisse haud incredibile est. Quapropter et Pollucem et alios plures Auctores, de quibus Athenaeus, ex magna fragrantia amaracum, seu maioranam, in coronis fuisse, arbitrasse credendum est, eo magis, quod Dioscorides maioranam coronamentis aptam testa-*

Ποὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος· καὶ ὁ ᾅδης ἀκολουθεῖ μετ' αὐτοῦ· etc. ad quem locum vide Commentatores. Eodem significatu dicitur ὕπωχρος. et ὠχρὸς Luciano in L.: Contemplantes, pag. 503 et sq. edit. Hemsterh. Ὠχρὸς autem, ut Galenus de Sanitate tuenda L. V. c. 5. dicit, est ἐν τῷ μέσῳ καθεστὼς ξανθοῦ τε καὶ λευκοῦ.

25) Καὶ τὰ κρυπτὰ) Articulum τὰ cum Reiskio inserui.

26) διὰ ταὐτὰ) Ita correxi pro διὰ ταῦτα.

Cap. LXXVIII.

1) Πρῶτον μὲν οὖν) Hoc οὖν a me ex Cod. B adiectum est. Et initio huius cap. post συνουσίας et ante ἀφροδισίων particulam καὶ inserui.

2) — τὰς ἡδονὰς ποριζεται) Verbum ποριζεται ex Cod. B in textum recepi pro vulgato πορεύεται, quod minus placet.

3) ἐπὶ καταυρίοις) Sic scribendum est. Nam antea legebatur: ἐπὶ καυστηρίοις, mendose; quamvis hoc tueantur Reiskius, et Burmannus in Antholog. Latin. L. II. Epigr. 246. in Lucium, vers. 27. ad illa verba: *Neque in culinam.* Sic enim posterior scribit: *Nimirum sentit Artemidorus eas, quas Catullus ait in sepulcretis, aut in ustrinis ipso rapere e rogo coenam.* Καταγεῖα, καταύρια veteres vocabant *lupanaria*, et *meretrices* καταυρίδας vel καταυράδας. Hesych.: καταυρίοις, οἴκοις, ἐφ' ὧν αἱ ἑταῖραι ἐκαθέζοντο, ὅθεν καὶ τὴν πόρνην καταυράδα ἔλεγον. Vox haec usurpata Aristophani Equit. 1285. Vide etiam Polluc. L. VI. Segm. 188.

4) κατὰ λόγον γε) Hoc bene habet. Asteriscum post κατὰ delevi. Pro γε Cod. A et Aldus habent: τε.

5) Κοινὸς γὰρ ὁ τόπος οὗτος, καλεῖται) Hinc Arellii Fusci verba explicabuntur apud Senecam Controv. II.: *Meretrix vocata es, in communi loco stetisti, superpositus est cellae tuae titulus, venientes recepisti.* Ad nostrum locum facit etiam Plaut. Casin. Prolog. v. 18 et sq.:

Ea tempestate flos Poetarum fuit,
Qui nunc abierunt hinc in communem locum.

Quintilian. Declamat. 15. vocat: *tristissimam stationem.* Idem Decl. 14. docet, quare sint inventae meretrices. Solon autem primus instituit lupanaria, ut est apud Harpocrationem. Conf. cum nostro loco etiam Arnobium adv. Gent. L. II. p. 73. edit. Lugd. B. ibique Desid. Heraldum ad illa verba: *Virilitatem sui populo publicarent.*; Taubmann. ad Plaut. Curcul. Act. I. Sc. 1. v. 35. ad verba: *publica via.*; Petri Wesseling. Observat. L. I. c. 18. et Io. Meurs. de Funere cap. 40.

6) κοινὸν αἱ γυναῖκες) Uterque Codex et Aldus habent: κοιναὶ, ex quo nostrum formavimus: κοινὸν αἱ. Asteriscum post κοινὸν et ante γυναῖκες delevi.

7) Ἀγαθαὶ δὲ καὶ αἱ ἐπὶ ἐργαστηρίων — δεχόμεναι ἐμπολὰς) Articulum αἱ post καὶ cum Reiskio inserui. Ad hunc locum nostrum pertinet Plaut. Asinar. Act. III. Sc. 1. v. 8. et sq.:

— Phil.: mater, is quaestu' est mihi.
Lingua poscit, corpus quaerit, animus orat, res monet.

Ceterum conf. Casaubon. ad Sueton. T. I. p. 680. edit. Burmanni., Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. IV. p. 147. ed. Lugd. B. ad illa verba: *Cuius fuerit conditionis Venus, cuius operae, cuius quaestus.* et Meibom. Commentar. in Iusiurand. Hippocratis p. 173.

8) ἢ εἰδεχθής) Haec verba, quae in Rigaltii editione omissa erant, ex utroque Codice et Aldo in textum revocavi.

9) πράξεων καὶ τῶν συμβεβηκότων) Hoc συμβεβηκότων ex utroque Codice et Aldo in textum recepi. Particulam καὶ autem ego adieci et asteriscum ante τῶν delevi: et sic plana erit sententia. Rigaltius habebat: πράξεων * τῶν συμβεβηκυιῶν —.

10) πλείοσι καὶ πολυτ.) Locus hic bene se habet. Itaque asteriscum ante καὶ expunxi.

11) καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα) Ita cum Reiskio legendum. Antea libri habebant: καὶ τὸ περὶ σῶμα.

12) Οἷοις γ. τὸν ἐπὶ μοιχείᾳ ἁλόντα ὁ νόμος ὑπάγει) Pro vulgato ἐπάγει cum Cornario, qui vertit: *subiicit*, et Reiskio scripsi ὑπάγει. Ad nostrum locum faciunt Lucian de Morte Peregrini §. 9.: — ἐν Ἀρμενίᾳ μοιχεύων ἁλοὺς, μάλα πολλὰς πληγὰς ἔλαβε, καὶ τέλος κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμενος διέφυγε, ῥαφανίδι τὴν πυγὴν βεβυσμένος· etc. et Hesych.: τοὺς μοιχοὺς ταῖς ῥαφανίσιν ἤλαυνον κατὰ τὰς ἔδρας. Huic supplicio insuper addit depilationem et cineris calidi aspersionem Scholiast. Aristophan. ad Nub. v. 1079.:

Τί δ' ἢν ῥαφανιδωθῇ γε πεισθείς σοι, τέφρᾳ τε τιλθῇ?

Quocum conf. Commentatores ad Catull. Carm. XV. v. 17 — 19.:

Ah! tum te miserum, malique fati,
Quem attractis pedibus, patente porta,
Percurrent raphanique, mugilesque.

et Kuster. ad Suid. s. v. ῥαφανίς. Alias moechorum poenas commemorat Schefferus ad Aelian. V. H. XII. 12.

13) δούλην περαινεῖ) Ita correxit Reiskius. Antea legebatur: δ. περαίνει.

14) δέφειν) Sic scribendum, non, ut est in vulgatis, δεφεῖν. Philoxeni Gloss.: *Masturbat, manuturbat*, δέφει καὶ δέφεται. Ἔστι δὲ ῥῆμα κοινόν. Hoc verbum etiam Aristophani usurpatum. Et ὁ δεφόμενος, *masturbans sub pallio*: vide Augustin. de Civit. Dei XIV. 20. de Cynicis. Eodem significatu Noster paullo ante usurpat: χειραγωγεῖν

τὸ αἰδοῖον, pro quo alii: τρίβιον αἰδοῖον, et ἀναφλᾶν. Vid. Pollux. Onomast. L. II. Segm. 76., Lucian. de Morte Peregr. §. 17. Nescio, an hanc turpitudinem idem Lucian. in Asino tetigerit, ubi Palaestram libidinosam ancillam sic loquentem inducit: ἀλλ' ἤδη τὸ μέγα τοῦτο, καὶ καλὸν, τὸν ἄνθρωπον οἶδα ἔγωγε καὶ σφάττειν, καὶ δέφειν, καὶ κατακόπτειν.

15) τῶν ἐκείνου τέκνων) Mediam vocem reposui ex Cod. B. Ceteri libri habebant: οἰκείων.

16) Περὶ δὲ τῆς παρανόμου συνουσίας οὕτω κρίνειν) In Rigaltii editione a verbis: οὕτω κρίνειν, novum caput incipit, quod inscribitur: Περὶ τῆς παρανόμου συνουσίας. Nos sequimur utrumque Codicem et Aldum. Particulam δὲ autem ante τῆς ex Cod. B. inseruimus, ut responderet supra post πρῶτον particulae: μὲν.

17) διὰ τὸ φθείρεσθαι — ἄλεθρον.) Conf. I. Epist. ad Cor. III, 17. ibique Wetsten.

18) Ὁ μὲν γὰρ διὰ τὸ παιδικὸν — ἀλγεῖν, νοσήσει.) Theocrit. Idyll. V. vers. 41.:

Ἀλλ' ἐπύγιζόν τυ, τὺ δ' ΑΛΓΕΕΣ· αἱ δὲ χίμαιραι
Αἶδε κατεβλήχωντο, καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἐτρύπα.

Ad quem locum vide Toup. in Addendis in Theocritum.

19) ἐβρωμένου τὴν γν.) Pro ἐρωμένου scripsi ἐβρωμένου, ut iam Rigaltius ac Reiskius voluere. Asteriscum ante τὴν delevi.

20) οὐχ ὅτι γε τὸν ἑαυτοῦ υἱόν,) Sic praeclare emendavit Reiskius pro: οὐχ ὅτι γέγονεν αὐτοῦ υἱὸς, quod vix graecum.

21) εἰς διδασκάλου) Vulgo legebatur: εἰς διδασκάλους, quod recentioribus usurpatum. Nos ad atticam normam scripsimus: εἰς διδασκάλου, scil. φίλον. Gregor. Episcop. Corinth. περὶ τῶν Διαλέκτων §. XII. p. 19.: Ἀττικὸν. καὶ τὴν ἐν πρόθεσιν συντάσσειν μετὰ γενικῆς, οἷον ἐν ᾅδου. καὶ τὴν εἰς, οἷον εἰς μυσταγωγοῦ. καὶ οἴμαι καὶ ἐνταῦθα ἐλλειπεῖς εἶναι τὰς προθέσεις. λείπει γὰρ τῷ τόπῳ τοῦ ᾅδου, καὶ τὴν οἰκίαν τοῦ μυσταγωγοῦ.

Ad quae verba cf. Gisb. Koen. Reiskius quoque nobis consentit. Adde, quod paullo inferius simili modo reperitur; εἰς ἀνδρὸς πορεύσεται, non: εἰς ἄνδρα π.. De hac ellipsi notissima, si videtur, cf. Commentatores ad Lucian., de Somnio ibique ad Schol. ad illa verba: εἰς διδάσκαλον πέμπω., ad eund. Lucian. in Hermotim. c. 32. p. 827. ed. Hemsterh. ad verba: ἀπιτέον αὐτοῖς ἐς διδασκάλου., ad eund. Lucian. in Amor. §. 44. ad verba: εἰς μουσικοῦ., ad Philostrat. Vit. Apollon. Tyan. L. II. c. 27. extr. ad verba: ἐς τοῦ βασιλέως. et Duker. ad Thucydid. III. c. 106. Sed satis iam exemplorum dedit L. Bos de Ellips. in v. Οἶκος.

22) διὰ τὸ τὴν) Articulum τὸ inserui propter seq. infinitiv.: γίγνεσθαι.

23) εἰς ἔχθραν) Sic pro εἰς χώραν legendum, et sic Reiskius iam voluit. Respondet enim infra cap. seq. verbis: εἰς φιλίαν καταστήσεται. Ceterum verba, quae proxime sequuntur, profert Wetsten. ad Matth. V. 42. ad verbum: ἀποστραφῇς.

24) ἐντὸς δ' ἔτι τῶν) Vulgatam: δέ τι, mutavi in δ' ἔτι. Sensus verborum id postulat.

25) Ὅταν δ' ὥρᾳα γάμων) Pro δ' ὥρᾳ scripsi δ' ὡραία. Cod. B habet δωρεὰ, pro quo, ut quisque videt, δ' ὡραία corrigi debet.

26) οὕτως εἰς τὴν θυγατέρα ἀπουσιάσει.) Hinc sua sumsit Suidas in voc. Ἀπουσιάσει: ubi tamen pro ὁ δὲ ex Nostro corrigendum est: φύτως. Cum nostro loco cf. etiam Toup. Emendatt. in Suidam Vol. III. p. 37. et sq.

27) Πολλάκις δὲ οἱ πλ. — ἀπέθανεν ἐπὶ κληρονόμοις ταῖς θυγατράσι.) Sic interpungendum. Vulgo: πολλάκις δὲ οἱ πλουτοῦντες, καὶ παρὰ προσδοκίαν ἔδωκαν τι ταῖς θυγατράσι. Τοῦτον ἰδόντες τὸν ὄνειρον καὶ οἱ νοσοῦντες ἀπέθανον. Ἐπὶ κληρονόμοις ταῖς θυγατράσι. Cum hoc loco cf. infra L. V. S. 35., et Lucian. Dial. Mortuor. Zenophantae et Callidemidae p.

355. et sq. edit. Hemsterh., ibique not. ad verba: Ὑπισχνούμενος ἐπ' ἐμοὶ τεθνήξεσθαι; ubi locus noster hoc modo profertur: — Θυγατράσι. Τοῦτον ἰδόντες τὸν ὄνειρον οἱ νοσοῦντες ἀπέθανον ἐπὶ κλ. τ. θ., particula καὶ ante οἱ νοσοῦντες deleta; quo tamen non opus, modo interpungas, ut nos interpunximus.

Cap. LXXIX.

1) συμπλοκαὶ καὶ τὰ σχήματα) Particulam καὶ cum Reiskio inserui.

2) ζῶσαν ἔτι περαίνοι) Vulgatum ἐπιπεραίνοι cum Reiskio divise scripsi ac mutavi in ἔτι περαίνοι. Dicit quidem Hesych.: ἐπιπείρει. μοιχεύεται, ἢ μοιχεύει. ubi vide et Albert. Sed nostram lectionem veram esse cuique consensum verborum inspicienti patebit.

3) ἐπὶ τούτῳ) Sic scripsi pro ἐπὶ τούτων.

4) τεθνήξεται ἰδὼν τὸν ὄνειρον. Προστήσεται γὰρ τῆς μητρὸς) Verba: ἰδὼν τὸν ὄνειρον, Cod. B dat. Totum autem hunc locum sic intelligo ac germanice verto: *wenn aber der Vater eben krank ist; so wird er (der Vater) sterben, wenn der Sohn nämlich diesen Traum sieht; denn dieser wird alsdann der Mutter Sohn und Mann zugleich seyn.* Nec tamen dissimularim lectori, me suspicari sic ab Artemidoro scriptum esse: — τεθνήξεται, καὶ ὁ ἰδὼν τὸν ὄνειρον προστήσεται τῆς μητρὸς etc.

5) Τὸ δὲ ταύτῃ πλησιάζειν τί ἂν εἴη ἄλλο? ἢ τὸ μὴ σχολὴν ἔχειν, ἀλλ' —) Quae quin sincera lectio sit, nemo dubitare potest. Verba autem: Τὸ — πλησιάζειν, Cod. B dedit. Contra ἔχειν, quod in omnibus libris deest, ego posui in textu, ut scilicet hoc verbum iungatur cum σχολήν. Σχολὴν ἔχειν autem et alias noster Artemidorus loquitur. Antea sic legebatur: τὶ δὲ ταύτῃ πλησιάζοντι ἂν εἴη ἄλλο, ἢ τὸ μὴ * σχολὴν, ἀλλ' etc.

6) Ἀγαθὰν δὲ καὶ παντὶ δημαγωγῷ καὶ πολιτευτῇ etc.) Huc faciunt Herodot. VI. 107.: Τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισιστράτου ἐς τὸν Μαραθῶνα, τῆς παροιχομένης νυκτὸς ὄψιν ἰδὼν ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε: Ἐδόκεε ὁ Ἱππίης τῇ μητρὶ τῇ ἑωυτοῦ συνευνηθῆναι: συνεβάλετο ὧν ἐκ τοῦ ὀνείρου κατελθὼν ἐς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἀνασωσάμενος τὴν ἀρχὴν, τελευτήσειν ἐν τῇ ἑωυτοῦ γηραιός. etc., Dio Cass. L. XLI. T. I. p. 279. edit. Reimari: — τοῦτο δὲ ἐποίησεν, ἀμειβόμενος σφᾶς τῆς τοῦ ὀνείρου ὄψεως, δι' ἧς ἐνταῦθα, ὅτε ἐταμίευσε, συγγεγονέναι τῇ μητρὶ ἔδοξε: καὶ ἀπ' αὐτοῦ καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς μοναρχίας, ὥςπερ εἶπον, ἔλαβε. et Sueton. D. Iul. Caes. c. 8.: *Etiam confusum eum somnio proximae noctis (nam visus erat per quietem matri stuprum intulisse) coniectores ad amplissimam spem incitaverunt, arbitrium orbis terrarum portendi interpretantes: quando mater, quam subiectam sibi vidisset, non alia esset quam terra, quae omnium parens haberetur.* Quibuscum conf. Io. Meursii Pisistratus c. XIX. in Gronov. Thes. Ant. Gr. Vol. V. p. 1475 et sq.

7) Καὶ ὁ ἐχθρὸς) Articulum ὁ Cod. B dedit. Vulgo pro eo legebatur: εἰ.

8) καὶ γὰρ φιλότης καλ.) Hesychius: Φιλότης. φιλία, ἡ συνουσία. Ad quem locum vid. Albert. Et Homer. Iliad. II. 232.:

ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι.

9) οἰκείαν) Sic legendum, non, ut est in textu vulgato, οἰκίαν. Mox cum Reiskio scripsi: ὅταν γε, pro ὅταν δὲ. Postulat id sententia.

10) Καὶ εἴτις πενόμενος καὶ ἐν ἐνδείᾳ ὢν τῶν ἐπιτηδείων) Sic cum Reiskio lego. Libri habebant: καὶ εἴτις πενομένων καὶ ἐν ἐνδείᾳ ὄντων ἐπιτηδ.

11) οὐχὶ τοὺς νοσοῦντας) Articulum τοὺς adieci, quia necessarius mihi videbatur.

12) Τῆς τε γὰρ νεκρᾶς —: τὴν γῆν; καὶ οὐδὲ —) Sic lego atque interpungo. Particulam τε post Τῆς ex Cod. B

inserui, ut respondeat sequenti καὶ ante τὸ πλεῖστον. Porro particulam καὶ ante τὴν γῆν transtuli ante οὐδὲ et asteriscum post hoc delevi.

13) τί ἂν ἄλλο σημαίνοι?) Pro indicativo σημαίνει correximus: σημαίνοι in optativo. Sic enim supra eadem structura reperitur: τί ἂν εἴη ἄλλο?

14) τῇ γῆν πρίασθαι) Articulum τὴν ante γῆν delevi, ut ineptum.

15) μόνῳ κακόν; ὡς — καταβαλεῖ) Asteriscum post μόνῳ delevimus ac pro eo κακὸν inseruimus propter sententiam. Paullo post καταβάλλει mutavimus in futur. καταβαλεῖ, quia καρπίσει sequitur. Ceterum ad verba: καταβαλεῖ τὰ σπέρματα, conf. Epist. ad Hebr. XI. 11.

16) οἰκείαν) Sic pro οἰκίαν scripsimus, et sic quoque paullo post: εἰς τὴν οἰκείαν, pro ε. τ. οἰκίαν.

17) ἀλλ' ἐπὶ τῇ) Praepositionem ἐπὶ ex Cod. B adieci. Respondet enim antecedentibus verbis: ἐπὶ τῷ σώματι. Antea legebatur: ἀλλὰ τῇ —.

18) τὸν διέποντα) Reisk. coniicit deesse: τὸν βίον αὐτοῦ. Cornarius contra subaudit: τὰ πράγματα αὐτοῦ; vertit enim: *res dispensantem.* Sic etiam infra L. III. c. 54. extr. Ego nihil addo.

19) ἐφιππαζομένην) Huc Aristoteles Hist. An. L. VI. c. 18.: Αἱ μὲν οὖν ἵπποι αἱ θήλειαι ἱππομανοῦσιν. Ὅθεν καὶ ἐπὶ τῇ βλασφημίᾳ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐπιφέρουσιν ἀπὸ μόνου τῶν ζώων ἐπὶ τῶν ἀκολάστων περὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι. Quocum conf. Salmas. Plinian. Exercit. p. 471. Mox post νεκρῶν ἄνωθεν in textu posui: ἐπικειμένη, ut respondeat praecedenti: ἄνωθεν ἐπικειμένην.

20) ἀπράγμονι) Editum ἀπραγάγμονι mutavi in ἀπράγμονι, et mox pro ἧττον cum Reiskio scripsi ἥττονας.

21) διὰ τὸ καὶ) Articulum τὸ inserui propter seq. infinitiv. ἀφαιρεῖν, pro quo Cod. B dat: ἀφαιρεῖσθαι.

22) χρῶνται) Reiskius legit: χρῆται, partim ob neutrum: τὰ γένη, partim, quia statim sequitur numerus singularis: μεταβάλλει. Sed saepissime in priori membro verbum plurale, in posteriori singulare Graeci usurpant. Ut Aristotel. Metaphys. L. II. c. 3.: ἔτι δὲ τῶν σωμάτων καὶ οἱ πλείω λέγοντες εἶναι στοιχεῖα, καὶ οἱ ἕν, ἐξ ὧν σύγκεινται, καὶ ἐξ ὧν συνέστηκεν, ἀρχὰς λέγουσιν εἶναι. et L. IX. c. 6.: Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν πολλῶν ἀπορήσειεν ἄν τις. εἰ γὰρ τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἁπλῶς ἀντίκεινται, συμβαίνει ἕνια ἀδύνατα. ut alia multa exempla omittam. Etiam in priori membro verbum singulare, in posteriori autem plurale: ut idem Aristotel. Metaphys. L. III. c. 2.: — ἐξ οὗ τὰ ἄλλα ἤρτηται, καὶ δι' ὃ λέγονται. Utriusque autem generis plura exempla etiam apud Nostrum reperiuntur.

23) ὄνος, βοῦς, αἴξ) Vocabulum βοῦς ex Cod. A et Aldo in textum revocavi. In Rig. edit. omissum erat.

24) — καὶ γαλαί) Conf. K. Sprengelii *Geschichte der Arzneykunde* T. I. p. 190.

25) ἡμάρτανεν) Post hoc praepositionem ἐν cum Reiskio delevi.

26) κοινωνεῖν) Sic pro κοινωνήσειν legendum; sic enim et infra: — μὴ δύνασθαι στομάτων ἔτι κοινωνεῖν.

27) Καὶ ἡ δούλῃ συνοικοῦσα) Pro vulgata εἰ correximus: ἤ.

28) συμβήσεται τοῦ ἀνδρὸς) Illud τὸ ante ἀνδρὸς cum Reiskio et Wetstenio ad Epist. ad Corinth. XII. 22. mutavi in τοῦ. Ad nostrum praeterea locum pertinent ipse Artemidorus supra c. 45.: ἀναγκαῖον (τὸ αἰδοῖον) καλεῖται., Hesych.: Σάθει. τὰ ἀνδρεῖα ἀναγκαῖα. et Suidas: Ἀναγκαῖον, οὕτω καλεῖται τὸ αἰδοῖον. Sic *Necessaria* Latini dicunt. Vide De la Cerda Adversaria Sacr. c. 132. §. 32. et Des. Herald. ad Arnob. L. V. p. 220.

29) οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο οἷόν τέ ἐστι φιλῆσαι) Pro τὸ τοιοῦτον ex Cod. B scripsi ἔτι τοῦτο. Hoc enim (scil. βρέφος)

nondum hanc turpitudinem committere potest, quia brevius est. De verbo autem, quod antecedit: ἐξῃτησοιεῖν, vide I. C. Wolfii not. in S. Theophil. ad Autolyc. L. III. p. 274. — 277.

30) ἀγνῶτος) Cod. B: ἀγνώστου. Ego nihil mutavi. Ἀγνὼς enim pro ἄγνωστος saepissime usurpatur. Sic in nostro capite paullo post: ἀγνῶτα.

31) ἀγνῶτα) Ante hoc praepositionem εἰς delevi, ut verba: εἰ δὲ ἀγνῶτα, respondeant iis, quae praecedunt: εἰ μὲν γνώριμον —.

Cap. LXXX.

1) λιμὸν) *famem.* Sic legendum. Antea: λοιμὸν, mendose. Etiam infra pro καὶ λοιμὸν ἢ νόσον cum Reiskio scripsi: κ. λιμὸν ἢ ν.

2) ὄψεται τούτους καὶ καταφιλήσει.) Verba: τούτους καὶ, antea inversa erant: καὶ τούτους. Nostram scripturam firmat Cod. B, qui tamen hunc locum ita habet: ὄψεται τούτους, καὶ τούτους φιλήσει.

3) τῷ μὲν γὰρ οἱ ὄντες παῖδες φθαρήσονται, τῷ δὲ οὐκ ἔσονται.) Veram hanc lectionem Cod. B dedit. In libris erat: οἱ μὲν γὰρ ὄντες π. φθ., οἱ δὲ οὐκ ἔ.

4) τὸ δὲ στόμα τάφῳ; ὅσα — φυλάττει.) Huc facit Pauli epistol. ad Roman. III. 13.: Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν.

5) Τοῖς δὲ λοιποῖς) Haec verba respondent supra verbis: πένητι μὲν καὶ δούλῳ καὶ καταχρέῳ.

6) ἀποδῶνται) Sic pro ἀποδόσθαι cum Reiskio scripsi. Respondet enim verbo ἔλθωσι.

7) — ἐπιχειρήσεων τυχεῖν) Pro ἐπιχειρήσεων Reisk. scribi vult: ἐπιχείρων, quod mihi quidem non necessarium videtur. Nam lectio vulgata melius atque elegantius respondet verbo, quod praecedit: ἐπιχειρήσαντας.

8) καὶ

8) καὶ ἐμπόροις) Particulam καὶ de meo adieci, quod ante cetera vocabula h. l. ea legitur. Paullo ante pro ἐπιμιγῆναι Reisk. vult: μιγῆναι. Fortasse: ἔτι μιγῆναι.

9) τοῖς δὲ διὰ τὸ) Praepositionem διὰ cum Reiskio inseruì, ut necessariam.

10) μιγῆναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ) Μιγῆναι proprie dicitur de viro cum muliere consuescente, non de muliere, quae cum viro rem habet. Thom. Magist.: Μίγνυται ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικὶ, οὐχ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. Hanc differentiam tamen non esse perpetuam argumento est noster locus, quo verbum μιγῆναι etiam de muliere usurpatur. Sed non modo apud Nostrum non observata illa differentia est, sed etiam apud alios multos. Ut Homer. Od. I. 73.:

Φόρκυνος θυγάτηρ — Ποσειδάωνι μιγεῖσα.

Quocum cf. L. XI. vers. 267., Hesiod. Theog. v. 53., Herodot. I. 199., Aristophan. Ran. v. 1112. et al. Ceterum pro μιγῆναι Cod. B dat: μίγνυσθαι.

11) μετεβάλλοντο) Ita exhibet Cod. B. Antea erat: μετέβαλλον, minus bene.

12) Καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς ἑαυτῶν ἀπαλλακτιῶντας κατέχει.) Illud ἀπαλλακτιῶντας ex Cod. B in contextu posui, pro vulgato: ἀπαλλακτικῶς ἔχοντας. Idem Codex pro ἑαυτῶν habet: τῆς αὐτῆς.

13) μιγῆναι) Vulgo: μεμίχθαι. Ego sum Codicem B sequutus.

14) τὸ καθ' ἕκαστον) Sic Cod. B legit. In ceteris: τούτων ἕκαστον, quod minus placet.

Cap. LXXXI.

1) Πάσης γὰρ ἀπαλλάττει φροντίδος καὶ θέσις πάντὸς ὁ ὕπνος) Homer. Iliad. XXIII. 62.:

Εὗτε τὸν ὕπνος ἕμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ.

Vide et Ioan. Apocalyps. XIV. 13. ibique Commentatores.

2) Ἐν ἱερῷ δὲ καθεύδειν δοκεῖν νοσοῦντι μὲν ὑγίειαν) Aegrotantes in templo Aesculapii incubare solebant, ubi somnientibus medicina indicata. Vide Euseb. de Vita Const. L. I. p. 210. ibique Vales., Plaut. Curcul. Act. II. Sc. 1., Petronii Satyr. c. 17., Sueton. Vespas. c. 7., Herodian. IV. 8. et Thomasin. de Donar. c. 34. Ceterum pro ὑγίειαν scripsi: ὑγίειαν.

3) — ἐν ὁδῷ καθεύδειν) Huc Propert. L. IV. El. 7. v. 3. et 4: *Cynthia namque meo visa est incumbere fulcro, Marmor ad extremae nuper humata viae.* Conf. I. Meurs. de Funere c. 42. et C. F. Hundertmark et I. B. Carpzov Dissertatio De Artis Medicae per Aegrotorum apud Veteres in vias publicas et templa expositionem incrementis. Lipsiae 1739. (in Ackermanni Opusculis). Vide etiam Caroli Patini Commentar. in tres Inscriptiones Graecas Smyrna nuper allatas etc. p. 1040.

Cap. LXXXII.

1) Ἔρρωσο! δὲ καὶ ὑγίαινε!) Huc Dio Cass. L. LXIX. Hadrian. T. II. p. 1166. edit. Reimari: ἐμέλησε καὶ Κορνήλιῳ Φρόντωνι, ὃ τὰ πρῶτα τῶν τότε Ῥωμαίων ἐν δίκαις φερόμενος, ἐστέρας ποτὲ βαθείας ἐκ δείπνου οἴκαδε ἐπανιὼν, καὶ μαθὼν παρά τινος, ᾧ συνηγορήσειν ὑπέσχετο, δικάζειν αὐτὸν, ἔν τε τῇ στολῇ τῇ δειπνίτιδι, ὥςπερ εἶχεν, ἐς τὸ δικαστήριον αὐτοῦ ἐςῆλθε, καὶ ἡσυχάσατο, οὔτι γε τῷ ἐωθινῷ προσρήματι, τῷ Χαῖρε, ἀλλὰ τῷ ἑστιητικῷ, τῷ Ὑγίαινε, χρησάμενος. Et apud eund. Dion. p. 695. Nero ad matrem abeuntem: Ἔρρωσό μοι καὶ ὑγίαινε! Cum nostro loco conf. praeter Reimar. ad Dion. l. c. etiam Casaubon. ad Sueton. S. S. Galb. c. 4. ad illa verba: *obstinatissime retinuit: ut liberti servique bis die frequentes adessent, ac mane salvere, vesperi valere sibi singuli dicerent.* et Commentatores ad Virgil. Aen. XI. 97. ibique Servium; ad Auson. Parental.: Aemil. M Ar-

bor. avunculus III. ad illa verba: *Ergo vale! Elysiam sortitus avuncule sedem.* et ad Lucian. ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει παίσματος. Cuius libelli argumentum intelligere licet ex noſtro loco.

AD LIB. II. Prooem.

1) Ἐν μὲν τῇ πρώτῃ βίβλῳ) Particulam μὲν ex Cod. B. in textum recepi, ut haec verba melius respondeant infra verbis: Ἐν δὲ ταύτῃ τῇ βίβλῳ. Idem Cod. B. pro πρώτῃ habet: πρὸ ταύτης.

2) περὶ ἄνθρωπον) Sic cum Reiskio legendum; non, ut in libris, π. ἀνθρώπων.

3) τῇ τ. πρ. ἀκολουθίᾳ) Sic Reiskius voluit, et sic quoque oratio postulat. Vulgo: τὴν τ. πρ. ἀκολουθίαν.

4) ἐφ' ᾧ καὶ μόνῳ μ.) Voc. μόνῳ ex Cod. B inserui.

5) ἀπαγγελίαν) Ita cum Reiskio correxi; quum antea legeretur: ἐπαγγελίαν. Ἀπαγγελίαν autem h. l. significat *enunciationem*, *Ausdruck*.

Cap. I.

1) ἔξουσι σχολήν) Vulgatam lectionem: χολήν, mutavi in σχολήν, ut et Cornarius reddit: *vacationem*.

Cap. II.

1) Προϊέναι δὲ εὐμαρῶς — ἐναποκλείεσθαι ἀγαθόν.) Profert hunc locum Desider. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. III. p. 113. ed. Lugd. B. ad illa verba: *Atque ut bene ac feliciter cedant, illorum provisione curari.* ubi hac de re plura legere licet. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 124.

2) προϊέναι, ἢ τὰς ἐξόδους) Particulam ἢ ex Cod. B inserui.

3) Ἐχθροὺς δὲ προσαγορεύειν καὶ καταφιλεῖν δ. τ. ἔχθρας λύειν ποιεῖ.) Pro φιλεῖν cum Cod. B scripsi: καταφιλεῖν. Ad hunc nostrum locum faciunt Pith. Petr. Ravennas Serm. 93.: *Oscula sunt reconciliationis indicia.* et Petron. Satyr. c. 109.: *et, ne residua in animis etiam post iusjurandum ira remaneret, praeterita aboleri osculis placet.* Vide etiam Wetsten. ad Epistol. ad Ephes. II. 15. ad verba: λύσας τὴν ἔχθραν.

4) χρῆσθαι) Sic legendum. Vulgo: κεχρῆσθαι.

Cap. III.

1) — καὶ τρίβακα ἱμάτια) Sumsit hinc (notante etiam Kustero) sua Suidas. Huc praeterea faciunt etiam Scholiast. Aristophan. ad Plut. v. 714.: Διὰ τοῦ τριβωνίου) Νῦν τοῦ παλαιοῦ καὶ τετριμμένου ἱματίου· τὸ γὰρ τρίβακον ἱμάτιον οὕτω καλοῦσιν Ἀττικοί. et Scholiast. Theocrit. ad Idyll. VII. v. 17.: Γέρων. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἡλικιῶν. γέρων πέπλος, τριβακὺν (sic enim cum Toupio lego pro τριβαλὸν) ἱμάτιον, ὅ ἐστι παλαιόν. Paullo post scripsi ὑγιείας pro ὑγείας.

2) ἕρια ἱμάτια καὶ ταῦτα καινά.) Illud ἕρια dedimus pro ἔργα. Cod. B dat: ἔρεια ἱμάτια καὶ καινά.

3) καὶ εἰ χειμῶνος βλ.) Particulam εἰ post καὶ adieci Reiskii auctoritatem sequutus et quod sententia postulat.

4) Λευκὰ δὲ ἱμάτια τοῖς ἱερεῦσι) Huc Porphyrius de Abstin. L. II. §. 45.: καὶ ἐνδεδὸς ἱερευμένου τῇ νοερᾷ θυσίᾳ, καὶ μετὰ λευκῆς ἐσθῆτος, καὶ καθαρᾶς etc. Albedo puritatis symbolum: apud Veteres τὰ λευκὰ erant καθαρά: inde vestes albae proprie sacerdotum. Vide et Hesych. Ceterum pro ἱερεῦσι Cod. B habet: εἰωθόσι.

5) δούλοις Ἑλλήνων) Ex hoc loco discere licet Graecos ingenuos vulgo albis vestimentis usos. Alba enim

vestimenta in somnis visa Graecorum servis fausta erant, quia scilicet illis libertatem portendebant, quod ingenui in ea veste conspicerentur. Sed honestiores tantum; nam opifices ac sellularii, populique faex, ut apud Romanos, fermc in sordida nigraque veste erant. Et ideo his hominibus cessationem ab opere portendi ait Artemidorus, quod albis vestibus non uterentur. Subiicit, Romanorum servis alba vestimenta per quietem visa solis illis, qui recte agerent, auspicata fuisse, servis autem nequam improspera. Futurum enim ut occulta delicta manifestarentur, quod scilicet album in tenebris latere non potest. Cum nostro loco conf. Oct. Ferrar. de Re Vestiaria P. II. L. IV. c. 13. et de Servis Romanorum praeter alios etiam Fabrum Semestr. L. II. c. 10.

6) τοὺς ἐν ὄχλῳ ἀναστρεφομένους καὶ κρινομένους ἀνθρώπους λευκὰ ἔχειν ἱμάτια.) Verba: καὶ κρινομένους ἀνθρώπους, a me ex Cod. B adiecta sunt. Ex nostro loco intelliges Luc. Evang. c. XXIII. v. 2.: Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες· Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος, καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. et v. 11.: Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. Ἐσθῆτα λαμπρὰν autem explico: *vestem albam.* Vestes enim albae hominum turbas seditionesque moventium signum generale erant. Itaque Christus omnis pacis fons seditionis accusatus alba veste indutus est.

7) πρὸς ἔργῳ ὄντες) Pro ἔργων cum Rigaltio ac Reiskio scripsi: ἔργῳ.

8) Δούλοις δὲ Ῥωμαίων μόνοις ἀγαθὸν) Pro δοῦλοι cum Rigaltio et Reiskio scripsi: δούλοις, in dativo. Et post μόναις cum Reiskio inserui ἀγαθὸν, propter ea, quae sequuntur.

9) διά τε τὸ τὴν αὐτὴν) Articulum τὸ inserui propter ἔχειν.

10) — τ. ἀποθανόντας ἐν λευκοῖς ἐκφέρεσθαι) Huius moris, qui hodieque apud Graecos et Christianos viget, meminit iam Homer. Iliad. XVIII. 353. de Patrocli funere. Mortuos in albis vestibus efferri etiam Pythagoras praecepit. cf. Iamblich. de Vita Pythagorae c. 28. Vide de hoc ritu etiam Plutarch. Quaest. Roman. 26., Herodian. IV. 2., Ioann. Evangel. XX. 12. et Io. Meurs. de Funere c. 4., ut alios omittam. Pauperes tamen et tenuioris fortunae homines non videntur elati in albis vestibus, ut monet noster Artemidorus. Sed etiam cuivis pompae hilaritatis plenae, omnibusque apparatissimis spectaculis candida veste interfuisse traditum est a scriptoribus de Re Vestiaria.

11) Τὸ δὲ μέλαν ἱμάτιον —, ἀλλ' οἱ πενθοῦντες τοὺς ἀποθνήσκοντας τοιούτοις χρῶνται ἱματίοις.) Huc Petron. Sat. c. 133.: *intravit delubrum anus laceratis crinibus, atraque veste deformis.* et Iuvenal. Sat. X. v. 243. sqq.:

> Haec data poena diu viventibus: ut renovata
> Semper clade domus multis in luctibus; inque
> Perpetuo moerore et nigra veste senescant.

Vocabulum ἱματίοις ex Cod. B textui adieci.

12) ἐκκομισθῆναι) Hoc Codicis B auctoritatem sequutus scripsi pro futuro ἐκκομισθήσεσθαι, propter ἦν εἰκὸς quod praecedit.

13) Ποικίλην δὲ ἐσθῆτα ἔχ. ἢ ἀλουργίδα —) Conf. I. G. Graevii not. in Suetonii Caesar. c. 43. ad verba: *conchyliatae vestis.*, Reimar. ad Dio. Cass. L. 49. p. 581. T. I. et I. C. Bulenger. de Theatro L. I. c. 55.

14) Ἱερεῦσι μὲν καὶ θυμελικοῖς —) Hesychius: Θυμέλη. οὕτως ἔλεγον ἀπὸ τῆς Θυμέλης, τὸν βωμόν. Ad quem locum videndus Alberti.

15) τεχνίταις μόνοις) Sic cum Cod. B scripsi. Antea haec inversa erant: μόνοις τεχνίταις. Illud μόνοις autem non solum ad Bacchi artifices pertinet, sed etiam ad eos, qui ante nominati sunt. Mox post κινδύνους et ante ἐπιφέρει delevi: μόνους, eiusdem Cod. B auctoritatem sequutus.

16) οἷς δὲ διὰ τὸ ἐπιβάλλειν) Sic legit Cod. B: cuius auctoritatem sequutus sic edendum curavi. Nam ceteri libri habent: οἷς δὲ διὰ τὸ μὴ ἐπιτάττειν, mendose.

17) Πορφυρᾶ δὲ ἐσθὴς —. Νοσοῦντα δὲ ἀναιρεῖ) Ipse Artemidorus supra L. I. c. 77.: ἔχει γάρ τινὰ τὸ πορφυροῦν χρῶμα συμπάθειαν καὶ πρὸς τὸν θάνατον. ubi vide notam. Conf. etiam Daniel. Wilh. Trilleri Opuscula Medica et Medicophilologica: De Morte Subita ex nimio Violarum Odore oborta. p. 259. et sqq.

18) — τὰ αὐτὰ τῇ ἁλουργίδι) Recte. Nam ἁλουργίδες non a purpureis, sed a coccineis distinguuntur; quia illa marina purpura, haec terrestris.

19) πᾶσα ἡ τοιαύτη ἐσθὴς φοινικοφανὴς ἢ πορφυροβαφὴς οἷς —) Vocem φοινικοφανὴς ex Cod. B in textum recepi; nam alioquin particula ἢ otiosa. In Cod. B tamen desunt: ἢ πορφυροβαφὴς.

20) Ἐν δὲ ταῖς ἑορταῖς) Vulgo: μὲν. Ego cum Reiskio scripsi: δὲ.

21) — ῥωμαϊκὴ ἐσθής, ἣν νῦν τήβεννον καλοῦσιν ἀπὸ Τημένου τοῦ Ἀρκάδος, ὃς —) Pro τίβενον et Τιμένου, ut vulgo legebatur, scripsi: τήβεννον et Τημενοῦ. Mihi assentitur Iacobus de Rhoer in Otio Daventriensi c. 14. haec scribens: *Salmasius ad Tertullian. de Pallio p. 122. emendat τημενοῦ, et sic etiam Kuster. ad Suidam in voce τήβεννα. Eodem modo Cantabrigiensis.* Ad nostrum locum faciunt etiam Hesychius: Τήβεννος. εἶδος περιβολαίου παρὰ Ῥωμαίοις. ubi vid. Albert., et Pollux VII. 61.: τὴν δὲ ὀνομαζομένην τήβεννον ἐν Ἄργει φορεῖν φασὶ, καὶ τηβεννίδα δ'

αὐτὴν καλεῖν ἀξιοῦσι etc. Quibuscum conf. Oct. Ferrar. de Re Vestiaria L. I. c. 1.: Toga: τήβεννος: περιβόλαιον. Vestimenti genus fuisse rotundum ac clausum.; eund. Ferrar. in Analect. de Re Vest. c. 31, 5. et 39.; Alb. Rubenius de Re Vest. L. II. c. 8.; Lazar. Bayfium de Re Vest. c. 9.; Dempster. ad Rosin. Ant. Rom. L. V. c. 32. p. 403.; Polyd. Virg. de rer. inventor. L. III. c. 6.; Hoffmanni Lex. Univ. Bas. 1677. II. p. 477. et imprimis Salmas. ad Tertullian. de Pallio p. 121. — 124. Ceterum Cod. B ita legit: ῥωμαϊκὴ ἐσθὴς τοῖς μὴ εἰδόσιν· ἢ τημένιον καλοῦσιν, ἀπὸ etc.

22) παροῦσα διαμενεῖ τρυφή.) Nos cum Reiskio correximus: διαμενεῖ, in futuro; quum antea legeretur: διαμένει, in praesenti.

23) Χλαμὺς δέ, ἣν ἔνιοι μανδύην, οἱ δὲ ἐφεστρίδα, οἱ δὲ βίρρον καλοῦσι, θλίψιν καὶ στενοχ. —) Vulgo legebatur: βήριον. Ego Codicis B auctoritatem sequutus et Suidae, qui hinc sua sumsit, scripsi: βίρρον. Prior tamen hunc locum sic habet: χλαμύδιον δὲ ὃ ἔνιοι πανδίτην· οἱ δὲ, ἀμφιεστρίδα, οἱ δὲ βίρρον. Contra Suidas: Ἐφεστρὶς, ἱμάτιον ῥωμαϊκόν. λέγεται δὲ καὶ μανδύη, καὶ βίρρον. Huc faciunt etiam Etymolog. Magn.: Ἐφεστρίς, τὸ ἐπὶ τοῖς ἱματίοις ἐπίβλημα· ἣν μανδύαν καὶ χλαμύδα καὶ πόρπην (pro quo legendum: βίρρον) καλοῦσιν.; vetus Scholiast. Juvenal. ad Sat. 8. v. 144.: *Santonico cucullo, i. e., birro Gallico, nam apud Santonas oppidum Galliae conficiuntur.* et Hesychius: βίρρος, δασύ. Μακεδόνες. De Birro vide etiam Salmas. ad Tertullian. de Pallio p. 79. — 88. Ceterum ad nostrum locum conf. eund. Salmas. in Aelium Lampridium p. 121.; T. Hemsterhus. ad Lucian. Dialog. Mortuor. Charontis et Mercurii et Mortuor. divers. p. 366. in Schol.; Du Fresne Glossar. Gr. T. I. p. 203. et 204. et p. 866.; Burtoni Λείψανα etc. p. 47.; Theodorcti Quaest. in I. Reg. c. 18. v. 4. Interr. XLIV. Tom. I. Vol. I. p. 383.

ed. Schulzii. et Reimar. ad Dio. Cass. L. LVII. T. II. p. 858. ut alios complures omittam.

24) Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὁ λεγόμενος φαινόλης) Etymol. Magn.: φαινόλης, χιτών· οἱ δὲ παλαιοὶ ἐφεστρίδα, ὡς τὸ: Τὸν φαινόλαν ἐκδύσασθαι, τοῦτ' ἔστι τὸ ἱμάτιον. παρὰ τὸ φαίνεσθαι ὅλον. Conf. Polluc. L. VII. Segm. 61.; Hesych. in hoc vocabulo; porro Commentatores ad II. Epistol. ad Timoth. IV. 13., Bartol. Bartholin. de Paenula. c. 4. et Io. Bapt. Donium in Dissertat. de Utraque Paenula. initio.

25) ἐκολλύειν τ. ἱμ.) Pro vulgata ἐκολύειν cum Rigaltio et Reiskio scripsi ἐκολλύειν, duobus λλ.

26) τοῖς ἐν συνοχῇ) Conf. Evangel. Luc. XXI. 25. ibique Commentatores.

27) Πᾶν γὰρ τὸ πρὸς κόσμον τεῖνον ἀπολέσαι σημ.) Sic cum Codice B lego, et sic quoque Artemidorus supra L. I. c. 21. extrem.: Τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπολέσαι πᾶν σημαίνει τὸ πρὸς κόσμον τοῦ βίου τεῖνον. Antea sic legebatur: πᾶν γὰρ τὸ πρὸς κόσμον τινὸς ἀπολέσθαι σημαίνει.

28) Γυναικὶ δὲ ποικίλη καὶ ἀνθηρὰ ἐσθὴς συμφέρει, μάλιστα δὲ ἑταίρᾳ) Huc Suidas in voce ἑταιρῶν: Νόμος Ἀθήνησι τὰς ἑταίρας ἄνθινα φορεῖν.; Clem. Alexandr. Paedag. L. II. c. 10.: Ἄγαμαι τῶν Λακεδαιμονίων τὴν πόλιν τὴν παλαιάν· ἣ μόναις ταῖς ἑταίραις ἀνθίνας ἐσθῆτας καὶ χρυσοῦν κόσμον ἐπέτρεψε φορεῖν, ἀφαιρουμένη τῶν δοκίμων γυναικῶν τὴν φιλοκοσμίαν, τῷ μόναις ἐφεῖναι καλλωπίζεσθαι ταῖς ἑταιρούσαις.; idem Clem. Alex. Paed. L. III. c. 2.: ὡς τὸν ἀρχέτην τὰ στίγματα, οὕτω τὴν μοιχαλίδα δείκνυσι τὰ ἀνθίσματα.; idem Clem. Alex. Paed. L. II. c. 4. extr.: καταλειπτέον οὖν τὰς χρωματικὰς ἁρμονίας ταῖς ἀχρώμοις παροιναῖς, καὶ τῇ ἀνθοφορούσῃ καὶ ἑταιρούσῃ μουσικῇ. ad quem locum vide Commentatores.; Tabula Sexta Instit. X.: *Aurum et pictas vestes matronae non gestent, sed tantum meretrices.* Conf. etiam Iamblich. de Vita Pythag. c. 31. initio.; Wesseling. ad Diodor. Sicul. L. IV. c. 4.; Commentatores ad Sidon. Apoll. Epist. XX. L. IV.;

Gisbert. Cuperi Obss. L. III. c. 8.; Antonii Borremansii Variar. Lect. Librum c. X. p. 94. et seqq., et Küster. ad Suid. in vocabulo: ζάλευκος. ad verba: τὰς δὲ ἄλλας, ἐν ἀ.θυσίς.

29) ἰδιόχρωμα ἱμάτια) Vulgo: ἰδιόχρωα. Nostra scriptura ex Cod. B deducta est. Et Cod. A et Aldus habent: ἰδιόχρωμα. Τὰς ἐνθηρὰς opponit Artemidorus ἰδιοχρώμοις. Sic quae nativi et sui coloris sunt, versicoloribus non adnumerantur apud Iurisconsultos.

30) λαμπρὰ ἱμάτια) Conf. Ep. Iacob. II. 2. et 3. ibique Commentatores. Vid. etiam I. L. W. Scherer in Libro, qui inscribitur: *Der Schriftforscher, zur Belebung eines gründlichen Bibelstudiums und Verbreitung der reinen, verschönernden Religion. II. Stück. Weimar* 1803. in 8 mai. et ibi No. XI.: *Muss ἐσθῆς λαμπρὰ durch weisses oder glänzendes Kleid übersetzt werden? In Beziehung auf Iac. II. 2. Von I. L. Scherer.*, et Chr. Fr. Paullini L. de Candore p. 27.

Cap. IV.

1) ἢ τὰ ἄλλων ἀποθ.) Pro vulgato ἄλλου scripsi: ἄλλων, Codicem B sequutus.

2) Ἐὰν κακῶς —) Antea legebatur: Ἦν γὰρ κακῶς —. Nostra scriptura Codicis B auctoritate nixa est ac Suidae, qui ex nostro loco sua sumsit. Conf. Toup. Emendatt. in Suidam Vol. III. p. 101. — 103. ad verba: Κακὰ κακῶν. Διοκλῆς Βάκχαις: Πλυνεῖτε κακὰ τῶν κακῶν ὑμᾶς.; I. C. Bulenger. de Theatro L. I. c. 42. et Albert. ad Hesych. in vocc.: Πλύνεται, Ἔνιπτεν et Ἐπισμήχει.

Cap. V.

1) —. πολύκμητον γὰρ ὁ ποιητὴς τὸν εἴδηρον καλεῖ.) Pro vulgato ἐκάλει Codicem B sequutus scripsi: καλεῖ, in prae-

senti. Non sum quidem nescius Graecos saepe imperfectum pro praesenti adhibere. Sed hoc loco καλεῖ melius videtur. Respicit autem Artemidorus Homer. Odyss. XIV. v. 324. Habebant annuli ferrei apud Graecos aliquid ἀλεξίφθονον, et prohibebant mala. Conf. Ioseph. Scaliger. Coniectan. ad Varron. de L. L. p. 198. Qui de annulis et eorum usu plura scire cupit, legat Plin. L. 32. c. 1.; Senec. Nat. Quaest. L. 7. c. 31.; Alexandr. ab Alexandro Genialium Dierum L. II. c. 19. et Io. Bapt. Casalium in libello de Fibulis, Insignibus et Annulis Veterum.

2) — οἱ χρυσοῖ) De annulis aureis conf. Commentatores ad Tacit. Histor. L. I. c. 13.; Io. Kirchmann. L. de annulis c. 15. et 16.; Lips. Elector. L. II. c. 8. et Francisc. de Corte Syntagm. de annulis c. I. sect. 6. etc.

3) ἐγκεκρυμμένον, ἢ μείζονας) Pro vulgata: οἱ δὲ, ex Cod. B in textum revocavi: ἢ, veram lectionem, ut quisque videt. Ad verba, quae antecedunt: οἱ γὰρ κενοὶ καὶ θεῖον ἔνδον ἔχοντες, conf. Ios. Scaliger. Coniectanea ad Varron. de L. L. p. 198. et A. Gell. X. 15. ibique Commentatores ad verba: *anulo uti, nisi pervio cassoque, fas non est.* Eudamus medicus apud Athenienses inprimis clarus ob annulos, quos arcana vi magici carminis infectos ad averruncandas iniurias venditabat. Unde apud Aristophan. in Pluto v. 884. sq. vir iustus inducitur, qui isto veluti fascino munitus Adversarii malignitatem pro nihilo ducit:

——— φορῶ γὰρ περιάμενος
Τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ' Εὐδάμου δραχμῆς.

Ad quem locum Scholiast.: Οὗτος ὁ Εὔδαμος φυσικοὺς δακτυλίους ποιῶν πρὸς δαίμονα, καὶ ὄφεις, καὶ τὰ τοιαῦτα. Conf. etiam Tib. Hemsterh. ad h. l. p. 300. et sqq.

4) μείζονα τὸν ὄγκον τοῦ βάρους —) Hesych.: Ὄγκος. φύσημα. ὑπερηφανία. ἔπαρσις. μέγεθος. ad quem locum Alberti

nostrum quoque locum profert, ita, ut τὸν ὄγκον et τοῦ βάρους coniungere videatur; quum tamen genitiv. τοῦ βάρους a comparativo: μείζονα, dependeat.

5) Ὄρμοι δὲ καὶ ἁλύσεις —) Iul. Pollux L. X. Segm. 167.: — ἡ δὲ ἅλυσις οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ δεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ γυναικείου κόσμου ἀνόμασται παρὰ Ἀριστοφάνει, σφαγίδας, ἁλύσεις. -. Et apud eund. Polluc. hi versus leguntur:

Χλιδῶνα, περόνας, ἀμφιδέας, ὄρμους, πέδας,
Σφαγίδας, ἁλύσεις, δακτυλίους, κατασπιστάσματα.

Conf. etiam Clem. Alexandr. Paedag. L. II. c. 12.

6) οὕτω καὶ ὑπὸ ἀνδρῶν —) Codicem B sequutus scripsi: οὕτω καὶ, pro οὕτως, ut antea legebatur.

7) Ἔστι γὰρ ὁ χρυσὸς οὐχ, ὥςπερ — ὕλην) Haec fortasse respicit Lucianus (vel potius incertus scriptor) in Philopatr. c. 21. et 22. Mox pro μὴ δὲ ante πολὺς scripsi uno vocabulo: μηδὲ.

Cap. VI.

1) Ἐμπλέκεσθαι) Pro πλέκεσθαι scripsi Ἐμπλέκεσθαι utriusque Codicis MS. auctoritatem sequutus, et quia ipse Artemidorus iam supra L. I. c. 22. nostrum hunc locum spectans non πλέκεσθαι, sed ἐμπλέκεσθαι usurpat. Ἐμπλέκεσθαι proprium verbum mulierum, quae capillos in fronte comunt. Et quia in superficie tantum ornati et implexi habentur, hinc ἐμπλεκτὸν vocarunt genus structurae frontibus tantum politis. Suidas: Κομμώτρια, ἐμπλέκτρια, ἡ κοσμοῦσα τὰς γυναῖκας. Conf. Nostrum L. V. S. 53. De ornatu capitis muliebris plura vide apud Salmas. Plinian. Exercitatt. T. I. p. 533. sqq. et T. II. p. 869. Adde Commentatores ad I. Epistol. ad Timoth. II. 9. ad illa verba: ἐν πλέγμασιν. et ad Senec. de Brevitate Vitae c. 12. ad illa verba: *in anulos suos reciderunt?*

Cap. VII.

1) Κατοπτρίζεσθαι) Conf. Epist. II. ad Corinth. III. 18. ibique Commentatores. Vid. et Nostrum L. V. S. 67.

2) γῆμαι βουλομένῳ) Pro γεῖμαι scripsi: γῆμαι, per literam η. Cod. B habet: γαμῆσαι.

3) γήϊνον γάρ ἐστι τὸ κάτοπτρον, — ὕλης.) Huc referri potest, quod apud Nostrum dicitur L. III. c. 30.: λεκάνῃ ἐγκατοπτρίζεσθαι, pelvi uti pro speculo, nitente nempe ac pellucido. Conf. Spanhemii Observatt. in Callimachi Hymn. in Pallad.

4) — ὁρᾷν ἑαυτὸν κακόν; νόθων) Exciderat κακὸν, quod in textum recepi. Etiam Rigaltius in Notis id habet.

Cap. VIII.

1) αὑτὸν) Cum spiritu aspero exaravi, pro leni, qui est in vulgatis. ipse semet.

2) τοῖς τὰ οὐράνια διασκεπτομένοις) Antea legebatur: διασκοπουμένοις. Ego Codicem B sequutus scripsi διασκεπτομένοις, sicut et alibi Artemidorus habet: οἱ τὰ οὐράνια διασκεπτόμενοι. vid. Indic.

3) εἰς τὸ ταπεινὸν) Articulum τὸ ex Cod. B textui adieci.

4) γεωργοῖς μόνοις συμφέρει) Illud μόνοις ex Cod. B dedi pro μὲν, ut vulgo legebatur. Porro ante μόνοις idem Cod. habet: καὶ, quod tamen in contextum non recepi.

5) ἢ διὰ τὸν ψόφον οὐδὲν) Sic erat emendatus hic locus in Notis Reiskii: et ita reperi scriptum in Cod. B. Nam ceteri libri mendose habent: — τὸν φόβον ο.

Cap. IX.

1) Περὶ πυρός.

Ἔστω δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ περὶ πυρὸς etc.) Antea continuo adscripta erant haec verba iis, quae praecedunt. Ego

ea separavi, ut ab iis inchoet novum caput, titulo περὶ πυρὸς interposito.

2) διπλῇ τῇ κρίσει χρῆσθαι καλῶς ἔχει.) Pro χρήσασθαι Codicem B sequutus correxi χρῆσθαι, tempore praesenti. Scio quidem Graecos aoristum pro praesenti usurpasse, ut Aelian. de Animal. L. I. c. 3. et al.; sed hoc loco aoristus non rectus videtur.

3) ὅπου ἂν ἀναφέρηται) Ante ἀναφέρηται, quod contra Rigalt. retinui propter oppositum: καταφερόμενον, inscrui particulam ἄν.

4) οἱ πολέμιοι) Articulum οἱ in textu posui partim Codicis A et Aldi auctoritatem sequutus, partim quia statim post articulus adiectus est: ἡ ἀφορία. Ceterum ad hunc locum conf. Achmet. Oneir. 191.

5) καταφερόμενον εἰς γῆν) Verba εἰς γῆν a me ex Codice B adiecta sunt.

6) λαμπάδες ἐξ οὐρανοῦ κατισοῦσαι) Huc Ioannis Apocal. c. 8. v. 10.: Καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος, ὡς λαμπάς. et ibi Commentatores. Λαμπὰς autem hic simpliciter notare nequit lampadem, facem aliquam, sed est genus meteori. Vide praeter alios etiam Senec. Nat. Quaest. I. c. 15.

7) κεφαλὴ τοῦ παντὸς σώμ.) Vocabulum παντὸς ex Cod. B in textu posui, ut respondeat verbis, quae antecedunt: τοῦ παντὸς κόσμου.

8) — πένητες χωρίοις λεπτοῖς καὶ ἐσ., εἰς ἃ ἡ κοπρία ἐξίττεται —) Conf. Nostrum L. II. c. 26. et L. III. c. 52.

9) ἢ οἴκοις, ἢ ναοῖς θεῶν, ἢ ἄλσεσιν, ἢ ἄλλῳ γένει χωρίων ἐλλογίμῳ.) Post ἢ et ante οἴκοις delevi ναῶν, quod etiam a Codice B abest, ubi tamen ἢ ναοῖς, ἢ οἴκοις θεῶν legitur pro: ἢ οἴκοις, ἢ ναοῖς θεῶν. Mox verba: γένει χωρίων ἐλλογίμῳ, ex Cod. B in textum recepi pro τῇ χωρίῳ εὐπόρῳ, minus apte.

10) — διὰ τοὺς ἐνιδρυμένους βωμούς etc.) Conf. Petri Berthaldi Lib. Singular. De Ara c. 19.; Salmas. Plin. Exercit. T. II. p. 799. — 803.; Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. II. p. 92. ed. L. Bat. ad illa verba: *In fulminum casibus, aut extorum quid significaretur in venis.* et Senec. de Clementia L. I. c. 7. ibique Lipsium.

11) τοῦ μὲν τὴν πενίαν, τοῦ δὲ τὸν πλοῦτον φθείρει.) τοῦ μὲν et τοῦ δὲ scripsi ex auctoritate Codicis B. Vulgo legebatur: ὁ μὲν et ὁ δὲ, vitiose; nam ad φθείρει supplendum est: τὸ πῦρ.

12) πλούσιος — ὕπαρξιν) Conf. Epistol. ad Hebr. X. 34. ibique Commentatores ad v. ὕπαρξιν.

13) λαμπρὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῖς περιτίθεται, ὡς καὶ τοῖς ἐλευθερωθεῖσι; καὶ προσίασιν αὐτοῖς —— δεσποτῶν τετιμημένοις.) Ita cum Cod. B scripsi, qui tamen pro περιτίθεται habet: ἐπιτίθεται. Libri hunc locum ita habebant: λαμπρὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῖς περιτίθεται ὡς ὑπὸ διὸς τετιμημένοις. Nimirum ut fulminati veste candida amiciebantur, sic etiam liberti. Libertos enim togam post manumissionem accepisse probat etiam Tertullianus de Resurrectione carnis c. 57.: *Oro te, si famulum tuum libertate mutuaveris, quia eadem caro atque anima permanebunt, quae flagellis et compedibus et stigmatibus obnoxiae retro fuerant, idcircone illa eadem pati oportebit? non opinor. Atquin et VESTIS ALBAE nitore, et aurei annuli honore, et patroni nomine ac tribu mensaque honoratur.* Et Plautus in Casin. Act. II. Sc. 8. v. 10.:

At candidatus cedit hic mastigia.

Conf. etiam Lipsii Elector. L. I. c. 13.

14) ἀπὸ πείρας τὸ καὶ ἰδίας ἐννοίας προσθεσαν) Ita ex Cod. B dedimus. Antea legebatur: ἀπὸ πείρας ἰδίας προσθεσαν.

15) ἰξίσχυσαν εὑρεῖν, ὡς ἔχει. Ἔχει δὲ ὧδε:) Cod. B ita habet: ἴσχυσαν εὑρεῖν· ὡς ἔχει δὲ ὧδε. Ceteri: ἰξίσχυσαν εὑρεῖν Ἔχει δὲ ὧδε. Ex quibus duabus nostram lectionem effinximus, veram, ut cuique patebit.

16) τοὺς δὲ ἐν πίστει ὄντας ἢ τιμῇ παρὰ) Sic legendum pro vulg.: τοὺς δὲ ἐν τιμῇ π. Mihi consentit etiam Cod. B, qui tamen hunc locum ita legit: τοὺς δὲ ἐν πίστει ὄντας ἢ τινι δὴ π.

17) — Ἄτε) Conf. Pindar. Olymp. I. v. 1. — 4. et ad h. l. Scholiast.

18) οὐδὲν γὰρ οὕτως τὰ σώματα διεφθαίνει, ὡς πῦρ καὶ γυνή.) Huc faciunt Appuleii verba Metamorph. L. II. c. 25.: *Felix, et certius beatus, cui permiseris illuc digitum intingere. Tunc illa lepida alioquin et picacula puella, Discede, inquit, miselle, quam procul a meo foculo, discede. Nam si te vel modice meus igniculus afflaverit, ureris intime.*; Terent. Eunuch. Act. I. Sc. 2. v. 5.: *Accede ad ignem hunc, iam calesces plus satis.* et Valer. Flacc. Argonautic. L. II. v. 156.: *Scis sumus ut similes flammis.* ad quem locum vide Alardum.

19) οὐθεὶς γὰρ κεραυνωθεὶς ἄτιμός ἐστιν. Ὅθεν γε καὶ ὡς θεὸς τιμᾶται.) Hinc, ut Wesseling. iam monuit, quodam modo lucem accipiunt verba Diodori Sic. L. V. c. 52.: Τὸν γὰρ Δία, κατὰ τὸν παραδεδομένον μῦθον, τότε κεραυνωθείσης Σεμέλης περὶ τοῦ τεκεῖν, τὸ βρέφος λαβόντα καὶ ἐξεράψαντα εἰς τὸν μηρὸν, ὡς ὁ τέλειος τῆς γενέσεως χρόνος ἦλθε, βουλόμενον λαθεῖν τὴν Ἥραν, ἐξελεῖν τὸ βρέφος ἐν τῇ νῦν Νάξῳ, καὶ δοῦναι τρέφειν ταῖς ἐγχωρίοις Νύμφαις Φιλίᾳ καὶ Κορωνίδι καὶ Κλειΐδι· κεραυνωθεῖσαι δὲ τὴν Σεμέλην περὶ τοῦ τεκεῖν, ὅπως μὴ ἐκ θνητῆς ἀλλ' ἐκ δυεῖν ἀθανάτων ὑπάρξας, αὐθὶς ἐκ γενετῆς ἀθάνατος ᾖ. Conf. etiam Meibom. Commentar. in Iusiurand. Hippocrat. p. 42. et seq. Ceterum pro ὅθεν Cod. B habet ὅπου.

20) Τοῖς δὲ περὶ κτημάτων — ἐν γῇ δικαζομένοις καταλιπὼν —) Verbum δικαζομένοις cum Reiskio in textu posui, quia

quia sententia id postulat. Ceterum Cod. B legit: *πάντων καὶ τῶν ἐν γῇ, καὶ τῶν καταδίκην* pro *πάντων πλὴν γῆς — καταδίκην.*

21) *καὶ γὰρ τοὺς καταδικασθέντας ἐν τῇ συνηθείᾳ κεραυνεῦσθαι φ.*) Huc praeter Petronii locos (c. 80. et c. 101.) a Rigaltio prolatos faciunt Seneca de Consolatione ad Polybium c. 32. extrem.: *Scias licet ea demum fulmina esse iustissima, quae etiam percussi colunt.*, Iuvenal. Sat. 8. v. 91. et sq.:

——— quam fulmine iusto,
Et Capito et Numitor ruerint damnante senatu.,

Statius L. V. Sylvar. ad Crisp.:

— succinctaque iudice multo
Surgeret, et castum vibraret Iulia fulmen.,

Ovid. Trist. L. I. El. 3. v. 11. et sq.:

Non aliter stupui, quam qui Iovis ignibus ictus
Vivit, et est vitae nescius ipse suae.

et Eumathius Ismen. L. I. p. 21. edit. Gaulmin.: *καὶ ἦν ὡς ἐκ κεραυνοῦ βληθεῖσα τινὸς, καὶ ὅλην ἐπὶ τοῦ προσώπου φέρουσα τὴν αἰδώ.* Conf. etiam Plin. L. II. c. 20. et Salmas. Plin. Exercit. T. I. p. 590.

22) *ἐκβληθῆναι, μεῖναι σημ.*) Illud *μεῖναι* adieci coniectura ductus. Nam partim sententia id postulat, partim Interpres vertit: *permansuros esse significat.*

23) *οὐ γὰρ οἱ κεραυνωθέντες μετατίθενται, ἀλλ' — καταληφθῶσιν, ἐνταῦθα θάπτονται.*) Conf. I. Meursii Themis Attica, L. II. c. 8.; eiusdem Meursii De Funere c. 38.; Iul. C. Bulenger. de Terrae motu, et Fulminibus. c. XL: de Bidentalibus et rebus fulgure ictis. et Daniel. Clasenii Theologia Gentilis, L. I. c. 10.: ubi multi scriptorum veterum loci proferuntur. Ceterum pro *καταλειφθῶσιν*, ut vitiose scriptum erat, correximus: *καταληφθῶσιν.*

24) σκηπτοῦ πεσόντος) Sic edidi pro σκηπτὸν πεσόντα, et sic quoque Chariton habet: κεραυνοῦ πεσόντος, ad quem vide D'Orvill. p. 692. Eodem modo Homer. Odyss. XIV. v. 475.: — βορέαο πεσόντος, in genitivo. Ad vocc. σκηπτὸς et κεραυνὸς, si videtur, conf. Stobaei Eclog. Physic. c. 42.

25) Ἔτι δὲ ὁ κεραυνὸς τ. μ. ἀποδήμους εἰς τ. οἰκείαν ἐπ.) Pro Ὅτι cum Reiskio dedimus Ἔτι. Paullo post mutavi οἰκίαν et οἰκίᾳ in οἰκείαν et οἰκείᾳ. Profert nostrum locum Wetsten. ad Epist. II. ad Corinth. c. 5. v. 6.

26) ὅτι ταῦτα σημ.) Pro τὰ αὐτὰ ex auctoritate Codicis B scripsi ταῦτα. Et punctum post εἰρήκαμεν mutavi in comma.

27) Ἐπεὶ καὶ ὅταν — ὁ κεραυνὸς καταφλέξῃ, εἰ μὴ ὅλον τὸ σῶμα ἢ μὴ τοιοῦτον etc.) Pro εἰ μὴ ante ὅλον vulgo legebatur: ἢ μὴ, quod cum Codice B mutavi in εἰ μὴ. Et pro εἰ μὴ, quod sequebatur post σῶμα, scripsi: ἢ μὴ, propter sententiam. Pro ὁ κεραυνὸς καταφλέξῃ Cod. B habet: κεραυνῷ καταφλεχθῇ. Salmasius autem in Plinian. Exercit. T. I. p. 590. totum hunc locum ita legit: Μεμνῆσθαι δὲ τοῦτο χρὴ, ὅτι τὰ αὐτὰ σημαίνει τῇ δοκεῖν κεραυνοῦσθαι, ἐπειδάν τις ἢ καταπεφλέχθαι ὑπὸ τοῦ κεραυνοῦ νομίσῃ, ἢ κατὰ κεφαλῆς, ἢ κατὰ στέρνου τὸν κεραυνὸν πεπτωκέναι. Ἐπεὶ καὶ ὅταν ἄλλό τι μέρος τοῦ σώματος ὁ κεραυνὸς καταφλέξῃ, ἢ μὴ ὅλον τὸ σῶμα, ἢ μὴ τοιοῦτον καταλάβοι ἐξ οὗ εἰκὸς etc.

28) περὶ τοῦ παντὸς τοῦ σώματος,) Verba τοῦ σώματος ex Cod. B in textum revocavi, et paullo ante pro ὡς περὶ scripsi: ὡς περὶ.

29) τὸ ὀρθὸν ἑστῶτα, ἢ ἐπὶ θρόνου καθεζόμενον ἢ ἐπ' ἄλλου τινὸς) Pro ἑστάναι scripsi ἑστῶτα ex auctoritate Codicis B, qui tamen pro ἢ ἐπὶ θρόνου καθεζόμενον ἢ legit: ἢ ἐπὶ θρόνου, ἢ —.

30) ἔσω) Sic legendum, non, ut in vulgato textu, ἔξω. Nam mulier in interiore parte iacebat. Conf. supra L. I. c. 74. not. 5. Codex B dat: ἔξωθεν.

31) Πῦρ δὲ τὸ ἐν χρήσει) Ab his verbis incipiebat antea novum caput titulo Περὶ πυρὸς τοῦ ἐν χρήσει superposito. Ego praecedenti adiecì continua serie.

32) ἡ φήμη μόνον λέγει) Sic cum Cod. B lego. Vulgo: ὑφειμένον λέγω.

33) Δοκεῖ οὖν μοι ἀληθῆ λέγειν, σαφῶς δὲ οὐδέπω.) Haec verba ex Cod. B inserui. In ceteris deerant.

34) Λύχνος δὲ καιόμενος ἐν οἰκίᾳ —) Conf. Evang. Matth. c. 5. v. 15.

35) Λύχνος — τοῖς νοσοῦσιν ὑγίειαν.) Huc facit Plutarch. de Isid. et Osir. c. 80.: Ἄκεσιν γοῦν τὸν ἰατρὸν ἐν Ἀθήναις ὑπὸ τῶν μέγαν λοιμὸν εὐδοκιμῆσαι λέγουσι, πῦρ κελεύοντα παρακαίειν τοῖς νοσοῦσιν· ὄνησε γὰρ οὐκ ὀλίγους· etc. Conf. et Iusti Godofr. Gunzii et Io. Fr. Gottl. Richteri Diss. de Ἀφόδευμαις in Sacris Aesculapii. Lipsiae 1737. in Ackermanni Opusculis — p. 129. sq. et p. 133. sq.

36) μέλλει γὰρ ἀνάπτεσθαι.) Pro vulgato ἅπτεσθαι scripsi ἀνάπτεσθαι Codicis B auctoritatem sequutus. Nam rursus incendi debet.

Cap. X.

1) Οἶκοι ἢ τοῖχοι καιόμενοι) Verba ἢ τοῖχοι inserui propter ea, quae paullo post sequuntur: οἵοις ἂν ὦσιν οἱ οἶκοι ἢ οἱ τοῖχοι. Aldus et Rigaltius habent: Οἶκοι καιόμ., et sic quoque Codex A, in cuius tamen margine scriptum est: τοῖχοι. Et Codex B: Τοῖχοι καιόμενοι —.

2) σμυχόμενοι οὐ καθαρῷ) Particulam οὐ cum Reiskio inserui propter sententiam.

3) Ὁ δὲ ἀνδρῶν τοὺς) Vulgo: ἀνδρῶνας. Nos Codicem B sequuti sumus, quia statim opponitur ἡ γυναικωνῖτις, eodem numero singulari.

4) ὁ δὲ δεξιὸς τὰ τέκνα,) Articulum τὰ cum Reiskio in textu posui; sic enim oratio iubet.

5) οἱ δὲ μετὰ τὸ πῦρ ἀυξηθέντες τοῖχοι ἢ λαμπρότεροι) Sequutus hic sum Codicis B auctoritatem, ut saepissime, ubi meliorem habebant lectionem. Noster locus antea sic legebatur: οἱ δὲ μέγα πῦρ ἀυξάνοντες τοῖχοι οἱ λαμπρότερον —.

6) ἡ δὲ ἐχομένη δούλην. Καὶ πάλιν ἡ μὲν τὸν μάνδαλον ἔχουσα καὶ τὸν ἄνδρα, ἡ δὲ ἐχομένη τὴν γυναῖκα.) Sic edendum curavi Codicis B fidem sequutus. Totus hic locus foede corruptus erat ac sic legebatur: ἡ δὲ δεχομένην τὴν γυναῖκα. Reliqua omnia deerant. Glossae: *pessulus*, μάνδαλος, κλεῖθρον. In aliis: *mandalus*, κατοχεύς. Conf. Salmasii Plinian. Exercit. T. II. p. 649. et Casp. Sagittar. de Ianuis Veterum. c. XIV.

7) Κίονες δὲ καθαρῷ πυρὶ καιόμενοι — τὰ τέκνα etc.) Huc pertinent Pindar. Olymp. 3. de Achille:

Ὃς Ἕκτορ' ἔσφαλε, Τρωίας
Ἄμαχον, ἀστραβῆ κίονα.

et Lycophr. v. 280.: οἷον κίον' ἀϊστάσεις δόμων. ad quem locum vide Commentatores.

8) Conf. Euripid. Iphigen. in Tauris v. 57. Vide et Epist. ad Galat. II. v. 9. ibique Commentatores.

9) Τέρεμνα δὲ καὶ ὑπέρθυρα καὶ δρύφακτοι κατακ.) Antea vulgo: δρύςφρακτοι, et Aldus: δρυάφρακτοι. Nos scripsimus: δρύφακτοι. Sic enim praeter Suidam, qui hinc sua sumsit, etiam alii multi scribunt, ut Arcadius Grammaticus: Δρυφακτὸς, ὀξυνόμενον, ἡ θύρα τοῦ δικαστηρίου, ἢ καὶ κιγκλὶς καλεῖται. et Hesych.: Δρύφακτοι, αἱ τοῦ δικαστηρίου θύραι, ἢ μάγκαλοι, ἢ τὰ διαφράγματα, ἢ τὰ περιτειχίσματα. ad quem locum videndus est Alberti. Ab hoc autem vocabulo Attico distinguendum est δρίφακτος per literam ι, vocabulum Macedonicum, quod idem significat ac κράββατος. Conf. Gregor. Episcop. Corinth. s. h. v. et ibi Koen. Cete-

rum de vocabulo τέρετμα vide Euripid. Phoeniss. v. 335., Hesych. s. h. v. et Lycophr. v. 350. et ad hos locos conf. Commentatores.

10) οἱ δὲ θρίγγοι) Iul. Pollux L. VII. Segm. 120.: — περισκοδομεῖν θρίγκους, περιβόλους. καὶ θριγκῶσαι τὸ ῥῆμα. ubi vid. Commentt.

11) παίδων σημαίνει γονήν.) Pro infinitivo σημαίνειν correxi: σημαίνει.

12) — ἡ ἑστία καὶ ὁ κλ.) Hesych.: Ἑστία. βωμός. ἢ οἰκία. ad quem locum videndus est Alberti, qui nostrum quoque locum profert.

Cap. XI.

1) περὶ κυνηγίου καὶ κυνῶν) Verba καὶ κυνῶν ex Aldo in textum revocavi. Et verbum εἶναι, quod post καλῶς ἔχειν sequebatur, cum Reiskio delevi.

2) στάλικες) Iul. Pollux L. V. Segm. 31.: στάλικες δὲ, καὶ σχαλίδες, καὶ σχαλιδώματα, ξύλα ὀρθὰ, ἐξ ἄκρου διττὰ, ἱστάμενα μὲν κατὰ τῆς γῆς, τοῖς δὲ δίκροις ἀνέχοντα τοὺς τῶν δικτύων βρόχους τε καὶ περιδρόμους. et Theocrit. Epigr. III. v. 2.: — στάλικες δ' ἀρτιπαγεῖς ἀν' ὕδρη. ad quem locum vide Warton. Conf. etiam Hesych. s. h. v. Λίνα καὶ στάλικας καὶ σαγήνας coniunxit Sext. Empir. L. VIII. sub init.

3) πᾶσα ἀρκυοστασία) Cod. B: πᾶσαι ἄρκυες. Conf. I. Polluc. L. V. Segm. 32. ibique Iungermann.

4) τοῦ ὑπό τινος κακοῦσθαι.) Illud ὑπό τινος ex Cod. B in textu posui; in quo tamen codice noster locus ita legitur: κρεῖττον τὸ κακὸν τὸ ὑπό τινος κακοῦσθαι.

5) δεσμίους —) De canibus catenariis egit Seneca de Ira L. 3. quem videre licet.

6) — τερπωλὴν, καὶ οἱ μελιταῖοι λεγόμενοι.) Etymolog. Magn.: Μελιταῖα κυνίδια λέγεται, ὅτι πλησίον Ἰταλίας νῆσος ἐστὶ Μελίτη, ἐξ ἧς γίνεται· ἢ τὰ μικρὰ τὰ ἐπιμελείας χρείαν ἔχοντα,

παρὰ τὸ μέλω, τὸ φροντίζω.; Hesych.: Μελιταῖον. κυνίδιον μικρόν. ad quem locum cf. Alberti, et Toup. Emend. in Hesych. Vol. III. p. 383.; Michael. Apostol. Cent. XII. Proverb. 67.: Μελίτηροι κύνες. Ἐπὶ τῶν ἐπὶ τέρψει τρεφομένων· τῶν γὰρ κυνῶν οἱ μὲν ἰχνευταί· οἱ δὲ ἐμέσει τοῖς θηρίοις χαίρουσιν· οἱ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν κτημάτων οἰκουροί· οἱ δὲ ἐπὶ τέρψει. cum quo loco comparand. Suid. et Toup. Em. in Suid. T. II. P. III. p. 130. Conf. et Alciphr. L. III. ep. 22., Clem. Alexandr. Pacdag. L. III. c. 4., Aelian. Var. Hist. L. XIII. c. 42., Athen. XII. 3. et mult. al.

7) σαίνοντες τοὺς δεσπότας) Homer. Odyss. X. 216.:

Ὡς δ' ὅταν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα
Σαίνωσ', —.

8) νοσοῦντες δὲ οἱ κύνες φαινόμενοι τούτοις τοῖς προειρημένοις νόσον προαγ.) Sic dat Cod. B, et sic scripsi. Vulgo: νοσοῦντες δὲ οὗτοι νόσον προαγ.

9) ἢ δάκνοντος) Haec verba a me ex Cod. B adiecta sunt.

10) καὶ εὔγνωμον τὸ ζ.) Pro εὔγνωμον legi voluit Reiskius ἄγνωμον, sed vulgata bene habet. Artemidorus enim dicere vult, canem nunc violentum nunc blandum esse, atque hac de caussa febri similem, quae nunc augeatur, nunc remittat.

11) παρ' αὐτοῖς.) Reiskius vult: παρ' ἀνθρώποις. Sed vulgata bene habet.

Cap. XII.

1) παλαιοὶ συνέχεον) Asteriscum ante συνέχεον delevi.

2) ἐτήρησα, πρόβατα καὶ λευκὰ καὶ μέλανα ἀγαθά; λευκὰ μὲν μᾶλλον, μέλανα δὲ ἧττον. Ἔοικε γὰρ τὰ πρόβατα ἀνθρώποις διὰ τὸ πείθεσθαι τῷ ποιμένι καὶ συναγελάζεσθαι, καὶ προβιβασμῷ καὶ τῇ ἐπὶ τὸ βέλτιον προκοπῇ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος. Ἄριστον μὲν οὖν καὶ ἴδια ἔχειν —) Sic in Codice B legitur, in quo ta-

men desunt: τῷ ποιμένι, et sic dedimus. Antea legebatur: ἐτήρησα, πρόβατα ἀνθρώπους ἐοίκασι, διὰ τὸ πείθεσθαι τῷ ποιμένι καὶ συναυλίζεσθαι, καὶ προβιβασμοῦ, καὶ τῆς ἐπὶ τὸ βέλτιον προκοπῆς, ἀπὸ τοῦ ὀνόματος εἰσὶ σημαντικοί. ἄριστον οὖν καὶ ἴδιον ἔχειν —.

3) σημαντικά) Vulgo legebatur: σημαντικοί. Nos edidimus: σημαντικά; referendum enim ad πρόβατα.

4) ἐστὶ λητέος) Pro λητός, ut antea legebatur, scripsimus: λητέος. Cod. B habet λητέον pro ἐστὶ λ.

5) κρείειν γὰρ τὸ ἄρχειν) Legebatur: κρίνειν etc. Ego cum Rigaltio dedi: κρείειν. Sic enim praeter locos ab eodem Rigalt. prolatos etiam Hesychius habet: Κρείων, βασιλεύων, ἄρχων, κρατῶν etc.

6) ἀσφαλῶς καὶ δι' ὁμαλῶν) Particulam καὶ post ἀσφαλῶς ex Aldina in textum recepi. Cornarius quoque in versione eam expressit.

7) — ὄχημα) Sic cum Reiskio legendum pro σχῆμα. Profert hunc locum Hieronymus Aleander in Tabulae Heliacae Explicatione, qui tamen σχῆμα habet. Eius verba haec sunt: *Arietem quinetiam Mercurio tribuerunt. Itaque in antiquae gemmae scalptura Mercurius arieti insidet; et in alia apud Pompeium Pasq:alinum pabulum ex frondibus arieti praebet: et ita de ariete loquitur Artemidorus:* καὶ γὰρ — σχῆμα, *velox est animal, eique Mercurii species creditur inesse. Tutelam arietis ideo Mercurio tributam existimat Pausanias L. II. quod is prae caeteris greges tueri, atque augere crederetur: verum quum subiungat, quaedam sibi cognita in Magnae Matris initiis de Mercurio et ariete, quae proferre non audeat, suspicionem iniicit, naturalem subesse rationem: occulta enim mysteria in illis, Isiacisque sacris rerum utplurimum naturalium interpretationem sumebant. Ex hoc itaque vernum tempus denotatum existimari potest: aries enim coeleste signum ver figurat, ut Mani-*

lius loquitur. Ac quia verno tempore tondentur oves, creditus est Mercurius eius rei, simulque lanificii auctor fuisse. Tertullianus de Pallio etc.

8) — τὸ φοβερώτατον πέλαγος Αἰγαῖον λέγεται.) Suidas: Αἶγες. Αἰγαῖον πέλαγος, τὸ φοβερώτατον.; Papinius V. Sylvarum: *Supra Aegeas hiemes abeuntis amici. Quod Aegeum mare turbidissimum.* et Scholiast. ad Lycophr. v. 135.: Αἰγαῖον δὲ τὸ πέλαγος ἐκλήθη, ὅτι δίκην αἰγὸς ἁλμάτων κυματοῦται. Quam opinionem tuetur etiam Tournefort in libro: *Relation d'un Voyage du Levant,* ubi in versione germanica, quae mihi ad manum est, haec leguntur: *Wir konnten von Glück sagen, dass wir nur noch im Stande waren den Kanal von Mykone zu passiren, auf welcher Insel wir wegen der fürchterlichen Sprünge, die unsere Caique machte, nicht ohne Gefahr ankamen. Ich bin ganz der Meynung derer, die den Namen des Aegäischen Meeres von den ziegenartigen Sprüngen seiner Wellen herleiten.* De saevitia et tempestatibus Aegaei maris vide etiam Wernsdorf. ad Himerii Eclog. XIII. §. 2. p. 210. Alii dicunt Αἰγαῖον πέλαγος fortasse nominatum esse ab insula: Αἶγαι, ut Scholiast. Apollonii Rhodii I. 831.: Αἰγαῖον πέλαγος ἐκλήθη ἀπὸ νήσου Αἰγῶν καλουμένης. etc., ut alios omittam. Alii ab Aegeo Thesei patre, ut Auctor Etymologici Magni s. h. v. Quocum conf. Lactant. Divin. Institut. L. I. de Falsa Religione c. 11. p. 55. edit. du Fresne. et Kappium ad Aristotel. de Mundo pag. 70. Alii etiam alio modo derivant. Sed opinio eorum, qui illud nomen traxere a saltibus fluctuum, veri simillima mihi videtur. Ceterum ab αἴγες nescio an originem trahat *Waegen*, vocabulum Frisicum, fluctus significans (et, nisi fallor, etiam nostrum *Wogen*); spiritus enim lenis per digamma Acol. saepe transit in ϝ.

9) καὶ αἰγίβοτον καλεῖ τὴν ἀγ.) Pro αἰγίβοτον καλεῖ antea legebatur: αἰγίβοταν ἀεὶ, mendose.

10) — τῷ περὶ ἀγώνων λόγῳ —) Pro ἀγῶνος, ut antea legebatur, cum Reiskio scripsi: ἀγώνων, in plur.; sic enim supra invenitur.

11) ὅτι ἡ γυνή σου πορνεύσει, καὶ κατὰ τὸ λεγόμενον κέρατά σοι ποιήσει: καὶ οὕτως ἐπ.) Sic cum Salmasio (ad Tertullian. de Pallio p. 337. — 339.), Du Fresne (Glossar. Gr. T. I. p. 636. et sq.) aliisque edendum curavi pro: ὅτι ἡ γ. σου π.. καὶ τὸ λεγόμενον, κέρατα αὐτῷ ποιήσει, καὶ οὕτω; ἐπ. Olaus Borrichius in lib.: Antiqua Urbis Romanae Facies, haec scribit: *Alexander Magnus in numismatis Iovis se filium iactavit, Ammonis cornibus ubique visendus, quibus et capiti impositis convivia iniit, monitore Athenaeo. Successores eius, Seleuci, Ptolemaei, Lysimachi, Antigoni, in nummis omnes cornuti, quasi Iovii, honore utique manifesto, donec cornuum decus in ludibria uxoriorum vertit somniorum interpres Artemidorus.* Bene. Nam ante Artemidorum nullus, quod sciam, huius scommatis mentionem fecit. Quod enim Traug. Fred. Benedict ad Ciceronis Epist. ad div. VII. 24. ad vocabulum: *Cipius,* coniecit, id paullo audentius mihi videtur coniecisse. Quem vide. Conf. praeterea cum nostro loco etiam Lucian. Dialog. Mortuor. Διογένου; καὶ Πολυδεύκους, edit. T. Hemsterh. p. 332.; Menag. ad Diog. Laert. L. II. Segm. 108. ad verb. κυριεύοντος —.; Harduin. ad Plin. Hist. Nat. L. 28. Sect. 66. ad verba: *Febres arcet cervorum caro, ut diximus.;* Fabric. ad Sext. Empiric. Pyrrhon. Hypotypos. L. II. c. 22. ad verba: καὶ κέρατα ἔχεις.; Heyne Prisc. Art. Opp. Cpoli ext. in Commentatt. Soc. Gott. T. II. p. 27.; Huschke Analect. crit. p. 168. sq.; Spanhem. de Praest. et Usu N. T. I. p. 402.; Friderici Iacobs Animadvers. in epigrammata anthologiae graecae secundum ordinem Analectorum Brunkii. Vol. II. P. II. pagg. 351. et 444. et Octav. Ferrar. de Pantomimis et Mimis, XXVII.

12) κεφαλείας διεγίνετο) Pro διεγίνετο antea legebatur: διεγί.εται, perperam.

13) προθύμως ὑπακούεσθαι συμ. καὶ εὐνόησιν.) Pro ὑπακούεσθαι et εὐνόησιν scribi iubet Reiskius: ὑπακούεσθαι et εὐνοήσειν. Benc. Vulgata tamen defendi potest. Nam Graeci infinitivum pro nomine substantivo saepissime ponunt, etiam sine articulo.

14) ὕνασθαι —) Aelian. de Animal. L. XI. c. 35.: Ἀτὰρ οὖν καὶ βάθυλιν τὸν Κρῆτα ἐς νόσον φθίσεως ἐμπεσόντα, ἀξάντη τοῦ τοσούτου κακοῦ ὅδε ὁ Θεὸς (Σάραπις) εἰργάσατο ὀνείων ἱερῶν γευσάμενον· καὶ προείπεσε γενέσθαι καὶ αὐτῷ παρὰ τὸ ὄνομα τοῦ ζώου· ἔφατο γὰρ ὀνησιφόρον οἱ ταύτην ἔσεσθαι τὴν θεραπείαν καὶ ἔσεν.

15) Καὶ πρὸς τοὺς φόβους δὲ ἀγαθοὶ διὰ — λόγου.) Tangit Artemidorus Xenophontis historiam in Expedit. Cyri L. II. c. 2. §. 10.: Προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης, καὶ τοῖς Ἕλλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκὸς, φόβου ἐμπεσόντος, γίγνεσθαι. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην Ἠλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ' ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, τοῦτον ἐκέλευσε, σιγὴν κατακηρύξαντα, ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα (sic lego pro ἀφιέντα) τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα καταμηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον ἀργυρίου. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται, ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη, καὶ οἱ ἄρχοντες σῶοι.

16) γεωργίαν;

— αἳ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἰσιν,
Ἑλκόμεναι νειοῖο βαθείης πηκτὸν ἄροτρον —

ὡς φησιν ὁ ποιητής. Μόνον) Ita correxi Codicis B literarum vestigia sequutus habentis: εἰσιν· ἀλλ' αἱ μὲν, ἐνίοις βαθείῃ (tribus superpositis punctis) πηκτὸν ἄροτρον· ὡς φησιν ὁ ποιητής. μόνον —. In ceteris libris decrant verba: ἀλλ' αἱ μὲν — φησιν ὁ ποιητής. Ceterum hi versus sunt Homeri Iliad. X. v. 352. et sq.

17) Ἔοικε γὰρ τῷ ἱστῷ —) Vetustissima est comparatio *tauri* cum *nave*. Et multae gentes eodem vocabulo *taurum* et *navem* designant. Hanc comparationem tangit Moschus quoque Idyll. II. v. 102. Europam inducent dicentem:

Δεῦθ' ἑταῖραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὄφρ' ἐπὶ ταῦδε
Ἑζόμεναι ταύρῳ τερπώμεθα, δὴ γὰρ ἀπάσας
Νῶτον ὑποστορέσας ἀναδέξεται οἷά τε ΝΗΥΣ.

18) ἀγριαίνηται τινὶ ὁ λέων) Pro vulgato: τι, cum Codice B scripsi: τινι, quod aptius mihi videbatur.

19) Ἔοικε γὰρ καὶ ἡ νόσος θηρίῳ) Asteriscum ante ἔοικε delevi. Huc pertinet id, quod Hieronymus Aleander dicit in Tabulae Heliacae Explicatione: *Medicinam nemo ambiget per Herculem significari, cui ἀλεξικάκου cognomentum adhaesit, quique mortem vicisse traditur: eius siquidem institutum fuit orbem peragrare, ut ingruentes passim morbos depelleret, quos poetae tyrannorum monstrorumque nominibus indigitarunt, utpote corporum carnifices ac voratores:* ὡς γὰρ ὑπὸ θηρίων, οὕτω καὶ ὑπὸ νόσου φθείρονται αἱ σάρκες, *ut enim a feris, ita et a morbo corrumpuntur carnes, ait Artemidorus II. c.* 59. (nunc c. 54.). *Sed ut c.* 12. *leonem efferatum praesagire morbum tradit; esse enim morbum ei ferae similem: ut mirum non sit, tributum Herculi exuvium leonis tanquam Averrunco, morborumque triumphatori.* Conf. et Arnob. adv. Gent. L. I. p. 30. edit. Lugd. B. ibique Desider. Herald.

20) Σκύμνους δὲ λέοντος) Aelian. Hist. Anim. L. VII. c. 47.: Λεόντων σκύμνοι καὶ λεοντιδεῖς ὀνομάζονται, ὡς Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος μαρτυρεῖ. Παρδάλεων δὲ σκύμνοι τε καὶ ἄρκηλοι· etc.; Iul. Pollux L. V. Segm. 15.: καλεῖται δὲ τὰ μὲν τῶν λεόντων ἔγγονα, σκύμνοι. ad quem locum vid. Commentatores. Hesychius: Σκύμνους. ἐκγόνους λεόντων, καὶ ἄλλων ζώων. ubi videndus Alberti. Euripid. Supplic. v. 1223.: σκύμνοι λεόντων. et passim apud alios scriptores.

21) σαίνουσα) Pro σημαίνουσα cum Reiskio correxi σαίνουσα, quomodo etiam Interpres vertit: *blandiens*. Postulat id sententia.

22) ἐπεὶ κιναιδιαία ἐστί.) Per Leaenae nomen meretrices intelliguntur apud Veteres. Historia illius Leaenae meretricis Harmodii et Aristogitonis passim narratur, sed diversa a diversis. Conf. Polyaen. L. VIII. c. 45., Plutarch. in tr. de garrulitate, Plin. N. H. XXXIV. 8. s. 19. n. 12. et XIII. 7. atque alios Hieronymi, Athenaei, Pausaniae et Lactantii super hac muliere locos vide apud Ios. Scaliger. in Notis ad Euseb. —. p. 98.

23) Πάρδαλις) In Stephani Pighii in Anni Partes Mythologia haec leguntur: *Baccho inprimis Pantheras sacrarunt Veteres, quod vino delectentur, et inebriatae facilius capiantur. Hinc* φιλάκρητοι *ab Oppiano nuncupantur, qui Bacchi nutrices in Pantheras fuisse mutatas, et Penthea dilaniasse scribit libro tertio de Venatione. Ob macularum quoque varietatem Bacchus Autumni praeses habet hoc peculiare sibi animal: nam autumnalis temporis inconstantiam naturae perfidia, et colorum diversitate refert. Porro moribus varium hominem pardalea vestitum dicunt Graeci, atque etiam* παρδαλωτὸν *appellant, teste Varino. Pantherae item hieroglyphico hominem dolosum et fraudulentum signant Aegyptii, si Oro Apollini credendum est. Itaque per somnium visam Pardalim ab infidis et maleficis periculum portendere docent Onirocriti, ob varietatem animalis. Significat etiam morbos, ut Artemidorus auctor est, quorum Autumnus est ferax.* Ceterum cum nostro loco conf. etiam Nostrum infra L. IV. c. 56., Achmet. 272. et Aelian. H. A. I. 31.

24) — καὶ περὶ ὄμματα κίνδυνον.) Illustravit hunc locum D'Orvill. ad Charit. p. 53. ita scribens: — *Oppian. II. Cyneg.* 479.:

Αἴγλην παμφανόωσαν ἀποστράπτουσιν ὀπωπαί.

Hinc Artemidor. de pardali prodens, καὶ νέσον καὶ ἄλλον φόβον οὐ τυχόντα σημαίνει, *addit* καὶ περὶ ὄμματα κίνδυνον. *non, ut doctissimus Rigaltius, propter maculas, sed quod videbantur habere* ὀφθαλμοὺς ὑποκεχρισμένους *et* ὑπογεγραμμένους. *iam lippientes et aliter oculis laborantes* χλίονται. *Ceterum si quis tamen de* ὑπογραφῇ *oculorum plures consulere velit, agmen stiterit scriptorum, qui de hac re egerunt, Cl. D. W. Trillerus in Observation. Criticis L. IV. c. XV. quibus copiis supplendis supersedeo. Persae palpebras inferiores* ὑπογράφειν *et* ὑποχρίειν, *ut oculi pulcriores et maiores adparerent, solebant. Tale quid natura ipsa in hoc animali circa oculos machinata fuerat. V. Artemidor. IV. c. 41.:* ὁ Πάφιος πιανίσκος etc.

25) Καὶ γὰρ τὸ ἄστρον) Particulam γὰρ ex Aldo et Codice A in textum revocavi. Etiam Interpres eam expressit: *Etenim.*

26) Ἐλέφας ἔξω μὲν Ἰταλίας —) Gisberti Cuperi De Elephantis etc. Exercitatio II. cap. XI.: *Illud praeterea est notandum, Artemidorum scribere, elephantem extra Italiam et Indiam in somnis visum significare periculum et timorem propter colorem (nigricans enim est) et magnitudinem; et eundem addere,* ἐν Ἰταλίᾳ δὲ διεκόσμην σημαίνει, καὶ βασιλέα, καὶ ἄνδρα μέγιστον: *id quod nescio an ab ullo Veterum traditum sit. Rigaltius putat designari Caesarem, clarum et duraturum cum aeternitate Mundi nomen, quia ita Mauri elephantem vocant; uti tradit Spartianus in Aelio Vero; cuius tamen in optimis libris scriptum est: Caesai, teste Salmasio. Tristanus Tom. I. p. 31. Rigaltium errare existimat; et Artemidorum tradere, elephantem in Italia usurpari ad indicandum hominem summae auctoritatis, et forte Mauros eam ob rationem, et imitatione aliorum Populorum, elephantem symbolum fecisse monarchiae, et animal illud appellasse Caesarem in honorem et memoriam Iulii Caesaris, Mo-*

narchae famigeratissimi. Quae uti a ratione aliena sunt, ita miror admodum, Artemidorum memorare Italiam et Indiam, et non meminisse Libyae vel Africae, ubi elephas Caesar vocabatur, nec Aethiopiae, nec Insulae Taprobanes, nisi generali Indiae nomine veniat, ubi etiam magna illarum belluarum copia; et quidem in hac Insula maximi et robustissimi dicebantur nasci, uti legere licet apud Aelian. L. 16. *de Anim. c.* 18. *id quod etiam tradit Onesicritus apud Plinium* 6, 22. *et confirmant hodierna Itineraria. Apud Indos certe regium fuit animal, βασιλικὸν κτῆμα propterea dictum Straboni; sed in Italia pauci elephanti, crantque peregrini et adventitii; quare ego quidem aliis hunc locum examinandum relinquo; addam tamen, quod observatione etiam dignum est, eundem Artemidorum mox tradere, elephantem Plutoni sacrum esse: nam cum narrasset, eum in somnis visum persequentem et minantem, praedicere morbum; apprehendentem vero et interficientem, mortem; non autem apprehendentem, ex extremo periculo servandum esse somniantem, subiungit:* καὶ γὰρ φασὶ τὸ ζῶον ἀνακεῖσθαι τῷ Πλούτωνι; *quod puto factum esse ob furvum vel nigrum colorem, qui animali illi tribuitur. Ita paullo ante vidimus propter colorem elephantem in somnis visum significare periculum; et color ille ominosus et infelix valde habebatur: id quod et satis apparet ex Martiale L.* 6. *epigr.* 77.:

Quaeque vehit similem bellua nigra Libyn;

unde haud patet obscure elephantos tunc ex Africa fere arcessitos, rectoresque eorum fuisse Aethiopes illo tempore. etc. etc.

27) τοῖς μὴ ἰδιάσιν αὐτοῦ.) Antea legebatur: αἰδίοις. Nos cum Reiskio correximus: ἰδιάσιν.

28) Ὀναγρος δὲ ἔχθραν πρός τινα ἀγνώμονα οὐ πάνυ εὐγενῆ.) Pro vulg. ὄναγρος Codicis B auctoritatem sequutus

scripsi: Ὄναγρος, in num. singul., quia numerus singularis antecedit et sequitur. Eundem Codicem B sequutus dedi: ἀγνώμονα, pro εὐγνώμονα, ita tamen, ut particula εὖ post ἀγνώμονα, quae in Cod. MS. deest, in nostra editione retenta sit.

29) ἄγρια π. τ. ἰχθρεὺς λόγον.) Hoc λόγον ex Codice B in textum recepi.

30) — διὰ τὸν ἐνιαύσιον, τοῦτ' ἔστι, τ. χρ.) In Commentatione de numo Hadriani plumbeo et gemma Isiaca in Funere Aegyptii Medicato repertis etc. adornata a Iulio Carolo Schlaegero Philologo Helmaestadiensi. Helmaestadii 1742. in 4. Cap. 9. haec leguntur: —. *Vocabulo autem* Ἐνιάβας *priscos Graeciae incolas eam subiecisse potestatem, ut annum significaverit, confirmarunt testimonio Homeri (Odyss. L. XIV. v.* 161. conf. XIX. 306.):

Τοῦ δ' αὐτοῦ ἐνιάβαντες ἐλεύσεται ἐνθάδ' Ὀδυσσεύς.

Et verbis, quae sub initium marmoris, in insula Chio reperti, leguntur (apud Ian. Gruterum p. MXXXVI. 9.):

ΕΒΔΟΜΟΝ ΕΙC ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕ ΒΙΟΤ ΑΤΚΑΒΑΝΤΑ ΠΕΡΩΝΤΑ.

—. *De origine huius dictionis non convenit inter ipsos scriptores veteres. Alii enim dictum contendunt* τὸν ἐνιάβαντα ἀπὸ τοῦ λύκου, *i. e. sole, cuius cursu anni constituuntur. Facit cum his Macrobius (Saturnal. L. I. c.* 17.). —. *Quidam vero, et in his Hesychius (voc.* Ἐνιάβας*), Didymus (ad Homeri locum, modo citatum) et vetus Apollonii Rhodii Scholiastes (ad Argonautic. L. II. v.* 1123.), *hanc vocem derivandam esse contendunt* παρὰ τὸ ἐνιαύσιος βαίνειν τὸν ἐνιαυτὸν, ὅ ἐστι σκοτεινῶς, *quod anni tempus tacite et latenter praetereat, eaque propter a quibusdam etiam* ἐνγάβας *scribi. Inprimis ridicula est derivatio, cuius Eustathius (Commentar. in Homer. T. III. p.* 538.) *meminit, secundum quam annus appel-*

latus est λυκάβας ἀπὸ τοῦ λύκου, *i. e. lupo; quod, quemadmodum lupi, ut perhibent (vid. Aelian. de natura animalium l. III. c. 6.), quum flumen traiiciunt rapidum, quisque caudam proxime praecedentis arripit mordicusque tenet: ita etiam annis dies, serie haud interrupta cohaerentes, labuntur.* ———. *Accedit, quod* λυκάβας *dictio est minus usitata atque, quod Artemidori novimus testimonio, poetica, ac proinde a stili tenuitate, quam in numis sollicite servarunt veteres, aliena.* etc. etc. Vocabuli: λυκάβας, prima litera, quae olim L scribebatur, in numis, in quibus anni quidam significantur, saepe occurrit. Scaliger de Emendat. Temp. l. 3. p. 384. 501. f. illud L explicat Lustrum. Sed huic Petavius de Doctr. Temp. l. 11. c. 20. et Noris de Epoch. Syromac. Diss. 4. p. 363. f. satis contradixere. Cum nostro praeterea loco conf. Iuliani Imperator. Orat. IV. ed. Spanhem. p. 154., Hadriani Iunii de anno et mensibus libell. p. 3. et sqq., Ballu ad Oppian. Κυνηγ. l. II. v. 217. p. 199. et Io. Gottl. Schneideri Auctarium Emendationum Atque Annotationum Ad Aelianum De Natura Animalium. L. III. c. 6. Quod Auctarium invenies in II. Volumine libri: Reliqua librorum Friderici II. de Arte Venandi cum avibus. edit. I. G. Schneideri.

31) διώσει) Sic pro διεξιᾶσι, ut in vulgato, scripsi Codicis B auctoritatem ac Suidae, qui sua hinc descripsit, sequutus.

32) ἐκ τοῦ φανεροῦ ἐπιθῆσ.) Post φανεροῦ articulum τοὺς delevi ex auctoritate Codicis B, qui tamen pro ἐκ τοῦ φανεροῦ habet: εἰς φανερὸν.

33) Ἀλώπηξ — λάθρα ἐπιβουλεύοντας.) Aristoteles Physiognom. cap. 6. p. 139. et sq. ed. Franz.: οἱ πυῤῥοὶ ἄγαν, πανοῦργοι· ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς ἀλώπεκας. Ad nostrum locum pertinet etiam Proverbium: *Vulpes pilum mutat, non mores.* Conf. et Wetsten. ad Luc. XIII. 32.

34) πί-

34) Πίθηκος ἀνδ. π. κ. γ. σ.) Qualem etiam Thersitem fuisse verisimile fit. Lycophr. v. 1000. πιθηκόμορφον vocat Thersitem, ob faciei deformitatem. Huc pertinet etiam Proverbium: Πιθηκισμοῖς περιελαύνεις. Conf. Proverbior. e Suida Cent. XI. Prov. 82. ibique Andr. Schott. Vide etiam Taubmann. ad Plaut. Truculent. Act. II. Sc. 2. v. 14. ad verba: *clurinum pecus.*

35) κυνοκέφαλος — νόσον — τὴν ἱερὰν καλουμένην.) Hesych.: Ἱερὰ νόσος. ἐπιληψία. et idem Hesych.: Μεγάλη νόσος, ἡ ἐπιληψία. Conf. etiam Foesii Oeconom. Hippocrat. s. Μεγάλη νόσος; Petiti Commentar. in Aretaeum Cappad. de Causis et Signis Morborum Diuturnor. L. I. c. 4.; Bernard. ad Theophanis Noni Epitom. c. 36. p. 146.; Rieger. ad Hippocrat. Aphorism. L. II. Aphor. 45. T. I. p. 309.; Robert. Keuchen. ad Quint. Serenum Samonicum de Medicina p. 285.; I. C. Bulenger. de Prodig. c. 40.; Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. VI. c. 20. p. 483.; Huet. ad Origenis Commentar. in Matthaeum T. XIII. §. 4. et sq.; Wetsten. ad Matth. IV. 24.; Reimar. ad Dion. Cass. L. 46. T. I. p. 472.; Locell. ad Xenophont. Ephes. L. V. c. 7. p. 100.; Toup. Emendatt. in Hesych. Vol. III. p. 259. et sq. et P. II. p. 483.; Alard. ad Valer. Flacc. Argonautic. L. I. v. 1. ad voc.: *Magnis.* et Zimmermann. in opere aureo: *Von der Erfahrung,* L. IV. c. 3. p. 107. et sq. Athenaeus L. VII. c. 10. plures sacros morbos novisse videtur; dicit enim: τὰς ἱερὰς καλουμένας νόσους. Sed Medici sacrum morbum norunt unum: epilepsiam. Heraclitus tamen apud Diog. Laert. L. IX. Segm. 7. vocavit sacrum morbum Arrogantiam (τήν τε οἴησιν, ἱερὰν νόσον ἔλεγε). Ceterum praeter nostrum Cynocephalum etiam Capras et Oves epilepsiae obnoxias esse observat Hippocrates de sacro morbo p. 307. Foesii.

36) λύγγας) Ita correxi pro vulg. λύγγους. Aldus habet: λύγους.

37) Ὕαινα — ἀνδρόγυνον —) Hyaenam sexum alternare, i. e., modo marem esse, modo feminam, multi narrant, ut Aelian. H. A. I. 25., Horapollo Hierogl. II. 65., Phile c. 43., Ovid. Metam. L. XV. Fab. 38., Tertullian. de Pallio c. 3. et alii. Sed id negavit iam Aristoteles H. A. L. VI. c. 32.: Ἡ δὲ ὕαινα τῷ μὲν χρώματι λυκώδης ἐστὶ, λασιοτέρα δὲ, καὶ λοφιὰν ἔχει δι' ὅλης τῆς ῥάχεως. Περὶ δὲ τῶν αἰδοίων ὃ λέγεται, ὡς ἔχει ἄῤῥενος καὶ θηλείας, ψεῦδός ἐστιν. Ἀλλ' ἔχει τὸ μὲν τοῦ ἄῤῥενος, ὅμοιον τῷ τῶν λύκων καὶ τῶν κυνῶν· τὸ δὲ δοκοῦν θηλείας εἶναι, ὑποκάτω μέν ἐστι τῆς αἰδοίου, παραπλήσιον δ' ἐστὶ τῷ σχήματι τοῦ θήλεος· οὐκ ἔχει μέντοι οὐδένα πόρον. Et tamen hodieque ista opinio obtinuit apud incolas Promontorii Bonae Spei, ut discimus ex Libro in lingua Batava scripto et germanice verso: *Reisen nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, nach Irland und Norwegen, in den Jahren 1791 bis 1797. von Cornelius de Jong, Holländischem Capitän und Befehlshaber der Kriegsfregatte Scipio. I. T. Hamburg.* 1803., ubi in Epistola VI. haec leguntur: *Von diesem Thiere (auf dem Cap Wolf genannt), das nicht das eigentliche Thier dieses Namens, sondern die Hyäne ist, erzählt man hier, er sey ein Jahr ums andere Mann oder Weib, oder vielmehr, er sey beydes zugleich. Dieses behaupten nicht nur die Bauern, sondern auch Leute von Erziehung. Aber ich habe das Thier untersucht, und mich, ohne ein grosser Naturkundiger zu seyn, vom Gegentheil überzeugt. Wie könnte auch ein ganzes Geschlecht von Thieren Hermaphrodit seyn? Gern gebe ich zu, dass uns von der thierischen Haushaltung noch Manches unbekannt seyn mag: allein etwas so Auffallendes könnte den Naturforschern nicht entgangen seyn. Ohne die Werkzeuge des Zergliederers, und ohne Vergrösserungsglas, habe ich einigen Leuten ihren Irrthum dargelegt. Bey alle dem ist der Bau der Theile von der*

Art., dass ich mich über die Entstehung der Fabel nicht *verwundere.* Ceterum pro ἀνδρόγυνον Cod. B dat: ἀνδρώδη, et mox pro κίναιδον idem Cod. B: γύναικώδη.

38) φαρμακίδα) Conf. Plin. L. VIII. c. 44. De Turcis vide Busbequii Epist. Turc. I. De usu superstitioso hyaenae pellis, phocae, et bulborum contra tonitrua testatur etiam Ioannes Laurentius Lydus περὶ Μηνῶν p. 54., ubi φώκης corrigendum pro φύλλης ex altero loco p. 127.

39) — ἀλλ' οὖν γε εἰρήσεται, — Μένανδρος φησίν.) Vulgo legebatur: ἀλλ' οὐν εὑρήσεται. Nos edidimus: ἀλλ' οὖν γε εἰρήσεται, Codicem B sequuti, in quo tamen non reperiuntur verba: οὕτω γὰρ λέγονται — Μένανδρος φησίν. Tum praeeunte Reiskio scripsi: ὧν ante πολλάκις pro ὡς, et Κάπρος καλεῖται pro καὶ προσαλεῖται. Eundem Reiskium sequutus vulgatum κάπροις mutavi in καπρῷς. Ceterum Codex A dat: μὲν ἀνδρεῖ pro Μένανδρος.

40) ἢ ἐν Λιβύῃ) Huc faciunt Aristoteles H. A. Lib. VIII. c. 28.: Λέγεται δέ τις παροιμία, ὅτι ἀεὶ φέρει τι Λιβύη καινόν. et Plinius L. VIII. c. 16.: *Ideo* (scilic. propter inopiam aquarum ad paucos amnes congregantibus se feris) *multiformes ibi animalium partus: varie feminis cuiusque generis mares, aut vi aut voluptate miscente. Unde etiam vulgare Graeciae dictum, semper aliquid novi Africam afferre.*

41) ὃ μὴ ἐν τῷδε τῷ λόγῳ) Sic eum Cod. B scripsi et ordinavi. Antea sic legebatur: ὃ μὴ ἐν τῷ λόγῳ τῷδε.

42) ὅτι τὰ ἐξ ἡ. μ. ἐς γ. συνηρέθη, ἐξ —) Sic legendum. Antea enim pro τὰ post ὅτι legebatur ταῦτα, et post συνηρέθη sequebantur verba ἂν εἴη, quae delevi ut inepta.

43 — τὰ καὶ φωνὴν ἐκέκραντα καὶ ἐφθεγξάμενα ὥςτε ἀνθρώπους, καὶ) Hunc locum restitui ex Codice B, qui tamen pro ἐφθεγξάμενα perperam legit: ἐλεγξάμενα, in ceteris libris curtatum, in quibus legitur: τὰ καὶ φωνὴν ἐκέκραντα ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα etc. Ad nostrum locum pertinet Epist.

II. Petri c. II. v. 16.: Ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον, ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.

Cap. XIII.

1) Δράκων δρωμένους βασιλέα σ.) Achmet. Oneir. 283.: Ὁ δράκων εἰς πρόσωπον βασιλέως κρίνεται. etc. Conf. et Wetsten. ad Apocal. XII. 3. et Gisb. Cuper. de Elephantis, etc. Exercitat. II. c. 6.

2) καὶ χρόνοι, διὰ — ἐκδιδύσκεσθαι τὸ γῆρας) De serpentibus ac similibus animalibus, quae veterem cuticulam vel membranam nova suborta exuunt, proprie dicitur γῆρας, ut scriptoribus latinis: *senecta*, et germanicis: *der alte Balg*. Bis quotannis illud γῆρας exuebant serpentes, ut discimus ex Aristotel. H. A. L. VIII. c. 23. De nostro autem loco et Dracone χρόνον significante plura legere licet in Hieronymi Alcandri Tabulae Heliacae Explicatione.

3) Καὶ πλοῦτον — θησαυροὺς ἰδρύσθαι.) Festus: *Dracones dicti ἀπὸ τοῦ δέρκεσθαι*. — *Quia ex causa incubantes eos thesauris custodiae causa finxerunt veteres.* Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 110. ad illa verba: Δείλαιον φυλάττει τὰ ἔνδον. Huc etiam Plutarch. de Iside et Osir. c. 76.: Τῷ δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τὸν δράκοντα θεοδίας παρέθηκε, τῷ δὲ τῆς Ἀφροδίτης ἐν Ἥλιδι τὴν χελώνην, ὡς τὰς μὲν παρθένους φυλακῆς δεομένας, ταῖς δὲ γαμεταῖς οἰκουρίαν καὶ σιωπὴν πρέπουσαν. etc. Idem narratur etiam de gryphis Veterum. Conf. Libellum germanice scriptum: *Von den goldgrabenden Ameisen und Greifen der Alten, eine Vermuthung von Veltheim* (in II. T. Libri: *Sammlung einiger Aufsätze historischen, antiquarischen, mineralogischen und ähnlichen Inhalts, von A. F. Grafen von Veltheim, D. d. W. W.*). Verba, quae huc pertinent, haec sunt: *Sie*

bewohnten besonders heilige oder doch höchst einsame Orte, deren freyer Zutritt den Menschen verboten war, sie verwahrten grosse Schätze, zu deren Besitze die Menschen nicht anders gelangen konnten, als dass sie diese Wunderthiere überwanden, oder sich ihrem Dienste gänzlich widmeten.

4) πάντας) Sic est in Aldo. In Rigaltiana perperam: παίτας.

5) Ζεὺς Σαβάζιος) Pro σεβάσμιος, ut vulgo legebatur; cum Rigaltio correxi: Σαβάζιος. De Iove Sabazio conf. Albert. Rubenium de Numo: Asia Recepta. (in Graevii Thesaur. Ant. Rom. Vol. XI. p. 1371. sqq.) et Ioseph. Carrionis Emendatt. et Observatt. L. I. c. 16. extrem.

6) Ἥλιος) In caduceo Mercurii serpentes Solis symbolum esse docet Macrobius Saturnal. L. I. c. 19. Conf. etiam Gisb. Cuper. Harpocrat. p. 62.

7) Δημήτηρ καὶ Κόρη) Athenagoras in Legatione pro Christianis: Καὶ ὅτι τὴν μητέρα Ῥέαν ἀπαγορεύουσαν αὐτοῦ τὸν γάμον ἐδίωκε· δρακαίνης δ' αὐτῆς γενομένης, καὶ αὐτὸς εἰς δράκοντα μεταβαλὼν, συνδήσας αὐτὴν τῷ καλουμένῳ Ἡρακλειωτικῷ ἅμματι, ἐμίγη, τοῦ σχήματος τῆς μίξεως σύμβολον ἡ τοῦ Ἑρμοῦ ῥάβδος. Εἶθ' ὅτι Περσεφόνῃ τῇ θυγατρὶ ἐμίγη βιασάμενος καὶ ταύτην ἐν δράκοντος σχήματι, ἐξ ἧς παῖς Διόνυσος αὐτῷ. —.

8) Ἀσκληπιός) Draco sive serpens Aesculapii vigilantiae signum est habitum ac summae attentionis. Ceterum conf.: Meibomii Commentar. in Iusiurandum Hippocratis p. 46.; Iusti Godofr. Gunzii et Io. Fr. Gottl. Richteri Dissertation. De Δᾳδουχιαις in Sacris Aesculapii. Lipsiae 1737. (in Ackermanni Opusculis ad Medicinae Historiam Pertinentibus) p. 75.; Nessel. Catalog. Biblioth. Caesar. Vindob. P. III. tab. 50. et Schulz. in Historia Medicinae a rerum initio ad annum urbis DXXXV. deducta. 4. Lips. 1728. p. 136. Adde Aelian. H. A. L. VIII. c. 12. et Pausan. L. II. c. 28.

9) Ἥρωες) Callimachi Epigrammat. Epigr. XXV.:

Ἥρως Ἠετίωνος ἐπὶ σταθμὸν Ἀμφιπολίτεω
Ἵδρυμαι, μικρῷ μικρὸς ἐπὶ προθύρῳ.
Λοξὸν ὄφιν καὶ μοῦνον ἔχων ξίφος. ἀνδρὶ δὲ ἱππεῖ
Θυμωθεὶς, πεζὸν κἀμὲ παρῳκίσατο.

10) Ἐπειδὰν οὖν προσίῃ, ἢ διδῷ τι ἢ λέγῃ, ἢ τὸ μὴ ἄγριον διὰ τῆς γλώσσης ἐμφαίνῃ: ἀγαθὰ —) Sic restitui Codicem B sequutus, in quo tamen pro προσίῃ, ἢ legitur: πρωὶ ἢ καὶ τοι (sic). Antea libri habebant: Ἐπειδὰν δὲ προσίῃ, ἢ διδῷ τι ἢ λέγῃ τι, ἀγαθὰ —.

11) δήσας) Vulgo: δείας. Ego Codicem B sequutus scripsi: δήσας, ut iam vidit R. M. van Goens Observ. Misc. Philol. c. II. p. 12. Notum Virgilii illud: *spirisque ligant ingentibus.* Aen. II. 217.

12) Ὄφις δὲ νόσον σημ.) Intellige h. l. morbos, qui a graecis filiis Aesculapii ἑρπυστικοὶ nominabantur. Nos dicimus: *Schleichende Krankheiten.* Sic interpretatur nostrum locum etiam Gilb. Wakefield in Silv. Crit. P. III. p. 159. Quod satis manifestum faciet Scholiastes Hom. ad Od. IV. v. 418.: ἘΡΠΕΤΑ· κυρίως μὲν οἱ ὄΦΕΙΣ —.

13) ἔχθραν) Huius odii ratione scribit Hyperides (Suidas in voc. Παρεῖαι.) in oratione contra Demadem, τοὺς ὄφεις μισητοὺς εἶναι πάντας, *odio dignos esse serpentes omnes.* Huc faciunt etiam Mos. Gen. III. 15.: *Ponam inimicitias inter te et mulierem.*; Theocrit. Idyll. 15.:

Ἐκ παιδὸς τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δέδοικα.

et Plaut. Mercat. Act. IV. Sc. 4. v. 20. et sq.:

Nempe uxor ruri est tua, quam dudum dixeras
Te odisse aeque atque angueis. —

14) Οἷον δ' ἂν γυνὴ θηρίον ἑρπετὸν ἔχουσα) Illud ἑρπετὸν ex Cod. B in textu posui. Idem Cod. B tamen haec verba sic ordinat: Οἷον δ' ἂν θηρίον ἑρπετὸν γυνὴ ἔχ.

15) ἐξ ὕδατος ἢ δι' ὕδατος) Ut piscatores et mercatores. Vide nostrum et infra c. 17. et 34. Ὕδρα autem

ex Dioscoridis Theriac. c. 11. sententia ii sunt, quos alio nomine χερσύδρους appellant; Latini: *natrices*. Cum nostro loco conf. etiam II. Petri III. 5.

16) Δρύϊναι) Galen. De Theriac. ad Pison. L. I. c. 8.: Ὁ δὲ δρύϊνος ὄφις ἐν ταῖς τῶν δρυῶν ῥίζαις τὸν βίον ποιούμενος, οὕτως πονηρός ἐστι πρὸς τὰ διαφθεῖραι κακῶς, ὥστε, εἴτις, φασὶν, αὐτοῦ ἐπιβαίη, ἐκδέρεσθαι αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ εἶδημα πολὺ γίνεσθαι καθ' ὅλον τῶν σκελῶν. Καὶ ἔτι τὸ θαυμασιώτερόν φασιν, ὅτι καὶ εἰ διερπύσειέ τις ἐθέλοι, τούτων τὰς χεῖρας ἐκδέρεσθαι. Quocum comparandus Paul. Aegin. L. V. c. 15. Quem δρύϊνον Galenus, Paulus Aeg., Aelian. et alii nominant, Nicander aliique δρυΐνην appellant. Graeci hodierni eum appellant *Dendrogailia*, dictione ad veterem nonnihil accedente. Cuius genuinam picturam invenies apud Petr. Bellonium in Observatt. L. III. c. 51., ubi etiam de Aspide Veterum legere licet.

17) παρεῖαι) Conf. Aelian. Hist. Anim. L. VIII. c. 12. et Harpocration. ac Suid. in hoc voc., ubi vide Commentatores. Ceterum pro παρεῖαι Cod. B habet: παρθενίαι.

18) ἐν πόλει τὰ πολλὰ διατριβόντων.) Illud τὰ πολλὰ ex Codice B in textum recepi propter sententiam, quae plana est.

19) Σκίψ) Scholiast. Nicandri Ther. v. 517.: Ἡ δὲ σκὶψ ὁμοία ἐστὶ τῇ σαύρᾳ· καλεῖται δὲ καὶ χαλκίς· ἔχει γὰρ ἐπὶ τοῦ νώτου χαλκιζούσας φάβδους. Plin. IX. c. 5.: *lacerta, quam hi sepa, alii chalciden vocant* etc. Germani eam dicunt *Kufferader*. Ceterum in Codice B scriptum est: Σκίψας pro σκίψ.

20) δίψας) Suidas: Δίψας. εἶδος ὄφεως — γίνονται δὲ ἐν Λιβύῃ καὶ Ἀραβίᾳ μᾶλλον. Καλοῦσι δὲ αὐτὴν μελάνουρον καὶ ἄμμωνά τε καὶ κεντρίδα. quocum comparandus Toup. in Emendatt. in Hesych. Vol. IV. p. 65. ad illa verba: Ἄμμων — ὄφις. Κυρηναῖοι. De Dipsadibus vide etiam Lucian. in cogno-

mine tractatu; Lucan. L. IX. v. 736. sqq.; Aelian. Hist. An. L. VI. c. 51. ibique commentatores, atque alios complures.

21) καὶ δίφας) Haec vocabula eiici vult Reiskius. Ego retinui. Nam Hesychius habet: Δίφατον. ὄφιν. Κρῆτες.

22) καὶ ὁ καλούμενος χαμαιλέων) Hanc lectionem meliorem ex Cod. B in textu posui pro vulgata: λέων.

23) Φαλ. — σκορπίοι —) Achmet. Oneir. 285.: Ὁ σκορπίος εἰς ἐχθρὸν κακοῦργον καὶ ὀλιγόδοξον κρίνεται. Ἐὰν ἴδῃ τις, ὅτι ἐκρούσθη παρὰ σκορπίου: εὑρήσει βλάβην, ἢ νόσον παρὰ ἐχθροῦ τοιούτου, καὶ ἀγαθοῖς ἀνταμείψεται αὐτόν. etc. Itaque σκορπίος idem significat atque hominem natura malum, ut in Antholog. Graec. apud Ammian. Epigr. X. v. 2.: σκορπίος ὤν. Conf. Iacobsii Animadv. ad Anthol. Gr. Vol. II. p. 139. et Wetsten. ad Apocalyps. IX. 3.

Cap. XIV.

1) οἱ λεγόμενοι δόλωνες) De vocabulo δόλωνες conf. omnino Suidam, Du Cang. Gloss. Gr. et Reinesii Var. Lect. p. 640.

2) τοῖς δὲ οὐ φησὶν ἐπιτηδ.) Pro οὐκ scripsi οὐ φησὶν Cod. B sequutus.

3) ψῆτται, ἀφύαι,) Vulgo legebatur: ψεστοαφύαι, pro quo legendum censet Casaubonus: ἑψητοὶ, ἀφύαι. Cui assentitur Schneiderus, paene alter Salmasius, in Critic. Lexic. Gr. in vocabulo ψεστοαφύαι. Ego Ruhnkenium (ad Timaeum s. v. ψίτται per τ scr.) sequor et Reiskium. Quae sequuntur verba: καὶ ἄλλα πολλὰ εἴδη τῶν ἰχθύων, in Codice B desunt.

4) Ἤδη δὲ τί καὶ κατ' εἶδος —) Verba: τί καὶ, a me ex Codice B adiecta sunt.

5) κίχλη, φ. etc.) Pisces hi appellabantur nomine: κίναιδος. Conf. Oppian. Halieut. L. I. v. 127.

6) ἐπάγουσιν) Sic pro συμαίνουσιν ἐπάγειν scripsimus Codicem B sequuti. Illud τὴ autem post λανθάνειν contra Reiskium retinui; supplendum enim κατὰ.

7) τρὶς γὰρ κύει.) Pro vulgato τρεῖς secundum Aristotelem (Hist. Anim. L. V. c. 9. et c. 11.), quem h. l. respicit Artemidorus, scripsi: τρὶς; ter enim quotannis fetum edit. Conf. Athen. L. VII. c. 21. et Scholiast. Oppian. Halieut. L. I. v. 590. Asteriscum ante γὰρ delevi. Ceterum pro τρὶς γὰρ κύει Cod. B legit: τοῖς γὰρ κύουν.

8) ἀποδιδύσκονται τὸ γῆρας) Hoc τὸ γῆρας ex Cod. B textui adieci; sic enim paullo post legitur.

9) οἷον καρὶς) Illud οἷον Cod. B dedit.

10) κοιλίαν ἡμῶν καὶ ἀποκρίνουσι τὰ σκύβαλα, τὰ αὐτὰ —) Vulgo ἐκκρίνουσι τ. σκ. Nos ἀποκρίνουσι posuimus ex auctoritate Codicis B, et quia eodem significatu et alibi Noster verbo ἀποκρίνειν utitur, ut infra c. 26. In Cod. B tamen pro κοιλίαν ἡμῶν — παρέχουσι sic legitur: κοιλίαν καὶ ἀποκρίνουσι σκύβαλα, ταῦτα τ. λ. σ., ἃ τὴν αὐτὴν παρέχει —.

11) οἷον πορφύρα) Voc. οἷον ex Cod. B adiectum est. Idem Codex B habet λαμβανόμενα post γαστέρα et ante πάντα.

12) καρκινάδες καὶ ἁλιεῦσι καὶ πορφυρευταῖς καὶ καρκινευταῖς πολλάκις συμφέρουσι.) Sic legit Codex B: cuius auctoritatem sequutus sic edendum curavi. Antea legebatur: καρκινάδες, ἁλιεῦσι καὶ πορφυρευταῖς πολλάκις συμφέρει.

13) κοινωνίαν καὶ εὔνοιαν) In Epistol. ad Hebraeos XIII. 16. εὐποιία et κοινωνία iunguntur. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 135.

14) διὰ τὸ μὴ ὀστέα ἔχειν) Particulam negativam ex Codice B inserui, ut necessariam.

15) θολόν, ᾧ —) Pro vulgata δόλον ex Codice B dedimus θολόν, *succum sepiae*, ut veram lectionem.

16) χρήσασθαι) Sic emendavi ex auctoritate Codicis B. Ceteri libri habent: χρώματα, mendose. Sententia autem plana est.

17) διαλιεσθῆναι τὰς ἐλπίδας τοῦ ἰδόντος σημαίνουσιν: οἷον) Pro μισθῆναι, ut vulgo, cum Codice B scripsi: διαλιεσθῆναι. Totum autem hunc locum idem Codex B ita legit: διωλιεσθῆναι (*sic*) τὰς λεπίδας. οἷον —.

18) πρημάς) Hoc in textum recepi Codicis B auctoritatem sequutus, qui tamen hunc locum a voc. εἶδη usque ad voc. σίμος ita habet: ὧν (*sic*) αὐτοῦ πρήμας, τηλαμιὺς, σίμη etc. Mox pro κολιάς, ut vulgo legebatur, scripsi κωλίας, pro quo Aldus habet: κολιάς.

Cap. XV.

1) βάτραχοι —) Virgil. Georg. L. III. v. 431.: *ranisque loquacibus* —. Inde coniector ranas pro loquutuleiis et impostoribus accipit. Et Origenes in Exod. c. 8.: *Ranae significant clamosas advocatorum allegationes, qui inani et inflata modulatione perstrepunt*, etc. Vide etiam Wetsten. ad Apocalyps. XVI. 13.

Cap. XVI.

1) καὶ ὅπου ἐπέχεται) Pro vulg. ἔπεισιν cum Codice B lego ἐπέχεται. Nam secundum Plinium quoque, ut Rigaltius iam annotavit, Delphini ventum non illinc, quo abeunt, sed ex qua veniunt parte praesagiunt. Statim post pro πνευσούμενον, ut vulgo, scripsi πνευσάμενον: pro quo Codex B dat τὸν.

2) Ἔξω δὲ θαλάσσης —) Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XIII. 1.

3) κακῶν —) Cod. B habet: κακῶσαι. Vulgata tamen bene habet. Pro σῶσαι, quod statim post sequitur, scribendum σώσαι. Et μὴ δὲ αὖτε ἑαυτὸ coniunctim scripsi: μηδὲ, *ne-quidem*.

4) κακοὺς κακῶς ἀπολέσθαι) Cf. Wetsten. ad Matth. XXI. 41, et Gilbert. Wakefield in Silv. Critic. P. II. Sect. 78. p. 52. sq.

Cap. XVII.

1) Λάροι καὶ αἴθυιαι —) De fulice (fortasse αἴθυια) dicit Cicero in Prognosticis:

Cana fulix itidem fugiens e gurgite ponti
Nunciat horribiles clamans instare procellas.

Et Plinius tempestatum ac ventorum recensens praesagia scribit: *Ceteraeque Aquaticae Aves concursantes.* Conf. Olaum Magnum de Septentrionalibus volucribus L. I. c. 7.

2) ἑταίρας) Sic cum Interprete *amicas* vertente, Reiskio aliisque correxi pro ἑτέρας.

3) ἀγρεμόνας) Sic emendavit Gilb. Wakefield in Silv. Critic. P. III. Sect. 162. p. 193. Vulgo legebatur: ἀγνώμονας, minus bene.

4) Τὰ δὲ ἀπολλύμενα οὔ φησιν εὑρεθήσεσθαι; ὅ, τι γὰρ ἂν λ.) Ita lego. Vulgo: Τ. δ. ἀ., οὐχ εὑρεθήσεται, ὅτι γ. ἂν λ. Codex B autem hoc modo: Τ. δ. ἀ. οὔ φησιν εὑρεθήσεται ὅ, τι ἂν λ.

Cap. XVIII.

1) παρατεθέντας) Sic cum Reiskio legendum pro παραθέντας.

2) Καὶ ἡ γυνὴ — ἄφωνον γεννήσει) Profert hunc locum Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. IX. c. 31. p. 706. Pro γεννήσει in Cod. B legitur: γεννήσεται.

Cap. XIX.

1) τ. ἀποδήμους ἐπανάγουσι, —) Vulgo: συνάγουσι. Nos Codicis B auctoritatem sequuti scripsimus ἐπανάγουσι.

Quod autem idem Codex B statim post, ἀπανάγουσι, habet, non, ut vulgo, αὐξήσουσι: in eo non sumus eum sequuti.

Cap. XX.

1) Ὁρνιθες ἱερὸι πλ.) Pro ἱερὸι legi vult Reiskius ἄλλοι. Sed non opus. Nam ἱερὸι idem est ac μεγάλοι. Sic Latinis *sacer* pro *magnus*.

2) τὸ προστυχὸν) Sic cum Codice B lego pro περὶ τὸ τυχὸν, ut libri habebant.

3) Οἱ δὲ μικροὶ καὶ σπερμολόγοι —) Profert hunc locum Wetsten. ad Act. Apostol. XVII. 18.

4) οὐκ ἔστιν ὅτε ἐνδεεῖς —) Sic legendum est, et sic quoque Codex B exhibet, non, ut in textu vulgato, οὐκέτι ἐνδεεῖς —. Nostra scriptura respondet praecedentibus verbis: ἔστιν ὅτε.

5) Ἀστὸν ἰδεῖν —) Cf. Wetsten. ad Apocalyps. VIII. 13. Paullo post pro ἄγει post ἀπόδημον melius legendum: ἀπανάγει. Eodem modo Interpres: *reducit*.

6) ἐπάραχον ἰδεῖν ὁμοίως καθὲν ἀνδρὶ;) Verba ἰδεῖν et ἀνδρὶ ex Cod. B in textu posuimus. Aquila enim non ad feminam, sed ad virum referenda est.

7) Ἀστὰς ἐπικαθεσθεῖσις τῇ κεφαλῇ τοῦ ἰδάντος) Pro ἐπὶ τὴν κεφαλὴν scripsi: τῇ κεφαλῇ, partim Codicem B sequutus, partim quia et infra c. 22. Noster habet: ἐκκαθεζόμεναι δὲ τῇ κεφαλῇ τοῦ ἰδόντος —.

8) ἔθος γάρ τι παλαιὸν τοὺς ἐκτοθανόντας τοὺς γε τοιούτους πλάσσειν τε καὶ γράφειν ἐπ' ἀετῶν ὀχουμένους, καὶ —) Ita exhibet Cod. B, in quo tamen scriptum est τοιούτοις, quod mutavi in τοιούτους. Antea legebatur: ἔθος γὰρ παλαιὸν ἐκτεθνηκότας τούτους πλ. τ. κ. γρ. ἐπ' αὐτῷ ἑ., καὶ —. Pro ἐπ' αὐτῷ iam S. Bochartus scripsit ἐπ' ἀετῶν in Hierozoic. T. II. L. II. c. 2., ubi praeter nostrum alii quoque loci ad hanc consuetudinem pertinentes proferuntur. Conf. Herodiad.

Historiar. L. IV. c. 2. §. 10. et sq. p. 145. sq. edit. Wolfii. Vide etiam Dempster. ad Rosini Antiq. Rom. L. III. c. 18. p. 214. et p. 216.; Io. Petri Bellorii Observatt. ad Veter. Lucernas Sepulcr. P. II. Figur. IV. in I. Gronovii Thesaur. Ant. Gr. Vol. XII. et Pierii Hieroglyph. L. XXIV.: Pavo. cap. 9.: Feminarum consecratio.

9) Σημαίνει δὲ ὁ ἀετὸς καὶ τὸν ἐνεστῶτα ἐνιαυτόν) Noster infra L. V. S. 57.: ὁ — ἀετὸς ἐσήμαινε τὸ ἔτος, ἐν ᾧ ἔμελλεν —. Hesychius: Ἄφτα. τὰ τῷ αὐτῷ ἔτει γεννώμενα. ubi videndus Alberti. Conf. etiam Coray ad Heliodor. Aethiopic. L. IV. c. 14. ad verba: ἀετὸν ἅμην — φέροντα, Tom. II. p. 158.

10) Ἄφτη —) Scholiast. ad Hom. Iliad. L. XIX. v. 350.: Ἄφτη. εἶδος ὀρνέου. τινὲς Ἰκτῖνον καλοῦσιν, ἕτεροι δὲ φήνην. et Hesychius: Ἄφτη. —. ἢ ὀρνέου γένος, κατὰ Λατίνους. ad quem locum vid. Alberti.

11) ὁ αἰγυπιὸς —) Suidas: Αἰγυπιόν. οὕτως οἱ παλαιοὶ, ἀλλ' εὖ γῦπα. etc. Vide et Antonin. Liberal. Fab. 5.

12) Κόραξ — ἀλλάσσειν τὴν φωνήν.) Noster L. IV. c. 56.: τὰ πολλαῖς χρώμενα φωναῖς —, ὡς κόραξ etc. Plin. Hist. Nat. L. X. c. 12.: *Pessima eorum* (sc. corvorum) *significatio, quum glutiunt vocem veluti strangulari.* Conf. Aldrovandi de Avibus T. I. p. 693. Ceterum profert nostrum locum etiam Wetsten. ad Epist. ad Galat. IV. 20. ad illa verba: ἀλλάξαι τὴν φωνήν. et ad Matth. XXVI. 34.

13) Φάσσαι δὲ καὶ περιστεραὶ γυναῖκες ὀνομ. —) Sic Helena Lycophroni vers. 85. τρυφερὸν dicitur, et secundum Scholiastem quidem διὰ τὸ λάγνον. Et vers. 131.: πελείας, ubi exponit idem Scholiast. πόρνην. Conf. Taubmann. ad Plaut. Bacchid. Act. I. Sc. 1. v. 35. ad voc. *Turturem.*; Commentatores ad Petronii Sat. c. 85. ad verba: *Par columbarum.*; Manuel Phile de Animal. Proprietate p. 72. edit. de Pauw: Περὶ Φαττῶν, ubi tamen φάτται significant, ut germanice dicam: *zlichtige Weiber*, et Gilb. Wake-

field Silv. Critic. P. III. Sect. 146. p. 134. ad I. Tim. II. 9.

14) Σημαίνουσι δὲ περιστεραὶ καὶ —) Appulei. Metam. L. VI. p. 393. edit. Oudend.: *De multis, quae circa cubiculum dominae stabulant, procedunt quatuor candidae columbae, et hilaris incessibus picta colla torquentes, iugum gemmeum subeunt: susceptaque domina laetae subvolant.* Virgil. Eclog. III. v. 68. et sq.:

Parta meae Veneri sunt munera: namque notavi
Ipse locum, aeriae quo congessere palumbes.

Cur in tutela Veneris sint columbae, fabulam refert Lutatius ad Stat. Thebaid. IV. 226. unde apud Statium I. Sylv. 11. 102. Veneri dixit Cupido: — *Hic nostrae defluvit fata columbae.*

15) κατὰ μόνας καὶ πελαργοὶ καὶ γῆρανοι) Pro vulgato κατὰ μόνας divise scripsi: κατὰ μόνας, et πελαργοὶ et γῆρανος cum Cod. B mutavi in πελαργαὶ et γήρανοι num. plural.

16) μιλτᾶν ἴστασθαι.) Haec verba, pro quibus vulgo legebatur μετανίστασθαι, ex Codice B in textum revocavi, ut respondeant iis, quae proxime antecedunt.

17) ὁ πελαργὸς — γονεῦσιν ἀντευεργίαν) Ciconia Pietatis symbolum est, quod parentes aetate fessos, teste Plinio L. X. c. 23., alis suis ferat et nutriat. Ambrosii Hexaëmeron. L. V. c. 16. §. 55. *Quam vero rationabilium non excedat pietatem ac prudentiam avis huius* (sc. Ciconiae) *clementia considerandum, quam nec post exemplum quidem irrationabilium quisquam nostrum imitari potuerit. Nam depositi* (i. e. desperati) *patris artus per longaevum senectutis plumarum tegmine alarumque remigio nudatos circumstans soboles pennis propriis fovet. Et quid dicam, collatitio cibo pascit, quando etiam ipsa reparat naturae dispendia, ut hinc atque inde sublevantes senem fulcro alarum suarum ad volandum exerceant, et in pristinos usus desueta iam revocent pii patris membra? Quis nostrum*

levare aegrum non fastidiat patrem? etc. Et idem Ambros. cad. §. de Ciconia scribit: *Nam Romanorum usu pia avis vocatur.* — *Pios enim filios patrum prius oportuit iudicio praedicari. Habent etiam universorum suffragia; nam retributio beneficiorum* ἀντιπελάργωσις *nominatur.* Si quis plura legere velit, legat Proverbium: Ἀντιπελαργεῖν, et Hieroglyphica Horapollinis et Ioannis Pierii Valeriani. Memorabile est, quod refert Christi Martyr Cornelius Musius de Ciconia Delphica in Epigrammate, quod Patrum nostrorum memoria accidit. Vide etiam Wetsten. ad Epist. I. ad Timoth. V. 4. ad voc. ἔκγονα. Ceterum Cod. B nostrum locum sic habet. ὃ π. ὁ. τ. γ. ἀπὸ τῶν ἐκ γονέων ἐλθ τὸ κέας ἐπικ., ubi pro ἐκ γονέων et τὸ κέας coniunctim scribendum: ἐκγόνων et τοκέας.

18) —, εἰ μὴ πρὸς τῷ ἀποθνήσκειν ᾖδ.) Verbum ᾖδ ex Aldo et Codice A in textum revocavi. Etiam Cornarius id expressit: *sit.* Ista autem fabula est, quod tantum morti vicinus canat. De cygnis tamen Islandicis narravit Paulinus Vidalinus in oratione panegyrica in Regem Daniae his verbis p. 28.: *Denique etiam cygni sive olores, quos eruditorum gratia hic memorare libet, cum aliquem mihi dilectissimum quondam praeceptorem audierim mirari, quod veteres de cantu cygneo tam multa prodiderint, quos tamen recentiori aevo nec in his locis, nec in Italia, nec in ulla alia Europae regione cantare quisquam audivisset — mirabar ego hunc sermonem, qui ipse in mea quidem patria sonoram illam et amoenam cygnorum vocem saepe non sine voluptate audiveram: quare valde gaudebam, quod ego ipse testis oculatus atque auritus hanc antiquissimam traditionem contra recentiorum dubia confirmare possem.* Vide etiam Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Apollin. v. 5.: ὁ δὲ κύκνος ἐν ἦρι καλὸν ἀείδει.

19) καὶ τὸν κλάστην δὲ καὶ τὸν ὀρχαστὴν ἐγγύς) Vulgo legebatur: καὶ τὸ κλαστέντα καὶ τὸν ὀρ. ἐ. Nos Codicem B sequimur.

Cap. XXII.

1) Μέλισσαι γεωργοῖς μὲν —) Aelian. H. A. L. I. c. 11.: Ἔχουσι (scil. αἱ μέλιτται) δὲ καὶ μαντικῶς, ὥστε καὶ ὑετῶν καὶ κρύους ἐπιδημίαν προμαθεῖν· καὶ ὅταν τούτων τὸ ἕτερον, ἢ καὶ ἀμφότερον ἔσεσθαι συμβάλωσιν, οὐκ ἐπὶ μήκιστον ἐκτείνουσι τὴν πτῆσιν ἐκ τῆς νομῆς, ἀλλὰ περικοτοῦνται τοῖς σμήνεσι, καὶ οἷονεὶ περιθυροῦσιν. Ἐκ δὴ τούτων οἱ μελιττουργοὶ οἰωνισάμενοι προλέγουσι τοῖς γεωργοῖς τὴν μέλλουσαν ἐπιδημίαν τοῦ χειμῶνος. Δεδοίκασι δὲ ἄρα οὐ τοσοῦτον τὸ κρύος αἱ μέλιτται, ὅσον τὸν ἄμβρον τὸν πολὺν καὶ τὸν νιφετόν.

2) — στρατηγεῖν μὲν καὶ δημιουργεῖν ἐπιχειροῦντι, ἀγαθαί) Cf. Is. Casaubon. in Capitolinum, ad illa verba: *Eius statuas in omni Hetruria examen apum replevit.* Apes in numis Graecorum Romanorumque ob multiplicem industriam et mellis praestantiam, sapientiae et dignitatis sunt symbola. Qua de re Spanhem. de Praest. et Us. num. diss. 4.

3) Σφῆκες —) Hinc sycophantae et vespis comparantur, et aculeis instrui solent. Vide Tib. Hemsterh. ad Lucian. Contemplant. p. 511. ad verba; Ὥστε σφῆκες. Numerat vespas inter prodigia Livius L. 35. c. 9.: *a Capua nunciatum est, examen vesparum ingens in forum advolasse, et in Martis aede consedisse. eas conlectas cum cura, et igni crematas esse.* Fuisse tamen in fano Monetae examen vesparum, ut in templo Concordiae nidus ciconiarum, colligunt aliqui e Sulpit. Sat. v. 53.:

Convenit, ut vespis, quarum domus arce Monetae,
Turba rigens strictis per lutea corpora telis.

ubi vide Commentatores.

4) Ἀκρίδες — μάστακες) Etymolog. Magn.: Βροῦχος, εἶδος ἀκρίδος. παρὰ τὸ βρύκειν, τὸ ἐσθίειν, βρύκος· καὶ βροῦχος, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ῡ. Τὸ αὐτὸ δὲ καὶ μάσταξ καλεῖται, παρὰ τὸ μασᾶσθαι. Νίκανδρος: Μάστακι σιτοβόρῳ ἐναλίγκιος: — Καλλίμαχος δέ φησιν, ὅτι κατὰ Ἀμβρακιώτας μάσταξ καλεῖται ἡ ἀκρίς. Schol. a Villoison.

Villoison. edit. ad Homer. Iliad. IX. v. 324.: ὅτι οἱ γλωσσογράφοι μάστακα, ὡς τὴν ἀκρίδα. σημαίνει δὲ μάσημα καὶ βρῶμα. Eadem Schol. ad Hom. Iliad. XXI. v. 12.: ἀκρὶς δὲ παρὰ τὸ ἀκρίζειν, ὅ ἐστι τὰ ἄκρα τρώγειν. Scholiast. Aristophan. ad Acharn. v. 150.: εἴδος δὲ ἀκρίδων οἱ πάρνοπες. εἰσὶ δὲ οὗτοι ἀττέλαβοι Ἀττικοὶ πάρνοπες. Vid. et Alberti ad Hesych. sub his vocc.

Cap. XXIII.

1) πλεῖν καὶ εὐπλοεῖν ἀγαθὸν —) Verba καὶ εὐπλοεῖν a me ex Cod. B adiecta sunt, ut respondeant iis, quae non multo post sequuntur, — πλέοντα χειμάζεσθαι.

2) — τοὺς δι' ἀνάγκην — ὑφ' ἡμῶν φιλουμένους) Hunc fortasse locum tangit Hesychius haec scribens: Ἐπίσπειρον σχοινίον. τὸ ἀναγκαιότατον. ἐν γὰρ χειμῶσι τοῖς σχοινίοις πιστεύουσι. δηλοῖ οὖν τοὺς ἀναγκαίους φίλους.

3) δανείων εἰσὶ σημαντικὰ) Antea perperam legebatur: σομαντικὰ. Codd. MSS. habent σημαντικὰ.

4) Ἀντιπρόσωπον —) Hoc vocabulo Noster utitur pro prora vel insigni prorae. Quod ad metaphoram attinet, non est ea insolens, sed elegans; Graeci enim saepe navis proram faciei assimilant humanae, vocantes eam μέτωπον, et latera eiusdem παρειάς. Unde naves poetis Gr. dicuntur μιλτοπάρηοι et φοινικοπάρηοι. Thucyd. L. II. c. 90.: Ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον, ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος, ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους. ubi Scholiast.: τὸ δὲ μετωπηδὸν, πάλιν τὸ κατ' εὐθεῖαν πλέειν ἐστί. τὸ γὰρ μέτωπον τῆς νεὼς ἡ πρῴρα ἐστί. λέγει οὖν, ὅτι τὰ μέτωπα, ὅ ἐστι, τὰ πρόσωπα τῶν νεῶν παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις. Etiam Latinis *frons, facies,* et al. Ceterum conf. Achill. Tat. L. III. c. 1. et c. 2. et D'Orvill. ad Charit. p. 627.

5) ἐνθήκην τοῦ πλοίου.) Sic Noster et infra c. 68.: μετὰ γὰρ ὅλου τοῦ οἴκου καὶ τῆς ἐνθήκης τῆς ἰδίας ἀποδημήσει —. l. 4. c. 27.: ἔτυχε δὲ ὢν μυροπώλης: ἐπώλεσε ἐνθήκην, *suam*

merces. et Demosth. contra Zenothemidem initio: ἐντιθέναι χρήματα εἰς ναῦν.

6) τοὺς ταμίας τοὺς ταμιάρχους) Sic scripsi pro τ. ταμιάρχας, ut vulgo.

7) ὃς ἔδοξε — ἀπολωλεκέναι) Vulgo: ἀπολωλέναι, mendose. Postulat sententia verbum activum: ἀπολωλεκέναι, et sic quoque Codex B dat. Eodem modo Interpres: *perdidisse.*

8) τ. δανεισταῖς τοῖς ἔχουσιν ὑποθήκην τὴν ναῦν) Demosthen. adv. Phormion.: τοῖς δανεισταῖς οὐ παραμεχόντα τὰς ὑποθήκας. Harpocratio: ὥστε δανεισάμενος παρ' ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ τριακιλίας δραχμὰς, *oppignerata nave ter mille drachmas a nobis mutuatus esset sub usuris.* Lege et Isocratis Trapezitic. Ceterum pro ὑποθήκην Cod. B habet: εἰς ὑποθήκην.

Cap. XXIV.

1) Ἀρστῶν ἀγαθὸν πρ. γ. κ. παίδων γονήν) Aristaenet. I. epist. 19.: ἐπ' ἀρότῳ παίδων γνησίων ἐρωμένην ἠγάγετο γαμετήν. — cf. Gell. IV. 3., Desider. Herald. ad Arnob. VII. p. 263. et T. Hemsterh. ad Lucian. Timon. T. I. p. 127. ad verba: ἐπ' ἀρότῳ παίδων etc.

2) Ἀξίνη) Ita scripsimus. Antea erat: ἀξένη.

3) μίσχος) Vulgo μίσγος. Nos dedimus μίσχος.

4) ζυγόδεσμα δὲ, καὶ ὁ λεγόμενος ἀμφιδέτης, πρὸς πάντα) Pro κατὰ ante πάντα scripsi πρὸς Codicem B sequutus. Et pro ζυγόδεσμα Cod. B legit ζυγόδεσμος, quae lectio h. l. fortasse melior.

5) — ταιαῦτα ἕτοιμα εἰς τροφὴν εἰσί.) Vulgo: τ. ἕτοιμοι εἰσὶ τροφαί. Nostra lectio Codici B debetur. Theophanis Noni Epitom. de curatione morborum c. 25o.: Καρκῖνος — γίνεται — καὶ ἐν τοῖς μαζοῖς μάλιστα τῶν γυναικῶν, διὰ τὸ χαύνους ἔντας καὶ ἑτοίμους εἰς ὑποδοχὴν τῆς παχύτητος ὕλης.

6) — καλιαὶ καὶ πάντα, ἵν' οἷς) Pro vulg. καλιοὶ cum Reiskio aliisque scripsi καλιαὶ, et articulum τὰ post πάντα cum eodem Reiskio et Desid. Heraldo ad Arnob. adv. Gent. L. IV. p. 131. delevi, ut ex ultima proximi vocabuli πάντα syllaba natum.

7) Ὅθεν οὔτε συντριβόμενα — ἀγαθὰ νενόμ.) Vulgatam οὐδὲ post ὅθεν mutavi in οὔτε propter sententiam, et pro ἀγαθὸν, ut in vulgatis, ex Codice B dedi ἀγαθά.

Cap. XXV.

1) — βαλανηφάγοι.) Hac pertinet illud oraculum vetustissimum, quod integrum exstat apud Herodotum L. I. c. 66., quodque male interpretati Lacedaemonii illato Tegeatibus bello superati sunt. Ceterum nihil notius βαλανηφαγίᾳ veteris Graeciae et inprimis Arcadum. Πολλοῖς enim, ut Galen. de Alimentor. Facultatibus L. II. c. 38. scribit, τῶν σιτηρῶν ἐδεσμάτων ὁμοίως τρέφουσιν αἱ βάλανοι, καὶ τό γε παλαιὸν, ὡς φασιν, ἀπὸ τούτων μόνον διέζων οἱ ἄνθρωποι· Ἀρκάδες δὲ καὶ μέχρι πολλοῦ χρόνου, τῶν ἄλλων ἁπάντων Ἑλλήνων τοῖς Δημητρίοις καρποῖς κεχρωμένων. — —. ἄρίστη γὰρ ἐκείνη τῶν βαλάνων εἶδος, ἥνιοι δὲ λοπίμους αὐτοὺς ὀνομάζουσιν. οὕτοι καὶ μόνοι τῶν ἀγρίων καρπῶν ἀξιόλογον τροφὴν διδόασι τῷ σώματι. etc. Et idem Galen. de probis pravisque alimentorum succis cap. 4.: —. ταύτας μὲν οὖν τὰς βαλάνους, ὡς ἔφην, ἐσθίουσιν οἱ ἄνθρωποι ποτε ὠμὰς, ἐνίοτε δὲ ὀπτῶντες, ἢ ἑψῶντες. Sed hodieque sunt, qui quercuum fructu victitent, ut discimus ex libro: Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien, und vorzüglich Portugal, von D. Heinrich Friedr. Link, Professor zu Rostock, und verschiedener Gelehrten-Gesellschaften Mitgliede. T. I. p. 155. sq., ubi haec leguntur: *Auf der andern Seite (von Arrayolos und Montemor o novo) gegen Lissabon zu sieht man viele Gärten, worauf Wälder von immergrü-*

nen Eichen folgen. Dieser Baum macht den Reichthum der Gegend aus, und ernährt eine Menge Menschen. Es werden hier nämlich viele Schweine gemästet, nach Aldea Gallega geführt, und von dort nach Lissabon eingeschifft. Die Eicheln sind allen übrigen Arten von Eicheln zur Mast vorzuziehen; 40 alqueires von diesen thun dasselbe, was 60 von den Eicheln des Korkbaumes leisten. Auch werden sie geröstet von Menschen gegessen und haben gar keinen unangenehmen Geschmack, doch geben sie nur eine Speise für die Armen. Man bekümmert sich um die Cultur dieses Baumes gar nicht, sondern überläfst es ganz und gar der Natur, ihn zu vermehren, eine erstaunliche Nachlässigkeit bey einem so wichtigen Gegenstande. Das Holz ist röthlich, fest und gut, wird meistens zu Karren verbraucht, auch werden die Kohlen sehr geschätzt. Ich habe schon oben, bey Gelegenheit der Spanischen Wälder, von diesem Baume geredet, wo er ebenfalls zur Mast, und den Menschen zur Speise dient. Ich merke hier nur noch an, dass der Baum von Quercus Bellote Desfontaines nicht verschieden ist; von Linné mit einer andern Art, die weniger convexe Blätter hat, unter Quercus Ilex geworfen wurde. Portugiesisch heifst er azinheira, und die Frucht bolota.

2) Δηλοῖ δὲ καὶ πρεσβύτην διὰ τὸ πολυετές) Huc Myrini Epigr. Antholog. Gr. ed. Iacobs. T. II. p. 94.:

Τὴν μαλακὴν Παφίης Στατύλλιον ἀνδρόγυνον, δρῦν
Ἕλκειν εἰς Ἀΐδην ἡνίκ' ἔμελλε χρόνος, etc.

Quidquid annosum est, δρῦν appellant Graeci. Statyllius in stadio Veneris sinistrae insenuit. Hinc δρῦν μαλακὴν vocat Myrinus: ut Toupius dicit in Emendatt. in Suid. Vol. II. P. III. p. 338.

3) — καρπὸν αὐτῶν) Hoc αὐτῶν a me ex Codice B adiectum est.

4) χάριεν; καὶ ἀποδημίαν καὶ φυγὴν διὰ τὴν περὶ τὸ δένδρον ἱστορίαν, καὶ ἀποτυχίαν τῶν προςδοκωμένων διὰ τὸ πικρὸν καὶ ἄβρωτον. Ἰατροῖς δὲ καὶ) Vulgo legebatur: χάριεν· καὶ ἀποτυχίαν τῶν προςδοκωμένων διὰ τὸ πικρὸν καὶ ἄβρωτον. ἰατροῖς δὲ καὶ —. Codex B autem hunc locum sic habet: χ., καὶ ἀποδημίαν καὶ φυγὴν, καὶ ἀποτυχίαν τῶν προςδοκωμένων διὰ τὴν περὶ τὸ δένδρον ἱστορίαν. ἰατροῖς δ. κ. —. Ex his duabus nostram effinximus lectionem, quae verissima videbatur.

5) Κυπάρισσος —) Theocrit. Idyll. XI. 45.: — ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. et Scholiast.: ῥαδινὸν τὸ ἐπίμηκες καὶ λεπτὸν, τὸ ῥεῖα ἤγουν εὐκόλως δονούμενον; cuiusmodi est cupressus, quum vento agitatur. Virgilio in Culice dicitur: *Laeta cupressus,* ab altitudine insigni. Arbores enim altae laetae dicuntur, sicut *laetae segetes* eidem Virgilio in Georg. L. I. v. 1.

6) ἀηδίας καὶ φυγῆς) Vulgo legebatur: ἀκηδίας καὶ φόβων. Nostram lectionem Codex B dedit.

7) Ῥοαὶ) Vulgo: Ῥοιαὶ, per ἰῶτα in syllaba priore. Nos magis attice scripsimus Ῥοαὶ, sine ἰῶτα. Nam Galenus de Alim. Fac. L. II. c. 23. haec animadvertit: οἱ δὲ Ἀττικοὶ μὲν ἄνευ τοῦ ἰῶτα τὴν πρώτην τῶν ῥοιῶν ἔχουσι συλλαβὴν, μᾶλλον οἱ Ἴωνες μετὰ τοῦ ἰῶτα. Et sic quoque supra L. I. c. 73. Noster scripsit: ῥοαὶ, sine iota.

8) ὀξύαι καὶ μελίαι) Sic legendum. Antea mendose scriptum erat: ὀξεῖαι καὶ μηλίαι. Nam ex illarum arborum ligno etiam hastae fabricabantur, ut dicit Iul. Pollux L. V. Segm. 20.: Καὶ τὰ μὲν ἀκόντια ἔσται μελίας ἢ ὀξύας, στρεφνὰ, εὐπαγῆ. Et Eustath. ad Princip. Odyss. XXIV. quosdam dicit νεκυίαν scribere κατὰ τὴν μυίαν; quosdam vero νεκύαν κατὰ τὴν ὀξύαν τὸ φυτὸν, ἀφ' ἧς καὶ βέλη κατά τινας ὀξυόεντα. et Homer. Iliad. V. 50.: — ἔγχει ὀξυόεντι. ad quem locum Scholiast.: — ἀπὸ ὀξύας, εἴδους δένδρου, κατεσκευασμένου. Ad nostrum locum facit etiam Schol. a Villoisonio edit. ad Homer. Iliad. VI. 201.: — ἀλλ' ἐπεὶ μελίῃ

τὸ δόρυ ἀπὸ τοῦ δένδρου τῆς μελίας, καὶ οὐδ' ἄρ' ἀπ' ἀσφάραγον μελίη τάμε, δῆλον ὡς καὶ τὸ μείλινον ἔγχος, ἐκ μελίας τοῦ δένδρου· οὐ μὴν ὡς οἱ πολλοὶ τὸ μακρὸν καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα, τὰ ἐξ ὀξύας τοῦ δένδρου, ὡς καὶ Ἀρχίλοχος, ὀξύη ποτᾶτο, ἀλλ' οὐ τὰ ὀξέα, ὡς οἱ Γραμματικοὶ ἀποδεδώκασι.

9) τοῖς ἐπὶ πόλεμον ὁρμῶσι) Pro ὁρμῶσι Cod. B dat ὁρμωμένοις. Bene. Nam et alibi Artemidorus sic loquitur. Sed prius quoque in Nostro passim invenitur, ut supra c. 20.: τοῖς ἐπὶ πρᾶξιν ὁρμῶσι.

10) τοῖς μὲν διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι ὅπλα) Sic in Codice B scriptum est, qui tamen post διὰ habet τὸν, quod in τὸ mutavi. Vulgo legebatur: τοῖς μὲν διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν ἐργασίαν.

11) τοῖς δὲ διὰ τὴν αὐτῶν ἐργασίαν) In Codice B est: τοῖς δὲ δι' αὐτῶν ἐργασίαν. Vulgata tamen bene habet. Αἴγειροι — τεκτονικοῖς συμφέρουσι — διὰ τὴν αὐτῶν ἐργ. Populi nigrae usum ad ἄντυγας δίφρου docet Homer. Iliad. IV. 482. sqq. in quem usum Theocrit. XXV. 247. praefert caprificum. αἴγειρον γῆς τῶν Κελτῶν καὶ Ἠριδανοῦ θρέμμα vocat Pausan. V. 14.

12) λεύκη ἀθληταῖς συμφ. —) Theocrit. Idyll. II. v. 121.:

Κρατὶ δ' ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος,

et ad hunc locum Scholiast.: Ὀλυμπιονικός φησι τὸν Ἡρακλέα κατελθόντα εἰς ᾅδου, εὑρεῖν παρὰ τῷ Ἀχέροντι φυομένην τὴν λεύκην, καὶ εἰς ἀνθρώπους κομίσαι, ἣν Ὅμηρος ἀχερωΐδα καλεῖ, ὡς ἐν τῇ κεφαλῇ δὲ ἔχων τὸν στέφανον ἀπὸ τῆς λεύκης τοῦ φυτοῦ τοῦ Ἡρακλέος, πανταχόθεν περιειλημένον περιζώστραις πορφυραῖς. ἐστεφανωμένος δέ, φησι, λεύκῃ ἐληλύθει ὁ Δέλφις, ὅτι ἀθλητικός ἐστιν, ὡς καὶ Ἡρακλῆς· οἱ γὰρ ἀθλητικοὶ τούτῳ ἐστεφανοῦντο ὡς ἱερῷ· ἱερὸν δὲ ἦν τοῦτο Ἡρακλέος τοῦ πολλοὺς ἄθλους διενεγκόντος, ἐπεὶ αὐτὸν ἔλεγον ἀπὸ τοῦ Ἀχέροντος τοῦτο εἰς ἀνθρώπους κομίσαι.

13) οὐ πάνυ τι) Sic cum Reiskio legendum pro οὐ π. τοι. Sic et infra c. 53.

14) — οὐδὲν ἄλλο ἐ. ὀνειροκρισία, ἢ ὁμοίου παράθεσις.) Aristotel. περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς c. 2.: Τεχνικώτατος δ' ἐστὶ κριτὴς ἐνυπνίων, ὅστις δύναται τὰς ὁμοιότητας θεωρεῖν.

15) σημ. καὶ ἄτοπα ἐν ταῖς ἐπιβ.) Praepositionem ἐν ante ταῖς ex Cod. B inserui, in quo tamen desunt καὶ ἄτοπα.

Cap. XXVI.

1) ταῖς ἑαυτῶν) Scil. κεφαλαῖς, ut et Reiskius voluit. Cornarius intelligens: γυναιξί, vertit: — *obedientes uxoribus suis*, male, ut mihi quidem videtur.

2) καὶ τὸ μελ.) Articulum τὸ ex Codice B addidi.

3) — κεφαλῆς κατατιλᾶσθαι:) Ita scripsi. Libri vulgati habent: κατατιλᾶσαι. Cod. B autem dat κατατιλᾶσθαι. Nostra scriptura melior videbatur: modo accusativi: ἑταῖρον καὶ συνήθη — φίλον, qui antecedunt, absolute sumantur. Non multo post cum Reiskio scripsi προστιλᾶσθαι pro προστιλᾶσαι, ut in libris erat. Et mox praepositionem ὑπὸ ante αἰσχύνης cum eodem Reiskio delevi. Pro Futuro προσθήσειν, quod sequitur, fortasse scribendum putet aliquis προσθῆναι in Aoristo, partim propter ἦν εἰκὸς, quod antecedit, partim quia statim in eadem orationis serie Aoristus sequitur: καταφρονῆσαι. Sed ut Attici saepe Aoristum pro Futuro ponunt: ita Futurum pro Aoristo. Ut Thucydid. L. VIII. p. 538.: διενοοῦντο βουλήσειν —.

4) μολύνειν· δόξειε) Pro vulgata: μολύνοι, ex Codice B dedi μολύνειν δόξειε; quamvis δόξει pro δόξειε in Cod. MS. legatur. Quae sequuntur verba κατὰ σκιλῶν ἀφεῖς, Graecis proprie dicuntur de infante.

5) καὶ πρὸς ἰσχάτοις ὄντες) Scil. χρόνοις: *qui in agone sunt constituti.* Noster infra L. III. c. 60. pro eo dicit: οἱ ἰσχάτως ἔχοντες. Et sic quoque Marc. V. 23.: ἐσχάτως ἔχει. ad quem locum vide Wetsten.

6) — τὸ τὴν κοίτην μολύναι) Cf. Wetsten. ad Epist. ad Hebr. XIII. 4.

7) Πάντων δ' ἂν, εἴη σφαλερώτατον καὶ φοβερώτατον) Sic dedi Codicis B auctoritatem sequutus. Vulgo legebatur:

ἀκισφαλίστερον καὶ φοβερώτερον pro σφαλερώτατον καὶ φοβερώτατον. Me non fugit, Graecos ponere Comparativum pro Superlativo: ut Liban. Orat. XVI. init.: πλέον ἀμείνων. et Geoponic. L. II. c. 21.: ἡ ὀνείλ (κότερος) γονιμωτάτη τῇ φύσει οὖσα καὶ πᾶσι τοῖς φυτοῖς μάλιστα χρησιμωτέρα., ut alios locos mittam. Sed tamen in nostro loco Superlativus aptior videbatur.

8) ἀποπατεῖν ἐν ναῷ θεοῦ) Huc Hesychius: Τὸν ἁλόντα θακεύοντα ἐν τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος, ἑαυτὸν αἰτιάσασθαι καὶ θνῆσκειν. et Pers. Sat. I. sub fin.:

— *heic, inquis, veto quisquam faxit oletum.*
Pinge duos angues: pueri, saver est locus; extra
Meiite. —

Conf. et Vatican. proverbior. append. Cent. I. prov. 82., Suid., ac praeter hos etiam Borremans. in Var. Lect. c. 5. et Antonii Thysii Collation. Legum Atheniensium et Romanorum. (in Gronov. Thesaur. Ant. Gr. Vol. V. p. 1373.)

9) ἄφοδος γὰρ καλεῖται.) Etymol. M.: Ἄφοδος, ὁ ἀπόπατος, οἱονεὶ ἔξω τῆς ὁδοῦ γινόμενος· πάτος γὰρ ἡ ὁδός. et Idem: Ἀπόπατος, ἡ τῶν σιτίων διὰ γαστρὸς πέψεως· καὶ ἀποπατῆσαι· παρὰ τὸν πάτον, ὅ ἐστι τὴν ὁδόν· τὸ ἄπωθεν τοῦ πάτου γινόμενον. καὶ ἀποπάτημα, αὐτὸ τὸ σκύβαλον. Εὔτελις Χρυσογενείᾳ: Τί γάρ ἐστ' ἐκεῖνο? ἀποπάτημ' ἀλώπεκος —. Verecundas loquendi formas, quibus τὸ ἀποπατῆσαι a Veteribus honeste fuit expressum, dabit Valckenaer ad Herodot. p. 330. 24.

10) — ἀποφορτίσασθαι.) Profert hunc locum Wetsten. ad Act. Apost. XXI. 3. ad verbum: ἀποφορτιζόμενον. ubi tamen pro τε post αὐτῷ est perperam impressum: δὲ.

Cap. XXVII.

1) — κατὰ γνώμην τὴν ἑαυτοῦ.) Articulum τὴν ex Cod. A et Aldo in textum revocavi.

2) θεμένου τὸν ὄνειρον ἀποφέρωσιν·) Sic Cod. B dat; qui tantum in eo discedit, quod pro coniunctivo ἀποφέρωσιν habet indicativum ἀποφέρουσι. Antea legebatur: τεθεμένου τὸν ὄνειρον ἐπιφέρωσιν.

3) καὶ μάλιστα κακόν,] ἐὰν κ. ε. θ. ἐκβάλωσι.) Haec lectio, quam Cod. B dedit, aptior videbatur, quam vulgata: κ. μᾶλλον κ.,] ἐ. κ. ε. θ. ἐμβάλωσι. Quod antecedit participium συναρπάσαντες est attice positum pro συναρπάσωσι.

4) ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ὀνείρῳ) Praepositionem ἐν, quae ante τῷ erat, cum Reiskio in ἐπὶ mutavi.

5) ἀηδεῖς,] καὶ ὄχλοι διὰ] ὄχλους, ut in vulgatis, cum Cod. B in singul. ὄχλον mutavi, ut aptiorem. In eodem Codice B post ἀηδεῖς et ante καὶ ὄχλον leguntur verba: καὶ πολλὰς ἀηδίας, quae tamen reieci.

6) μηδὲ) Ita coniunctim scripsi; quum antea esset: μὴ δὲ, duobus vocabulis.

7) ἐὰν ἐν ποταμῷ νήχηται.) Ita Rigalt. et Reisk. legunt, quos sequutus sum. Vulgo: ἐὰν ποταμῷ ν. Codex B autem dat: ἐὰν εἰς ποταμὸν ν., quae lectio mihi quidem etiam melior videtur.

8) διϋπνίσαι.) Vitiose editum: διϋπνῆσαι, pro διϋπνίσαι. Sed et usitatum hoc Graecis, qui alterum ignorant.

9) — τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ὄντων) Hoc ὄντων a me ex Codice B adiectum est.

10) — διαβάλλει τὴν γυναῖκα, ἢ τὸν παῖδα, ἢ τινὰ τῶν —) Verba ἢ τὸν παῖδα Codex B dedit. Cum nostro loco comparandus Iac. Tollius in Fortuit. c. XI.

11) πλημμυροῦντος —) Ita Codicis A et Aldi auctoritatem sequutus scripsi pro πλημμυροοῦντος, quae forma Graecis ignota est. Et statim post pro ὑπερεκχεῖται, ut vulgo, edidi ὑπερεκχῇται in coniunctivo propter particulam ὅταν, quae antecedit.

12) παραμενεῖν) Recte habet; quamvis Cod. B παρεῖναι praebeat. Nam verbum παραμενεῖν et infra c. 67. in-

venitur: — τίκνων σ. γ, μὴ παραμενόντων. Cf. et Epist. ad Hebr. VII. 23., ubi vide Wetsten. ad verbum παραμένειν.

13) διὰ τὸ τὸ ὕδωρ — βέειν) Articulum τὸ ante ὕδωρ ex Codice A in textum revocavi.

14) — μικρὰ λίμνη γυναῖκα σημ.) Vulgo legebatur λίαν pro λίμνη, quod ex Codice B ut melius in textum recepi. Mox post ἐν λίμνῃ et ante ἐν ποταμῷ pro ἢ legi malim ᾗ i. c. ὡς, utpote.

15) ὕδατι καθαρῷ πλ.) Pro καθαρῷ vulgati libri: ἁγνῷ. Ego Codicem B sequutus sum.

16) Οὐδὲν γὰρ οὕτω τρέφιμον ὡς ὕδωρ.) Pindar. Olymp. I. v. 1.: Ἄριστον μὲν ὕδωρ· et Schol. vet.: Τρία ἐν ἀνθρώποις Πίνδαρος ἄριστα εἶναι λέγει, τὸ ὕδωρ μὲν, εἰς τὸ ζῆν, εὖ ἄνευ βιοῦν δυνάμενον· —. Conf. Aelian. Var. Hist. I. 32.

Cap. XXVIII.

1) ἀνεργίας) Reisk. vult: ἀεργίας. Ego vulgatam retinui; nam ἀνεργίας, ut uterque Codex et utraque editio legunt, defendi potest.

Cap. XXIX.

1) νομοθιδάκται) Sic ex auctoritate Codicis B edendum curavi pro νόμοι, ut antea legebatur.

2) Τοῖς δὲ νοσοῦσι κρισίμους ἡμέρας προαγ.) Aëtius L. V. c. 25.:

Ὅσαι ἀγαθαὶ κρίσιμοι ἡμέραι, καὶ ὅσαι φαῦλαι.

Ἡ ἑβδόμη ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ νοσήματος ἡμέρα πάντων μάλιστα τῶν ἡμερῶν λύει τελέως ἐστί, καὶ πιστῶς, καὶ ἀγαθῶς, καὶ ἀκινδύνως, καὶ σαφῶς, καὶ εὐσήμως. Τῆς ἑβδόμης δὲ τὴν πίστιν ἡ τεσσαρεσκαιδεκάτη μάλιστα μιμεῖται. Πλησίον δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ ἐνάτη, καὶ ἡ ἑνδεκάτη; καὶ ταύτης ἐστὶν ἐγγὺς ἑπτακαιδεκάτη καὶ πέμπτη. Μετὰ δὲ ταύτας ἡ τετάρτη, καὶ μετ' αὐτὴν τρίτη καὶ εἰκοστή.

Ἡ δὲ ἕκτη πολλάκις μὲν κρίνει, ἀλλὰ τὰς πλείους κρίσεις, μεχθηρὰς ἢ καὶ θανατώδεις ἐπιφέρει. εἰ δὲ μή γε, οὐ τελείας, οὐδὲ πιστάς. ὑποτρεπιάζει γὰρ τὰ ἐν τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ κρινόμενα νοσήματα. etc.

3) λειφθῶσι) Ita scribendum erat pro ληφθῶσι. In Codice B scriptum est: λίπωνται. Eodem modo mox ληφθήσεται mutavi in λειφθήσεται.

4) δικαστὴς ἑαυτὸν καταδικάζει, ἀλλ' ἄλλους.) Ita exhibet Cod. B, quem sequutus sum. Antea legebatur:— δικαστὴς τὰ ἑαυτοῦ κατὰδικάσει, ἀλλὰ τὰ τῶν ἄλλων πάντων. Quae sequuntur verba: Πᾶσι δὲ τοῖς, a quibus novum, sed brevissimum, caput incipiebat titulo Περὶ ἰατρῶν superposito, iis, quae antecedunt, continua serie adieci eundem Codicem B sequutus.

5) τὸν ἴσον) Pro τὸν editum erat: τὸ, mendose.

Cap. XXX.

1) — εἰδέναι ἀγαθόν) Legebatur: εἰδέσαι, καλόν. Nostra lectio Codici B debetur.

2) — αὕτη ἡ ἀρχὴ θάνατον προσημαίνει διὰ τὸ προάγειν τὸν γραμματέα.) Vulgatam αὐτὴ cum D'Orvillio (ad Charit. p. 62.) et Reiskio mutavi in αὕτη, *haec*. Et ad verba δ. τ. προάγειν τ. γρ. supplendum: τῶν θανατουμένων. Nam γραμματεὺς supplicio subiiciendis praeibat.

3) Ἀστυνομεῖν.—) Harpocratio: Ἀστυνόμους, Δημοσθένης κατὰ Τιμοκράτους. εἴκοσί φησιν εἶναι τοὺς ἀστυνόμους Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Ἀθηναίων πολιτείᾳ· πέντε μὲν ἐν Πειραιεῖ, δεκαπέντε δ' ἐν ἄστει. τούτοις δέ φησι μέλειν περί τε τῶν αὐλητρίδων, καὶ ψαλτριῶν, καὶ τῶν κωμῳδῶν, καὶ τῶν τοιούτων. ad quem locum vide Commentatores. Cf. et Hesych. in vocabulis Ἀστυνόμος et Ἀγορανόμος, ibique Alberti. Adde Demosthen. orat. adv. Leptinem §. 8., ubi vide Cl. Wolf. p. 224., et Alciphr. Epist. L. I. ep. 9. ibique Bergler. et Wagner. ad voc. ἀγορανόμων.

4) Ἐπιδόσεις — ἐπιδιδόναι —) Ἐπιδόσεων morem exposuere Commentatores ad Theophrast. in charactere illiberalitatis. Cf. etiam Wetsten. ad Luc. XV. 13. ad voc. ἀσώτως.

5) — διαδιδόντες.) Διαδοῦναι pro distribuere ait Demosthen. πρὸς Τιμόθεον, initio non semel. Hinc *Diadotae qui annonam distribuebant ministri.* Leg. 25. Cod. Theod. de erogat. milit. ann.

6) ἑλλανοδίκας τ. ἀθλητάς) Etymolog. M.: Ἑλλανοδίκαι, ἄρχοντες Ἠλείοι διέποντες κατὰ τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπιακόν. ἐκλήθη δὲ, ὅτι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐδίκαζον τοῖς τε ἀθληταῖς, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγωνισταῖς· ἐναθλοῦντο γὰρ ἐν τῷ ἀγῶνι πορφυρίδα περιβεβλημένοι· etc. Harpocratio: Ἑλλανοδίκαι —. Ἀριστοτέλης ἐν Ἠλείων πολιτείᾳ τὸ μὲν πρῶτόν φησιν ἕνα καταστῆναι τοὺς Ἠλείους Ἑλλανοδίκην, χρόνου δὲ διελθόντος δύο, τὸ δὲ τελευταῖον ἐννέα. Ἀριστόδημος δ' ὁ Ἠλεῖός φησι τοὺς τελευταίους τιθέντας τὸν ἀγῶνα Ἑλλανοδίκας εἶναι δέκα, ἀφ' ἑκάστης φυλῆς ἕνα. ubi vide Commentatores. Cf. etiam Philostrat. L. III. de vit. Apollon. c. 9., ut alios locos mittam.

7) ἐμοὶ δέ τι κάκιον δόξει.) Sic cum Casaubono legendum. Vide Rigalt. Antea legebatur: ἐμοὶ δὲ δίκαιον δόξει.

8) ἢ ἀπὸ ποιούτων) Illud ἢ ex Cod. B inserui.

9) καὶ δεῖπνά τινα ποιεῖν ἢ ἐπιδόσεις διδόναι.) Cf. Thom. Dempster. ad Io. Rosini Antiq. Rom. c. 2. p. 8., ubi de congiariis agitur.

10) Καὶ πάλιν αὖ πᾶσα —) πάλιν αὖ cum Reiskio retraxi ante πᾶσα ἰσχυσύνη; quum libri id haberent ante πᾶσα ἀρχή.

Cap. XXXI.

1) σκεπαστικὰ) Sic cum Reiskio scripsi pro σκεπαστά. Et paullo post pro κράνις cum Codice A. scripsi: κράνος, ut et iam Reisk. voluit.

2) — ἡ ἵππος γυναῖκα σημ.) Plaut. Bacchid. Act. I. Sc. 1. v. 39.:

Ubi mihi pro equo lectus detur, scortum pro scuto adcubet.

et Quintilian. Declamat. 3.: *Alii fossas vallumque scutis innixi cingant: tribunus inter scorta volutabitur.*

3) ἀνδρὸς ἐστι, ἀλλ' ἀντελῆς.) Verba ἀλλ' ἀντελῆς ex Cod. B in textu posui.

Cap. XXXII.

1) διπάσασθαι) Ita Cod. B habet, quem sequutus sum.

2) ἃ δὴ τὰ ἔγγραφα) Ita exhibet Cod. B, et sic edendum curavi. Nam antea legebatur: τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἔγγραφα —, mendose, ut cuique patebit.

3) ὅπλα ἔχων, ἢ οἵῳ ἂν τις ὑπολ.) Sic Codicem B sequutus scripsi, qui tamen in eo discedit, quod particulam ἢ, quam ego adieci, ante οἵῳ non habet. Sic enim dat: — ἔχων᾽ (sic) οἵῳ ἄν τ. ὑ. Antea legebatur: — ἔχων, ἅς τις ὑπολ.

4) παραστῆσαι) Cf. Wetsten. ad Act. Apostol. XXIV. 13. ad verbum: παραστῆσαι.

5) οἷον εἰ μὲν θεᾷκι πυκτεύει τίς: λ.) Verba οἷον et πυκτεύει ex Cod. B dedi; quum prius deesset ac pro posteriore legeretur: πυκτεύειν. Et pro vulgata θεάκει cum Reiskio scripsi θεᾷκι. Vide etiam Lipsii Saturnal. L. II. c. 13. p. 93. Mox post κατεσκευάσθαι et ante ἅπλοις ex Codice A articulum τοῖς adieci necessario.

6) γυναῖκα εὔμορφον, ἡρέμα πλουσίαν,) Illud εὔμορφον a me ex Codice B adiectum est propter sequentia verba: καὶ γὰρ ὑπερβαίνει καὶ ἐσκ. — εὔμορφον μὲν λ. γ. κ. πλ., μ. δ. φρ.—. Cum nostro hoc loco cf. Lipsii Saturnal. L. II. c. 11. et Tollii Fortuita c. XII.: de Lunae et Solis coloribus.

7) — ῥητιαρίῳ:) De Retiariis vide Lipsii Saturnal. L. II. c. 8., Commentatores ad Tertullian. de Spectaculis c. 25. ad verba: *Poterit et de misericordia moveri defixus in morsus ursorum, et spongias retiariorum?* et ad Diogen. Laert. L. I. Segm. 74. (Pittacus). et Du Fresne Glossar. Gr. T. II. p. 1346. in vocabulo Σεκούτωρ., ut alios omittam.

8) ἱππεὺς) Si scripsi pro ἱπεὺς, ut vulgo.

9) ἀσσιδάριος —) Sic pro vulgata ἀριδάρειος scripsi Codicis B auctoritatem sequutus, quocum convenit illa inscriptio in Muratorii Nov. Thesaur. Inscriptt. T. II. Class. IX. p. DCXIII., ubi *Assidarius* pro *Essedario* invenitur, scilicet qui *Essedo* sive Curru pugnat. Cf. etiam Lipsii Saturnal. L. II. c. 12., ubi nostrum quoque locum Lipsius profert ac legi vult: ἐσσιδάριος. Mox verbum οἶναι post μωρὰν ex Codice B adieci, et sic quoque paucis post verbis id adiectum invenitur.

10) προβοκάτωρ) Sic legendum, non, ut vulgo, προβάκτωρ. Marchionis Scipionis Maffeii de Amphitheatro, ac praecipue de Veronensi, L. I. c. 1. p. 11. (in Poleni Suppl. Vol. V.): —. *Credo ego genus hoc Gladiatorum* (intellige: Velites.) *minime desiderari in eo Artemidori loco, ubi ipse recenset genera singula; dummodo pro* προβάκτωρ, *ut habent editiones, legatur:* προβοκάτωρ, *Provocator. Sic legendum esse videbatur, cum prima* (melior: prior) *illa vox neque graeca sit, neque latina: qua in sententia confirmavit deinde me Venetiis probum Manuscriptum publicae D. Marci Bibliothecae, in quo ita legi animadverti. Gladiatoria Provocatorum classis nominatur a Cicerone (Pro Sext. p. 204.), et in duabus Fabretti Inscriptionibus. Hos autem fuisse eosdem ac Velites, ac provocando ad pugnam inchoare spectaculum consuevisse, nomen ipsum docet: quare, quoniam non eodem inhaerentes vestigio, sed huc atque illuc sese con-*

vertentes et discurrentes digladiabantur, per somnium visos inquit Artemidorus uxorem lubricam ac facilem denotasse. etc. Cf. Lipsii Saturnal. L. II. c. 11.

Cap. XXXIII.

1) ἢ κακὰ φυγόντες) Vulgo: καταφεύγοντες. Cod. B: καταφυγάντες. Ego scripsi: κακὰ φυγόντες, partim Rigaltium, partim Codicem B sequutus.

2) Ἀσκληπιῷ) In edit. Rigalt. impressum erat: Ἀσκληπιῷ, perperam. Aldus habet: Ἀσκληπιῶι.

3) νενομισμένοις ἐσθλοῖς εἶναι, ἀγαθὸν) Comma, quod erat ante ἐσθλοῖς, promovi post εἶναι, ἐσθλοῖς εἶναι autem dependet a νενομισμένοις. Et verbum εἶναι non est reiiciendum, quamvis Commentator ad Aelian. Var. Hist. L. V. c. 16. id faciat nostrum locum proferens ad illa verba: Ὅτι ἐκ τοῦ τῆς Ἀρτέμιδος στεφάνου πέταλον χρυσοῦν ἐκπεσὸν ἀνείλετο παιδίον, οὐ μὴν ἔλαθεν. —. Conf. Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. VII. p. 237. ed. Lugd. ad verba: *Etiam dii sertis, coronis afficiuntur, et floribus.* et Lactant. Divin. Instit. L. II. de Origine Erroris. c. 1. T. I. p. 114. ed. du Fresne: *hos coronant.*

4) Ἐκμάσσειν —, ἡμαρτηκέναι τι εἰς αὐτοὺς —) Matth. XVIII. 15.: — ἁμαρτήσῃ εἰς σε. ubi vide Wetsten. Cum nostro loco cf. omnino I. Lipsii Elector. L. II. c. 18. et C. Sagittar. de Ianuis Veterum. c. 35. §. 8. Adde Desider. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. I. p. 29. ed. Lugd. Bat. ad illa verba: *Limina ipsa converrerent osculis.* Ceterum pro: τὰ περὶ τῶν νεῶν — θεοὺς σημαίνει, Cod. B habet: τὰ περὶ τῶν ἀγαλμάτων, καὶ ξαίνειν τὰ περὶ τοὺς ναοὺς ἡμαρτηκέναι τι εἰς ἐκείνην τὴν θεὰν σημαίνει.

5) ἐπιορκηκότα εἰς τοῦτον τ. θεόν,) Pro vulgari ἡμαρτηκότα ex Cod. B dedi ἐπιορκηκότα. Antea enim generatim loquutus est: nunc autem speciatim loquitur. Paullo

post cum eodem Codice B scripsi ἱκετεύειν pro ἱκέτην. In eod. Cod. B deest praepositio εἰς post ἐπιφερομένοις.

6) Συντρίβειν δὲ θεῶν ἀγάλματα — συμφοραῖς γενόμενα) Cornarius vertit: — *versantur*, tanquam legisset: γινόμενοι, pro γενόμενοι, quod tamen bene habet, ut quisque videt. Cum nostro loco conf. omnino Desid. Herald. ad Arnob. adv. Gent. L. IV. p. 150. ed. Lugd. ad verba: *Et cum eiulatibus indecoris fata incusare crudelia.* Ceterum pro καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας Codex B habet: καὶ τοὺς (sic) περὶ τὴν θεὰν εὐσεβεῖν.

Cap. XXXIV.

1) Περὶ θεῶν.) Ita habet Cod. B, quem sequutus sum. Ceteri libri: Περὶ θεῶν οὐρανίων, καὶ ἐπιγείων.

2) ποταμίους, τοὺς δὲ χθονίους.) Verba τοὺς δὲ χθονίους ex Cod. B in textum recepi. Vide Reisk.

3) Ἀφροδίτη οὐρανία, καὶ Ἄρτεμις,) Sic haec verba ordinavi. Eodem modo Gisb. Cuper. in Harpocrat. in Poleni Suppl. Vol. II. p. 450. Antea sic: Ἀφροδίτη, καὶ οὐρανία, Ἄρτεμις, —.

4) Ἀφροδίτη πάνδημος —) Post haec vocabula Codex habet: Δημήτης. Cornarius autem vertit: *Venus volgivaga, Vulcanus, Fortuna* etc.

5) — Ἑκάτη χθονία) Noster infra c. 39.: Γεωργοῖς δὲ ἔστιν ἀγαθή; γῆ γὰρ εἶναι νενόμισται. Fulgent. Mytholog. L. I. 9. Proserpina. p. 635. sq. ed. Staveren.: *Proserpinam vero quasi segetem voluerunt, id est terram* (ubi vid. Comment.) *radicibus proserpentem, quae et ἑκάτη graece dicitur: ἑκατὸν enim gruece centum sunt. et ideo hoc illi nomen imponunt, quia centuplicatum seges proferat fructum.* Memoires pour servir à l'Histoire de la religion secrete des Anciens Peuples; ou Recherches Historiques et Critiques sur les Mystères du Paganisme,

par

par M. le Baron de Sainte-Croix, etc. à Paris 1784. in 8. Sect. III. Article IV.: De Proserpine et de ses attributs. p. 115.: *La terre, ou la matiere, reçoit dans son sein tous les germes, représentés par Proserpine: c'est pourquoi cette Déesse fut appellée Chthonie, mot qui signifia d'abord, dans son acception propre, terrestre; ensuite par Métonymie, infernale.* Quocum cf. Article V, p. 123. sq. Vide plura in Observ. Miscell. V. 10. T. 2. p. 309. Cf. etiam Scholiast. Theocrit. ad Idyll. II. v. 12. Sic χθονία etiam Ceres apud Muratorium inscrr. T. I. p. 607., Donium inscrr. p. 138., Torremuzz. vet. inscr. Sicil. p. 83. et Lakemacher. Observatt. Philolog. T. II., ubi de Diis Terrestribus agit.

6) Φόβας καὶ Δεῖμος, — Ἄρεως υἱεῖς) Scholiast. Aeschyl. ad Sept. contra Theb. v. 46.: Φόβος δὲ καὶ Δεῖμος θεράποντες Ἄρεως. Hygin. Fab. p. 13. ed. Staveren.: *Ex Venere et Marte, Harmonia et Formido.* Cf. Homer. Schol. a Villoisonio edit. ad Iliad. XV. 119., Albert. ad Hesych. in voc. Δεῖμος. et Fabric. ad Sext. Empiric. adv. Physic. p. 592. ad illa verba: εἰ δὲ ὁ ἥλιος θεός ἐστι, καὶ ὁ φόβος· ἀμοιρφότατος μὲν τὴν ὄψιν. — εἰμὶ γὰρ φόβος πάντων ἐλάχιστον τοῦ καλοῦ μετέχων θεός. Ceterum Codex B nostrum locum sic habet: φόβοι, καὶ Δεῖμοι, οὓς ἔνιοι ἄρεως υἱοὺς —. et in edit. Aldina perperam legitur: ἢ εἰς, pro υἱεῖς.

7) Οἱ δὲ πέριξ, — καὶ Κρόνος) Claud. Salmas. Not. ad Consecr. Templ. in Ag. Her. in Poleni Suppl. etc. Vol. I. p. 669.: *Saturnum etiam multi non* ἐν τοῖς χθονίοις, *et inferis Diis recensent, sed* ἐν τοῖς πέριξ. *Artemidor.* —. *Nec dubium hac ratione Saturnum* ἐν τοῖς πέριξ *ab Artemidoro poni, quod beatis insulis, quae in Oceano sunt, praeesse crederetur. Nam Graecis* ὁ πέριξ Ὠκεανὸς *dicitur, quod terram ambiat. Non mirum autem eum Beatorum insulis praefici, qui cum apud superos regnaret, aurei saeculi conditor,* καὶ πάσης εὐδαιμονίας πρόστατης *fuisse creditus est.*

8) παραλείψομαι) Sic legendum, non, ut vulgo, παραλήψομαι.

9) — τείνουσι τὴν ἑαυτῶν γνώμην.) Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 418. ad illa verba: τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς ψυχὰς ἐξέτεινεν.

Cap. XXXV.

1) Περὶ θεῶν ὀλυμπίων.) Sic ego novum inscripsi caput; quum antea omnes libri continuarent.

2) ἀποῖαν) Vulgo: οἷον. Nos Codicem B sequimur.

3) δύσιν: πονηρὰς, ὥσπερ κ. ὅταν μὴ) Post ὅταν cum Reiskio expunxi particulam εἰ, quae etiam Codici B abest, qui tamen hunc locum ita legit: δυσμὰς πονηρὰς, ὅτις καὶ ὅταν μὴ —.

4) Πανύασις, ἀπτόλεμα καὶ ἀσθενῆ) Vocabulum ἀπτόλεμα ex Codice B dedi pro ἄπρακτα.

5) ἀρτεμές,) Hesychius: Ἀρτεμές. ὑγιές. Idem Hesych.: Ἀρτεμέα. ὑγιῆ. ὑγιᾶ. Etymolog. M.: Ἀρτεμὴς — σημαίνει τὸν ὑγιῆ, παρὰ τὸ ἀτρεμὴς, καὶ καθ' ὑπέρθεσιν ἀρτεμὴς: οὕτω Φιλόξενος. Ἡρωδιανὸς δὲ ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν περὶ παθῶν φησὶν, ὅτι ἀτεμὴς ἐστιν ὁ ὑγιὴς καὶ μὴ τετμημένος· καὶ πλεονασμῷ τοῦ ῥ, ἀρτεμὴς. Idem Etymol. M.: Ἄρτεμις, ἡ θεός, — ἢ ἀπὸ τοῦ ἀρτεμὴς παρωνύμως Ἄρτεμις, τοῦτ' ἔστιν ἡ ὑγιὴς καὶ ἀνεπίληπτος διὰ τὴν παρθενίαν· παρθένος γὰρ καὶ φιλοσώφρων. —. Strabo L. XIV. p. 437.: — Ἰατρικὸς γὰρ ὁ Ἀπόλλων, καὶ ἡ Ἄρτεμις ἀπὸ τοῦ ἀρτεμέας ποιεῖν. Plato Cratyl. T. I. p. 406. edit. Stephan.: Ἄρτεμις δὲ, τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν. ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας. τύχοι δ' ἂν καὶ ὡς τὸν ἄρσενα μισήσασης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικὶ, ἢ διὰ τούτων τὶ, ἢ διὰ πάντα ταῦτα, τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ. Theodoret. Graecar. Affection. Curat. Disputat. III.: περὶ Ἀγγέλων καὶ τῶν καλουμένων θεῶν, καὶ περὶ τῶν ποιητῶν δαιμόνων. Tom. IV. Vol.

II. p. 772. edit. Schulzii: τὴν δέ γε σελήνην Ἄρτεμιν ὠνόμασαν, οἷον ἀερότεμιν· ἅτε δὴ διὰ τοῦ ἀέρος ἰοῦσαν καὶ τοῦτον τέμνουσαν.

6) Λοχία —) Ἄρτεμις dicitur λοχεία vel λοχία, *levans partus, obstetrix*. Cf. Spanhem. ad Callimach. p. 148. Λοχιὰ autem Hesychio dicitur ἄρτος τῇ Ἀρτέμιδι γενόμενος. Quod vocabulum vide.

7) — Ἀγροτέραν, — Λιμνάτιν.) De Ἀγροτέρᾳ vide Perizon. ad Aelian. Var. Histor. L. II. c. 25. ad illa verba: Καὶ Πέρσαι δὲ ἡττήθησαν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ (scil. 6to Thargelionis): καὶ Ἀθηναῖοι δὲ τῇ Ἀγροτέρᾳ ἀποθύουσι τὰς χιμαίρας τὰς τριακοσίας, κατὰ τὴν εὐχὴν τοῦ Μιλτιάδου δρῶντες τοῦτο., Dompster. ad Rosini Antiq. Rom. L. II. c. 7. p. 118. et Iul. Polluc. L. IX. Segm. 12. ibique Hemsterh. p. 982. Adde Hesych. in voc. Ἀγροτέραν. De *Limnatide Diana* autem vide Valckenaer. ad Euripidis Hippolyt. v. 228. ad verba: Δέσποιν' ἁλίας Ἄρτεμι Λίμνας., I. Meursii Graeciae Feriatae L. V. sub Λιμνάτις., Albrici Philosophi De Deorum Imaginibus Libellum. VII. De Diana. edit. Staveren. p. 911. et Gruter. Vet. Inscrr. p. 37., ubi Diana vocatur: REGINA UNDARUM.

8) — ἡ λεγομένη παρὰ Λυκίοις Ἐλεύθουσα.) Vulgo legebatur: ἐλευθέρα. Ego scripsi: Ἐλεύθουσα, coniectura ductus. Et sic quoque Clauser. legit in Cornuto De Nat. Deor. c. 34. p. 233. Noster tamen Böttiger, ut nunc ipsum lego, in libro, qui inscribitur: Ilithyia oder die Hexe, ein archäologisches Fragment nach Lessing. Weimar, 1799. in 8. p. 11., eodem modo iam emendavit. Paullo post distinxi ac scripsi: οἱ ἀθάνατοι ὁρώμενοι, ἥπερ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, pro: οἱ ἀθάνατοι, ὁρώμενοι ἥπερ τ. ἀ. α.

9) Ἄρτεμιν γυμνὴν ἰδεῖν κατὰ πάντα τρόπον) Forsan respicit Artemidorus fabulam Actaeonis. Ad verba κατὰ πάντα τρόπον cf. Wetsten. ad Epistol. ad Rom. III. 2.

10) Ἀθηνᾶ — φιλοσόφοις; —) De Sainte - Croix Recherches sur les Mysteres du Paganisme. Eclaircisse-

ments. I, Parallele d'Isis et de Minerve. p. 515.: —: *tous les genres de connoissances étoient du ressort de Minerve; et sans son secours, on ne pouvoit y faire aucun progrès. Les Poëtes (Catull. ad Corn. Nep. v. 9. Ovid. Fast. L. III. v. 833.), les Philosophes (Procl. in Tim. Artemidor. de Somn.) et les Artistes (Vid. Pind. Olymp. VII. Antistroph. III.), la regardoient tous comme leur Divinité toutélaire.* Scholiast. Homer. ad Iliad. XX. 69.: Ἀθηνᾶ δέ ἐστι φρόνησις, Ἄρης δὲ ἀφροσύνη. Conf. etiam Fulgentii Mytholog. L. I. c. 26.: De Perseo et Gorgone. p. 657. edit. Staveren.: *Hos ergo terrores Perseus, adiuvante Minerva, id est, virtus adiuvante sapientia, interfecit.* Ad quem locum vide Notam. Et Athenagorae Legat. pro Christianis p. mihi 22.: ἡ ἃ περὶ Ἀθηνᾶς (scil. συγγραψάμενοι), τὴν φρόνησιν διὰ πάντα διήκουσαν φασίν.

11) τοῖς ἐπὶ πόλεμον ὁρμῶσιν —) Pro vulgato ὁρῶσιν scripsi ὁρμῶσιν.

Cap. XXXVI.

1) ἡλίους —) Hinc sua descripsit Suidas in vocabulo Ἥλιος. Cf. Toup. Emendatt. in Suid. Vol. III. p. 86. et sq. Etiam amantibus *Sol* audire et *Lux sua* solent τὰ παιδικά. Ut apud Philostrat. Epistol. LI.: πρῶτον δὲ ἐρυθριάσασθε, τὸν ἥλιον καταλιποῦσι, πῦρ ἀλλότριον ἐπαινεῖν? et Epistol. LII. extrem.: τὸ δ' εἴσω παρελθὸν φῶς μέν ἐστιν ἐν ἡμέρᾳ, νύκτωρ δὲ ὄναρ γίνεται. et Epistol. LIII. media: ἐμέλλετε περὶ ἔρωτα εἰς αὐτὴν καταπτῆναι μόνον τὸν ἥλιον ἡπίστατο ἡ ψυχὴ καλόν, καὶ τοῦτο αὐτῇ τὸ θέαμα καὶ θαῦμα ἦν. Ceterum huic capiti inscripsi hunc titulum: περὶ θεῶν οὐρανίων; quam antea libri haberent: περὶ Ἡλίου. Et paucis ante verbis, ante πῦρ τὸ αἰθέριον, erat Lemma: περὶ πυρὸς αἰθερίου, pro quo Codex B habet: περὶ πυρὸς οὐρανίου.

2) ἥλιον γὰρ καὶ τὴν ἐλευθερίαν καλοῦσιν) Huc pertinet quod in Anthologia Graeca L. VI. 1. memoratur *Libertatis lux*:

Οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγευς μόνον ἔνθεσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν γῇ
Ἄβρὸν ἀδουλώτου ΦΕΓΓΟΣ ἘΛΕΥΘΕΡΙΆΣ.

Cf. Merrick. ad Tryphiodor. vers. 416.:

. . —, ὅτε πᾶσιν ἐλεύθερον ἦμαρ ἀνῆψεν
Ἡμῖν Ζεὺς Κρονίδης, — —.

et Ios. Scaligeri Coniectanea ad Varron. de L. L. p. 108. ad verba: *Lucere item a luce.) Lucaria item a luce*, quod propter lucem amissam is cultus institut. etc.

3) — καθίσταται, καὶ τὰ κατὰ περ.) καθίσταται cum utroque Codice scripsi pro vulgari καθίστατο. Cod. B tamen hunc locum sic dat: — καθίσταται πρὸς αὐτήν· καὶ κατὰ περ.

4) ὕφαιμος ἢ μορμύρων, πᾶσι πονηρὸς καὶ ἄτοπος) Sic Codex A et utraque editio legunt. Profert hunc locum D'Orvill. ad Charit. p. 40., ubi tamen pro μορμύρων invenitur: μορμυρωπὸς, *turbidus*. Et Schneider. in Lexico Gr. sub vocabulo μορμυρωπὸς coniicit: μορμορωπὸς, *terrificus*. Ego vestigia Codicis B sequutus habentis: ὕφαιμος, ἢ φορφυρώδης, ἢ μορμυρώδης, πρὸς πᾶσι τοῖς πολέμοις καὶ ἄτοπος —, scripsi: ὕφαιμος ἢ πορφυρώδης πρὸς πᾶσι τοῖς πολέμοις καὶ ἄτοπος —. Cum nostro praeterea loco conf. Wetsten. ad Apocalyps. VI. 12. et ad Matth. XXIV. 29. et G. Wakefield Silv. Crit. P. V. p. 43.

5) —, σκυτὴν ἔχων ἡνιόχου, ἀθλ. —) Profert hunc locum Gisb. Cuper. in Harpocrat. p. 9., ubi haec leguntur: *Artemidorus memoriae mandat, solem, non qualis est, sed qualis ab hominibus esse putatur, σκυτὴν ἔχοντα ἡνιόχου, habitu aurigae ornatum, in somnis visum, bonum portendere athletis, peregrinari cupientibus et aurigis. Et hinc Macrobius Saturnal. I. c. 23. coniecturatur Iovem Assyriorum eundem cum Sole esse: „Hunc vero, ait, eundem Iovem Solemque esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habitu dignoscitur. Simulacrum enim aureum, specie*

imberbi instat dextra elevata cum FLAGRO in AURIGAE modum: laeva tenet fulmen et spicas, quae cuncta Iovis Solisque consociatam potentiam monstrant.“ etc.

6) οἱ μὲν ἄρσενες) Post οἱ μὲν cum Reiskio delevi particulam γὰρ.

7) Τὸ κρατοῦν δύναμιν ἔχει θεοῦ.) Menandri Fragm. apud Ioan. Stobaeum Fl. Tit. 32.: —. τὸ κρατοῦν γὰρ τὸν νομίζεται θεός. Conf. Nostrum infra c. 69.

8) ἀπὸ τούτων ἡ δ.) Ita dedi, quod paullo ante sic legitur. In libris erat: ἀπὸ τούτου ἡ δ. —.

9) πλείονες φαινόμεναι σελῆναι, καὶ ἡ οὖσα ὅταν ἀπολείπῃ.) Pro γενόμεναι et ἀπολύηται scripsi φαινόμεναι et ἀπολείπῃ Codicis B auctoritatem sequutus, in quo tamen pro ἡ οὖσα legitur ἥττους. Ἀπολείπῃ autem aptius legitur; nam eodem modo ἀπόλειψις τῆς σελήνης dicitur Aristoteli atque aliis.

10) Τὸ δὲ δοκεῖν ἐν τῇ σελήνῃ τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα βλέπειν ἄπαιδι —) Noster infra L. III. c. 31.: Εἰκὼν τέκνα σημαίνει —. Conf. Wetsten. ad Epistol. II. ad Corinth. IV. 4. ad voc. εἰκὼν.

11) τοὺς μὲν ὑδροπιάσαντας;) Particulam μὲν ex Codice B dedi pro vulgari τε. Idem Codex B tamen habet ὑδροπιόντας pro ὑδροπιάσαντας. Paullo post pro ἥττονα, ut editum erat, correxi ἧττονα.

12) ἀπὸ αὐτῆς τῆς κινήσεως —) Illud αὐτῆς a me ex Codice B adiectum est. Respondet enim verbis: ἡ ἀπὸ τοῦ σχήματος τοῦ κατὰ τὴν κίνησιν. Σχήματα autem sunt positiones signorum et constellationes.

13) Τὰ δὲ τροπῆς τοῦ καταστήματος αἴτια, τὰ μὲν θερινὰ τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα μεταβολὴν σημαίνει, τὰ δὲ χειμερινὰ τὴν ἐπὶ τὰ χείρονα.) Sic nos ordinavimus; quum antea legeretur: Τὰ δ. τρ. τ. κ. αἴτια, τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα τὰ θερινὰ μεταβολὴν σημ. τ. δ. χ. τ. ἐ. τ. χ.

14) — καταπίπτοντες —) Noster infra L. V. Somn. 23.: — τοῦ οὐρανοῦ ἐκπεσεῖν — ἀπέθανεν. Conf. Wetsten. ad

Matth. XXIV. 29. ad verba: καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, et Pierii Hieroglyph. L. 44. Stellae — c. 36: Morbus gravis.

15) Ἔτρεξεν μὲν γάρ, ἃ ἐβούλοντο, διὰ τὸ κ. τῶν ἀ.) Illud ἃ ἐβούλοντο ex Codice B inserui, qui tamen hunc locum ita habet: Ἔ. μὲν ἃ ἐβούλοντο, διὰ καὶ τὸν ἀντίχ —.

16) ἀποστεγασθῆναι ἢ καὶ κ. —) Particulam ἢ cum Reiskio inserui, et paullo post cum eodem Reiskio φαίνονται mutavi in φαίνωνται.

17) —, τὰ αὐτὰ σημ., οἷς καὶ) Pro vulgata οἷα cum Codice B correxi οἷς, propter antecedens: τὰ αὐτὰ. Ad verba: Παρηλίοι δὲ καὶ δοκίδες etc., conf. Aristotel. Meteorologic. L. III. capp. 4. 5. 6. et 7.; Plin. H. N. L. II. c. 25. et seq.; Scholiast. Arati ad Διοσημ. ad v. 80. sqq. et v. 149. sqq. Stobaei Eclog. Physic. c. 29. 2. Arriani. et Senec. Q. N. L. VII. c. 5. et 15. Vide etiam Wesseling. ad Diodor. Sicul. L. XV. c. 50. ad voc. δοκίς., Albert. ad Hesych. in voc. Δοκοί. et Ios. Scaliger. ad M. Manilii Astronomic. L. I. verss. 15. — 25. p. 26.

18) Δεξιὰν — πρὸς τὸν ἥλιον.) Io. Bapt. Bellus de Partibus Templi Augur. c. 8.: *Hac quidem ratione Plutarchus refert L. de Iside Aegyptios censuisse mundi partes orientales vultum esse, ad boream dexteras, ad meridiem sinistras, τὰ μὲν ἑῷα τοῦ κόσμου πρόσωπον εἶναι, etc, Artemidorus ex solis cursu dexteram et laevam inquirit* δεξιὰν καὶ εὐώνυμον οὐ πρὸς τὸν οὐρανὸν χρὴ νοεῖν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἥλιον. *Dexteriores itaque solis circulationes vocabimus, quae longiores sunt, aut videntur iis, qui sub inflexâ plurimum et obliquâ sphaerâ incolunt, ut sunt Europaei, apud quos circenses decursus frequentati. Interiores vero circulationes et gyros dicemus illos, qui breviores et ad metam brumalem propius ducuntur.* etc.

19) τὸ κατάστημα, καὶ τὸ περιέχον) κατάστημα est h. l. *coeli habitus;* et τὸ περιέχον, *aër.* Conf. D'Orvill. ad Cha-

rit. p. 581. Ad nostrum locum facit etiam Suidas: Ἶρις: — τῆς Ἴριδος τὸ χλωρὸν, ἀέρος σημαντικόν· τὸ πυῤῥὸν, πνευμάτων· τὸ δὲ μελανίζον ὑδάτων. Conf. Wetsten. ad Apocalyps. X. 1. ad voc. Ἶρις. et Scholiast. Arati ad Διοσημ. v. 208., ubi veterum quorundam Philosophorum de Iride sententias recenset. Vide et Wesseling. ad Diodor. Sicul. L. XVII. c. 10. ad verba: τὸ δὲ τῆς ἴριδος χρῶμα, πραγμάτων ποικίλων χειμῶνα.

20) ἀγαθαὶ αἱ τῶν καθεστώτων μεταβολαί.) Articulum αἱ cum Reiskio inserui: τ. καθεστώτων est: *praesentium*. Sophocl. Antig. v. 1174.: Καὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καθεστώτων βροτοῖς et Scholiast.: συμβαινόντων, γινομένων.

21) Νέφη — λευκὰ) Conf. Apocalyps. XIV. 14. ibique Wetsten. ad voc. νεφέλη λευκή.

22) σημαντικά, καὶ ἀπὸ γῆς —) Particulam καὶ cum Reiskio inserui.

23) Ἀεὶ δὲ τοῖς ἀποδήμους προσδακῶσιν) Pro τοὺς, ut vulgo legebatur, scripsi: τοῖς.

Cap. XXXVII.

1) Σημαίνει δὲ καὶ διάφορα καὶ οὐδὲν ὅμ.) διάφορα ex coniectura scripsi pro διαφθοράν, ut vulgo. Mihi consentit Interpres vertendo: *significant item diversimode, et nihil simile* etc.

2) Ἐνοδία γὰρ —) De Sainte-Croix Recherches sur les Mysteres du Paganisme. Dissertat. sur Hécate. p. 553.: *Les statues d'Hécate étoient placées aux carrefours et aux portes des maisons (Hesych. in v. Ἑκαταῖα. Aristophan. Vesp. v. 798.), parce qu'elle étoit regardée comme la Déesse des lustrations (Schol. Theocr. ad Idyll. II. v. 36.). D' autres lui étoient élevées sur les grands chemins (Comme le prouve l'épithete d' ἐνοδία. —. On tournoit chacun des trois corps, ou visages de la Déesse, en face*

d' une rue, ou d' un grand chemin. Ovid. Fast. L. I. v. 141. sq.) et dans de petites cellules, conformément à l' usage général (Vid. Valckenaer. ad Ammon. L. II. c. XIX.). Ceterum conf. cum nostro loco Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 207.; Vales. ad Harpocration. ad voc. Ἔμπουσαν.; Commentatt. ad Porphyr. de Abst. L. III. §. 17. ad verba: ἡ δ' Ἑκάτη ταῦρος, κύων, λέαινα ἀκούουσα, μᾶλλον ὑπακούει. et ad Alciphron. L. III. Epistol. 62. ad verba: καὶ ἡ ἐπικήδειος γραῦς, ἣν Ἔμπουσαν ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν καλεῖν εἰώθασιν, ἐκ τοῦ πάντας πτοιεῖν (sic enim legendum pro πάντα ποιεῖν) καὶ βιάζεσθαι.; Kuster. ad Suid. in v. Ἔμπουσα.; Olear. ad Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. L. II. c. 4. p. 52.; Haverkamp. ad Tertullian. Apologetic. c. 16. ad verba: *Altero pede ungulatus.* et mihi amicissimum Böttiger in libro, qui inscribitur: *Die Furienmaske, im Trauerspiele und auf den Bildwerken der alten Griechen. Eine archäologische Untersuchung. Mit 3 Kupfertafeln. Weimar,* 1801. pag. 61. et seq. Ad nostrum locum pertinet etiam Murator. Nov. Thesaur. Inscriptt. T. I.:

Athenis, in Columna.
E Clariss. P. Montfauconio.
In una parte columnae:

Ουδενι Θεμιτον Μετακινησαι Εκ Του Τριοπιου
Ο Εστιν Επι Τω Τριτω Εν Τη Οδω Τη Αππια
Εν Τω Ηρωδου Αγρω. Ου Γαρ Λαιον Τω Κινησαντι
Μαρτυς Δαιμων ΕΝΟΔΙΑ.

3) Ἄδηλος —) Ἄδηλος h. l. idem significat, quod εὔδηλος. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 46.

4) — τ. βάσεις τῶν ποδῶν —) Conf. Wetsten. ad Act. Apostol. III. 7. ad voc. βάσεις. Paullo ante scripsi ταῦτα pro τὰ αὐτά; respondet enim verbis ἐφ' εἷς. Ceterum huc faciunt Meziriac ad Ovid. Epist. T. I. Ep. Oenone à Paris. et: Sammlung antiquarischer Aufsätze von Chr. G. Heyne. 2. St. p. 53.: *Vom vorgeblichen und wahren Unterschiede*

zwischen Faunen, Satyren, Silenen und Panen. Quorum prior haec scribit: *Nonnus L. IV. dit clairement, que du premier et plus ancien Pan furent engendrez douze autres Pans. Et derechef il reconnoit deux anciens Pans, l'un fils de Mercure et d'une Nymphe nommée Sosa, qui presidoit à la chasse; l'autre fils de Mercure et de la Nymphe Penelope, qui estoit le Dieu des bergers.* Quocum comparandus Scholiast. Oppiani ad Halieut. L. III. v. 15. ad voc. Πανὶ. Posterior autem hoc modo: *Dasjenige Geschlecht, das mit Ziegenfüfsen erscheint, und auch gemeiniglich, zumal die Alten, eine weit rauhere, wildere Gesichtsbildung hat, mit Hörnern und stärkern Ohren, straubichten Bärten, krummen Nasen, hatte eigentlich gar nichts mit dem Bacchus gemein. Bey den Alten war diess die Gestalt des Pan. Er war überhaupt ein altes philosophisches Symbol, bald für die Natur überhaupt, bald für die Zeugungskraft, s. w. Schon in einem Homerischen Hymne wird die alte Fabel von ihm erzählt; auch ist unter den Orphischen Hymnen einer an ihn gerichtet. (Hymn. 10. und Hymn. Homeric. 17. Auch bey Herodot. II. 46.* αἰγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα, *und Simonides in der Anthologie IV. p.* 336. Τὸν τραγόκωλον ἰμὲ Πᾶνα etc.)

5) Θλίβων μὲν γὰρ καὶ βαρῶν) Sic ex Codice B dedi pro Θλίβων γὰρ βαρέως —. Conf. Meziriac ad Ovid. Epistol. T. I. p. 443.

6) βραχείας γὰρ μόνον) Particulam γὰρ cum Reiskio adieci. De Aesculapio in somnis viso conf. Nostrum infra L. V. Somn. 9. 61. et 66. Vide etiam Dempster. ad Rosin. Antiq. Rom. L. II. c. 18. p. 167. Ceterum pro περὶ ante πάντων ἐγκειμάτων nescio an legendum sit πρὸ.

7) εἰς τέλος) Conf. Wetsten. ad Luc. XVIII. 5. ad v. εἰς τέλος. Mox pro τούτους post ἔν τινι cum Reiskio scripsi τούτων.

8) Σωτῆρες γὰρ εἰσὶν οἱ θεοί, —) Huc Arrian. Peripl. Ponti Euxini p. m. 23.: Οἱ μὲν Διόσκουροι φαίνονται, καὶ φανέντος σωτῆρες γίνονται.; Aelian. Var. Hist. L. I. c. 30.: Διόσκουροι τοῖς δειλαίοις γενώμεθα σωτῆρες ἔνθα, καὶ ἀγαθοὶ παραστάται: τοῦτό δὴ τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν θεῶν τούτων.; Maxim. Tyr. Dissert. XV. Sect. 7.: εἶδον δὲ καὶ Διοσκούρους ἐπὶ νεὼς, ἀστέρας λαμπροὺς, ἰθύνοντας τὴν ναῦν χειμαζομένην· —. et Senea Nat. Quaest. L. I. c. 1.: *In magna tempestate apparent quasi stellae velo insidentes. Adiuvari se tunc periclitantes existimant Pollucis et Castoris numine.* Cum quibus locis conf. Euripid. Orest. v. 1635., Plin. H. N. L. II. c. 37. et Horat. L. I. Od. 12. v. 29. Vide etiam Wetsten. ad Act. Apostol. XXVIII. 11. ad v. Διοσκούροις.; Io. Meurs. de Funere. c. 35.; eiusdem I. Meursii Miscellaneorum Laconicorum L. I. c. 5. (in Gronov. Thesaur. Ant. Gr. Vol. V. p. 2309.); Io. Scheffer. de Militia Navali. L. III. c. 3.; Wesseling. in Observatt. p. 215. et Pierson. ad Moeridem p. 77. Ad nostrum praeterea locum pertinet etiam Fulgentii Mytholog. L. II. c. 16. de Cygno et Leda.: *Castorem vero et Pollucem, quasi in modum perditionis ponunt, unde et in mari Castorum signa dixerunt, quae periculum creant.*

9) Ἡρακλέα — πᾶσι τοῖς εὐπροαιρέτοις καὶ κ.) *omnibus bonae voluntatis viris,* quos Graeci eleganti vocabulo εὐπροαιρέτους vocant. Conf. H. Vales. ad Excerpta Auctoris Ignoti De Constantino aliisque Impp. p. 480. ad verba: *Ergo praeclarus (scil. Theodericus), et bonae voluntatis in omnibus, qui regnavit annos XXXIII.* Ad nostrum locum facit etiam Philostrat. Vit. Apollon. Tyan. L. VIII. c. 9.: Τίς δ' ἂν Ἡρακλεῖ εὔξασθαι, γόης ὤν? τὰ γὰρ τοιαῦτα οἱ κακοδαίμονες βόθροις ἀνατιθέασι, καὶ χθονίοις θεοῖς, ὧν τὸν Ἡρακλέα ἀποτακτέον· καθαρὸς γὰρ, καὶ τοῖς ἀνθρώποις εὔνους., ubi vide Olear.. Adde Wesseling. ad Diodor. Sicul. L. IV. c. 14. ad v.: στεφανίτην δ' αὐτὸν κατεσκεύασεν, ὅτι

καὶ αὐτὸς συνεργήσῃ τὰ γένος τῶν ἀνθρώπων, οὐδένα λαβὼν μισθόν.

10) ἐπήμυνε τοῖς δεομένοις) Conf. Wetsten. ad Act. Apostol. VII. 24. ad v. ἠμύνατο.

11) Καλλίνικος γὰρ ὁ θ. κ.) Aristid. T. I. p. 34. edit. Iebb.: αἱ ἐπωνυμίαι, Καλλινικές τε καὶ Ἀλεξίκακος, ἡ μὲν μόνῳ θεῶν, ἡ δ' ἐν τοῖς πρώτοις δέδοται. Suidas: Καλλίνικος. ὁ Ἡρακλῆς. Conf. Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. p. 558., Heyn. ad Apollodor. Bibliothec. L. II. 6. 4., Barnes. ad Euripid. Herc. Fur. v. 681. et Aem. Post. Lex. Pindar.

12) — συνδιατρίβειν τῷ θεῷ, — ὅπλων λαβεῖν, πᾶσιν —) Hieronymus Aleander in Tabulae Heliacae Explicatione: *Hercules vero tempus significat, sive temporis observationem. At quoniam addit Palladius industriam, quum ait lib. I.: „bene colendi ratio quatuor rebus constat, aëre, aqua, terra, industria", hanc etiam sub Hercule intelligere possumus, utpote qui totam in laboribus, et aerumnis vitam transegerit: id quod ansam dedit Artemidoro labores praesagiendi iis, qui cum Hercule conversari, aut ab ipso arma accipere somniarent.* Pro λεοντὴν et ῥόπαλον scripsi λεοντῆν et ῥόπαλον.

13) παῦλαν γὰρ καὶ ἀπαλλαγὴν τ. δ. σ.) Hesych.: Παῦλα. ἄνεσις, ἀνάπαυσις. ad quem locum videndus Alberti. Huc pertinet etiam Muratorii Nov. Thesaur. Inscriptt. T. I. p. 67. et sq.:

ΑΦΡΟΝΤΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ
ΑΝΕΤΟ ΕΝ ΤΑΛΙΣ ΒΙΟΣ
ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΑΛΑΙΣ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΥΛΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ.

—. *Per montes, sylvasque discurrentes oestro percitae pinguntur a Poëtis insanae Maenades cum reliqua Dionysiacorum turba. Sed etsi furorem devotis suis immitteret Liber pater, tamen* (attamen) *quietem afferre menti*

credebatur, eo quod animum a curis avocaret, unde de illo Artemidorus: παῦλαν *etc. Et haec est verisimilis caussa, quare in nostra Tabula sylvestris vitâ Libertatem operari, et Requiem parare dicitur.*

14) Ἐστι γὰρ Διόνυσις παρὰ τὸ διανύειν —) Pro διήνυσις, ut vulgo legebatur, emendavimus Διόνυσος. Huc Hieronymus Aleander in Tabulae Heliacae Explicatione: *Bacchus Autumnus: Bacchus vitis est dominus. —. quanquam caeteris quoque fructiferis plantis Bacchus praefficiebatur: et ipsi tanquam arborum tutori Graeci sacrificabant, ut testatur Plutarchus V. Sympos. quaest. 3: quam ob rem Artemidor.: Διόνυσε, inquit, τοῖς γεωργοῖς συμφέρει τοῖς τὸν ξυλικὸν παρὸν γεωργοῦσι, μάλιστα ἡμέλους: et a Pharnuto (Cornuto) appellatur* τῶν ἡμέρων δένδρων ἐπίκουρος, καὶ δοτὴρ ὄντος, *cicurum arborum tutor, datorque deus: —: Sunt, qui credant, Dionysi nomen* ἀπὸ τοῦ διανύειν *deduci, ut videre est apud Artemidorum. an quia fructus hausto calore hestatis Autumno poetea perficiuntur? Nam Bacchum existimabant vim ipsam genitalem fructuum, et plantarum, ut liquet ex Porphyrii verbis apud Eusebium III. de Praepar. Evang.* τῶν ἀκροδρύων, καὶ ὅλως τῶν φυτευτικῶν ἡ δύναμις, Διόνυσος ὀνομάζεται, *fructuum et in summa plantarum omnium virtus, Bacchus vocatur. Hinc Dionysius in Situ Orbis, solutum in Arabia ex obsuto Iovis femore Bacchum scribit, quod ea regio plantarum ferax sit, e quibus aromata, pretiosique liquores sumuntur.* etc. Etymologic. M.: Διόνυσος. —: οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ πολλὰ διανῦσαι καὶ κατορθῶσαι, ὡς Ἀλέξανδρος ὁ Θάσιος. —. Si qui de huius vocis etymologia plura legere velit: adeat Ios. Scaligeri Animadverss. ad Eusebii Chronic. p. 43., Macrobii Saturnal. L. I. c. 18., Fulgentii Mytholog. L. II. c. 15. ibiq. Commentat. ad voc.: *Dionysus.*, Plutarch. de Iside et Osirid. c. 34., Platon. Cratyl. T. I. p. 406. edit. Stephan. et De Bacchanalibus Explication. in Po-

leni Supplem. ad Graev. et Gronov. Thesaur. Vol. I. p. 768.

15) Τοῖς δὲ τὸν ἄβρὸν — ποιεῖ) Vulgata bene habet. Mox περιβοήσεις sunt *diffamationes*. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 122.

16) πλέουσι κακός; &c.) Illud κακὸς cum Reiskio inserui. Et sic quoque Cornarius vertit: *Iter facientibus et navigantibus malus est deus.*

17) Ὁ δὲ χορὸς ὁ περὶ τ. Δ., — τ. κ. κ. κ. περιβοήσεις ἐμμελοῦσι) ex eo fortasse, quod magno cum strepitu incedere solebant Bacchi ministri cymbala pulsantes, tibias inflantes, thyrsosque quatientes.

18) πλὴν τοῦ Σειληνοῦ;) Omnes libri hic prave Σιληνοῦ habebant. Nostra scriptura etiam supra c. 12. de asino, invenitur. De origine huius vocabuli vide plura apud Perizon. ad Aelian. Var. Hist. L. III. c. 18. ad voc. Σειληνοῦ.

19) χορεύειν — δενδροφορεῖν) Conf. Muratorii Thesaur. Inscr. T. I.:

Collegium Dendrophororum.
In Castro Montorii. Ex Donio.
etc.

ibique Notam.; S. C. De Bacchanalibus Explication. in Poleni Supplem. ad Gronov. et Graev. Thesaur. Vol. I. p. 817. et sq.; Salmas. in Acl. Spartian. p. 165. ad verba: *Ut et Anubim portaret, et pausas ederet.* —. et Poleni Supplem. Vol. IV. p. 546. et sq., ubi ad Inscriptionem:

Puteolis:
EX S. C. DENDROPHORI CREATI QUI
etc.

haec annotata leguntur: —. *Salmasius in suis commentariis in Spartianum de Vita Caracallae, ait, „Dendrophoros dictos, qui in honorem alicuius Dei arbores stirpitus excisas per urbem humeris ferrent,“ a vocabulo δένδρον*

φόρος, *h. e., qui arborem fert. Hinc Sylvanus Dendrophorus in veteri saxo apud Gruterum. Deus enim hic effingitur ramum Pini aut alius arboris ferens: ut vidimus in Musivo, quod explicuimus superius huius operis differt. 2. Artemidorus de praesagiis somniorum ait, qui sibi videntur in somniis choreas ducere Baccho, aut gestare thyrsum, aut arborem, aut quidpiam aliud quod Bacchio gratum futurum sit agere, eos, nisi servi sint, in magno periculo versari. Ex quibus licet colligere in Bacchi festis maxime arbores deferri consuevisse. Itaque in anaglyptis, ubi expressa Bacchanalia sunt, saepe occurrunt, qui arbusculas aut ramos ferant.*

20) ἀνεπίστρεπτον) Sic cum Reiskio scripsi pro ἀναπίστρεπτον, ut antea erat.

21) Ἑρμῆς ἀγαθὸς τοῖς ἐπὶ λόγους ἐρωμένοις, —) Vulgatam περὶ ante λόγους mutavi in ἐπὶ. Noster enim semper loquitur: ἐρωᾶσθαι ἐπί τι, nusquam ἐρω. περὶ τι. Ad nostrum locum pertinet Lucas in Act. Apostol. XIV. 12.: τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν (sc. ἐκάλουν)· ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. ad quem locum videndus Wetsten. Ad sequentia verba: πᾶσι τοῖς ἐμπορικὸν βίον ἔχουσι, conf. Cisb. Cuper. De Elephantis etc. Exercitat. II. c. 11.

22) Νοσοῦντας — ψυχοπομπὸς νενομ.) ψυχοπομπὸς scripsi pro ψυχόπομπος. Noster infra L. IV. c. 72.: ὁ Πλούταρχος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβαίνειν ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ ἀγόμενος ἐδόκει. Huc pertinet Petron. Satyric. c. 140.: *Mercurius enim, qui animas ducere et reducere solet*, etc., ubi vide Commentatores.

23) Ἑρμῆς τετράγωνος) Cornutus de Nat. Deor. p. 167. edit. Gal.: Πλάττεται δὲ καὶ ἄχειρ καὶ ἄπους καὶ τετράγωνος τῷ σχήματι ὁ Ἑρμῆς. Suidas: Ἑρμῆς. Ἀλλὰ καὶ τετράγωνον αὐτοῦ ποιοῦσι, διὰ τὴν στερρότητα τοῦ ἀληθοῦς λόγου. Diogen. Laert. L. V. Segm. 82. (Demetrius Phalereus):— Ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, Ἰδού, ἔφη, τετράγωνος Ἑρμῆς; ἔχων

σύμμα, πευλίαν, αἰδοῖον, πώγωνα. Martianus Capella L. II.: *Quaternarius suis partibus complet decadis ipsius potestatem; ideoque perfectus est, et habetur, quadratus, ut ipse Cyllenius.* Conf. Coel. Rhodig. L. XXII. Lectt. antiq. c. 9. et Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 195.

24) ὁ σφηνοπώγων.) Lucian. Epistol. Saturnal. §. 24.: καὶ πώγωνα φύειν ὀξύν, οἷοί εἰσιν ἐν ταῖς παμπδίαις οἱ σφηνοπώγωνες, etc., ad quem locum vide Scholiast. Conf. Albert. ad Hesych. ad voc. Σφηνεύς. G. Fr. Guhlingii Diss. de Barba Deorum Ex Priscarum Graeciae Et Latii Maxime Religionum Monimentis. Vitemb. 1725. in 4. p. 15.: *Neque tu, Mercuri, nimis arroganter et proterve vultum tuum formosum et glabrum tolle. Pausanias (Achaic. p. 452. et 442.) signum tuum vidit, γένεια ἔχον, apud Pellenios et Pharenses. Lucianus (de D. S.) te genis hirsutum nominat, et in Artemidora es aliquando σφηνοπώγων. ecquid tibi videtur?*

25) Νεμεσᾷν γὰρ καλ.) Verbum Νεμεσᾷν cum Suida et Rigaltio scripsi pro Νέμεσιν, ut vulgo legebatur. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 616.

26) Ἀφροδίτη ἡ μὲν πάνδημος —) Photii Bibliothec. edit. Hoeschel. p. 1168.: Παυσανίας ὁ Ἀφροδίτη πρὸς τὴν οὐρανίαν οὐδὲν παινόν. ἡ μὲν γὰρ βαθήλους καὶ οὐ καθαρεὺς τὴν φύσιν γεννᾷ τοὺς ἔρωτας· τῇ δὲ χρυσοῖ μὲν οἱ πέδες, χρυσᾶ δὲ τὰ τούτων καὶ βέλη· σκοποὶ δὲ αὐτοῖς ψυχαὶ νεοτελεῖς καὶ ἀκήρατοι. Cum quo loco comparandus Wernsdorf. ad Himerii Eclog. XVIII. §. 3. p. 262. Lucian. Dialog. Meretric. VII. Mater et Musarion: initio: Ἂν ἔτι τοιοῦτον ἐρασταὶν εὕρωμεν, ὦ Μουσάριον, οἷος ὁ Χαιρέας ἐστί, θύσαι μὲν τῇ Πανδήμῳ δεήσει λευκὴν μηκάδα, τῇ Οὐρανίᾳ δέ, καὶ τῇ ἐν πήποις δάμαλιν ἑκατέρᾳ, στεφανώσει δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν, καὶ ὅλως μακαρίσει καὶ τρισευδαίμονες ἐσόμεθα. etc. Conf. etiam Pausan. L. VI. c. 25. ibique Kuhn. p. 515. et seq.; Heliodor. Aethiopic. L. I. p. 40. ed. Bourdel.; Theodoreti Haeretic. Fabul. Compend.

pend. L. I. c. 6. Tom. IV. Vol. I. p. 295. ed. Schulzii, et Suid. in vocc. Πάνδημος Ἀφρ. et Νηφάλιος. Adde Commentatores ad Fulgentii Mytholog. L. II. c. 4.: *Venus.*, Warton. ad Theocriti Epigramma XIII.: Εἰς Ἄγαλμα τῆς οὐρανίας Ἀφροδίτης., Martini Lipenii Strenarum Historiam. §. 74. et Stephan. Byzantin. De Dodone. in Gronov. Thesaur. Antiq. Gr. Tom. VII. p. 280.

27) Ἀγαθὴ — γεωργοῖς; φύσις — καὶ μήτηρ τῶν ὅλων νενόμισται.) Hieronymus Aleander in Tabulae Heliacae Explicatione: *Mercurius Ver.*: —. *Venus itaque eadem, quae Lucifer, et quae Chloris, seu Flora herbarum florumque dea.* —. *Pomponius Sabinus: „Venus, quae mane Lucifer. Flora et Venus idem sunt:“ ut merito de Vènere pronunciarit Pelignus poëta IV. Fastorum:*

Illa satis causas arboribusque dedit.

Vis enim seminalis stirpium videtur esse; unde eleganter in Pervigilio Veneris:

Ipsa venas atque mentem permeante spiritu
Intus occultis gubernat procreatrix viribus,
Perque coelum, perque terras, perque pontum subditum
Pervium sui tenorem seminali tramite
Imbuit.

ac profecto eadem credita est, quae natura omnium parens. etc.

28) π. γ. μαντείας καὶ προγνώσεως εὔρετὶς εἶναι νενόμ.) εὔρετὶς in genere feminino scripsi pro εὑρετὴς, ut antea legebatur. Profert nostrum locum Ios. Scaliger. in Coniectaneis ad Varron. de L. L. p. 27., ubi tamen pro μαντείας legitur μαντικῆς. Eius verba, quae huc faciunt, hic apponere liceat: *Aelian. de Animal. L. X. ait τὴν οὐρανίαν ἀφροδίτην coli ab Aegyptiis. Censebatur vero inter eos Deos, quibus fiebant sacra νηφάλια, cuiusmodi Romae fuit Rumia Dea. Id puto, quod ei attribueretur*

divinatio, cui qui dabant operam, carebant temeto. Artemidor. de ea loquens: ἀγαθὴ δὲ καὶ μάντεσι. π. γ. μαντικῆς etc. *Non immerito igitur Ennius ait Anchisem edoctum fuisse vaticinandi scientiam a Venere: cuius hos duos versus citat Probus:*

Atque Anchises doctu' Venus quem polchra Dearum
Fari donavit divinum pectus habere.

Conf. Iul. Caesar. Bulenger. De Oraculis et Vatibus. c. VI.: De Oraculo Delphico. et Potter. Archaeolog. L. II. c. 7. Vide etiam D'Orvill. ad Charit. p. 694.

29) Ἀφροδίτη ἡ πελαγία —) Gisbert. Cuper. in Harpocrat. p. 151.: *Isis Pelagia culta etiam fuit Corinthi, teste Pausania L. 2. p. 93.:* Ἐς δὴ τὸν Ἀκροκόρινθον τοῦτον ἀνιοῦσιν, ἔστιν Ἴσιδος τεμένη· ὧν τὴν μὲν Πελαγίαν, τὴν δὲ Αἰγυπτίαν αὐτῶν ἐπονομάζουσιν. *Utque haec dea propter inventam navigationem Pelagia dicta est, ita Venus idem cognomen gerit in Inscriptione XCIII. Classis I. apud Reinesium, quam Vir doctissimus Anadyomenen interpretatur: quamquam Artemidorus disertis verbis Venerem* Πελαγίαν *et* Ἀναδυομένην *distinguat; illamque scribat in somnis visam naucleris, gubernatoribus et omnibus navigantibus, itemque peregrinari volentibus bonam esse; hanc vero navigantibus multam tempestatem et naufragium significare; sed nihilominus servare,* καὶ τὰ ἀπηλπισμένα τῶν πραγμάτων *perficere. Marinam Venerem celebrat Horatius* (L. III. od. 26. v. 5.), *quod recte simplex epithetum deae mari ortae eruditi faciunt, qui etiam arbitrantur Graecos eam Pelagiam et Pontiam propterea appellare* Θεοῖς συννάοις καὶ συμβώμοις. Conf. Caroli Patini Commentar. in Antiquum Monumentum Marcellinae. in Poleni Suppl. ad Graev. et Gronov. Thesaur. Vol. II. p. 1122. De Ἀναδυομένῃ vide etiam Animadverss. ad Musaeum de Amor. Leandr. 249. p. 134. edit. Kromayer.

30) τ. ἀπηλπισμένα τῶν πραγμάτων τελ.) Conf. Luc. VI. 35. ibique Wetsten. ad verbum ἀπελπίζοντες, qui tamen nostrum locum sic profert: τ. ἀπηλπ. τῶν γραμμάτων τελ.

31) ἀγαθὴ — ἡ μέχρι ζώνης τ. κ. —) Erotianus: ζώνη, ὁ τόπος, εἰς ὃν ζωννύμεθα· ἔνιοι δὲ τὴν ὀσφὺν ἐνόμισαν. Hoc sensu invenitur iam apud Homerum Iliad. II. 479.:

— —· μετὰ δὲ, κρείων Ἀγαμέμνων,
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.

Ubi Scholiast.: ζώνην, τῷ Ἄρει ἤτοι τὸ κατὰ ζῶσμα μέρος· ἢ τὴν ὅπλισιν, ἀπὸ μέρους. Etiam διάζωμα haec pars dicitur. Conf. Hypati de Corporis Partibus librum (Anonymi Introd. Anatom. edit. Trilleri et Bernardi subnexum). p. 150. ibique Notam ad verba: Ἰξὺς καὶ ὀσφὺς, ἡ ζώνη, οὐ μόνον ἡ πλευρὰ, ἀλλὰ καὶ τὸ πλευρόν.

32) διὰ τὸ τοὺς μαζοὺς) Articulum τὸ cum Reiskio in textu posui.

33) — ὅλη γυμνὴ ἑταίρας —) Fulgent. Mytholog. L. II. c. 4. Venus: *Hanc etiam nudam pingunt, sive quod nudos sibi adfectatores dimittat, sive quod libidinis crimen numquam celatum sit, sive quod numquam nisi nudis conveniat. Huic etiam rosas in tutelam adiiciunt. Rosae enim et rubent et pungunt, ut etiam libido.* Ad quem locum vide Muncker. Tacitus Annal. L. XV. c. 37. §. 3.: *scorta visebantur nudis corporibus.* Petron. Satyr. c. 7.: *Quum ego negarem me cognoscere domum, video quosdam inter titulos nudasque meretrices furtim spatiantes.* ubi vide Wouweren. Conf. et Io. Nicolai De Ritu Bacchanalium. c. XII.

34) Πρὸς δὲ τὰ λ. α. πρ. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.) Cornarius hunc locum paullo aliter expressit vertendo: *ad reliqua confusionem significat, ut fere a nobis observatum est.*

35) Χειρώναξι) In Luciani Somnio haec vox reperitur inter βάναυσος et ἀποχειροβίωτος. Conf. et Hesych. in hoc vocabulo.

36) τ. β. νομίζεσθαι εἶναι.) Pro νομίζεσθαι Reisk. vult νομίζεται. Quo tamen non opus. Intellige: χρὴ. Et sic quoque Interpres: *tanto melius esse putandum est.*

37) κτήματα) Sic legendum est pro κτίσματα, ut vulgo. Statim quod post ἰδόντων sequebatur Lemma: Περὶ πειθοῦς, καὶ τῶν ἄλλων τινῶν, a Codice A abest.

38) Ἑστία — σημαίνει πόλεως μὲν τ. βουλὴν κ. τ. ἐνθήκην τῶν προσόδων;) Illud σημαίνει post ἐνθήκην retraxi ante πόλεως. Huc Harpocratio: Βουλαία. Δείναρχος ἐν τῇ κατὰ Καλλισθένους ἐνδείξει: „Μαρτύρομαι τὴν Ἑστίαν τὴν Βουλαίαν", οἷον τὴν ἐν τῇ Βουλῇ ἱδρυμένην. Ad quem locum vide Valesium. Conf. Ez. Spanhem. de Vesta et Prytanibus Graecorum. De voc. ἐνθήκην vide supra c. 23. not. 5. et ad sequentia verba: ἰδιώταις δὲ αὐτὸ τὸ ζῆν, conferre licet Porphyr. de Abstin. L. II. §. 32. et Liv. L. I. c. 56. extrem.

Cap. XXXVIII.

1) τοῖς τὴν θάλασσαν ἐργαζομένοις) Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XVIII. 18. ad verba: τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, et Verheyk. ad Antonin. Liberal. c. 15. ad verba: — μόνην θεῶν ἐτίμων, καὶ ἐπιμελῶς αὐτὴν εἰργάζοντο.

2) συμφορώτατοι) Sic legendum in genere masculino, non, ut vulgo, συμφορώτατα.

3) δόλους καὶ ἀπάτας σημ.) Δόλους et ἀπάτας etiam alii scriptores coniungunt. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 392. ad voc. Δόλους.

4) Ποταμοὶ — Ἐφυδρίδες) Hesiodo in Operibus et Diebus v. 737. — 739. *aquae* ipsae de Deabus accipiuntur, quas adorari vult Poëta:

Μηδέ ποτ' ἐνάων ποταμῶν καλλιῤῥόου ὕδωρ
Ποσσὶ περᾶν, πρίν γ' εὐξῃ ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεθρα,
Χεῖρας νιψάμενος πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ.

5) Ἀχελῶος — ὕδατι σημ.) Hesychius: Ἀχελῶος. ποταμὸς Ἀρκαδίας. καὶ πᾶν ὕδωρ οὕτως λέγεται., ubi videndus Alberti. Schol. a Villoisonio edit. ad Homer. Iliad. XXI. 194.: Δοκεῖ δὲ τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ποταμῶν μέγιστος εἶναι ὁ Ἀχελῷος· διὸ καὶ πᾶν ὕδωρ τῇ τούτου προσηγορίᾳ καλεῖται. Conf. et Panhem. Observatt. in Callimachi Hymn. in Cerer. ad verba: Ἀχελῴϊον ἀργυροδίνην. et Comment. ad Philostrati Heroica. c. 2. §. 6. ad verba: ὁ δὲ αὐτὸν κελεύει Ἀχελῴῳ ἀγωνίᾳ εὔχεσθαι.

Cap. XXXIX.

1) Δημήτης δ. κ. Κόρη — τοῖς μὲν μεμυημένοις — τελεισθῦναὶ τὸ ἀγαθόν.) Particulam μὲν ante μεμυημένοις cum Reisio inserui propter seq. δὲ ante ἀμυήτοις. Cum nostro eo conf. Io. Meursii Eleusinia. c. XVIII.; C. Barth. ad Claudian. p. 870. ad verba: *Simul procedit.*; Handbuch der Mythologie enthaltend die Mythen aus den Lyrischen Dichtern der Griechen mit erläuternden Anmerkungen von Martin Gottfried Hermann. II. Band. 1790. p. 219. et inprimis: Ueber die Mysterien der Alten, besonders über die Eleusinischen Geheimnisse. von Christoph Meiners. p. 285. et seq.

2) Δήμητρα τῇ γῇ —) Hieronymus Aleander in Talae Heliacae Explicatione: *Cererem sane intelligentiam editam fuisse, quae per terram pergit, ex iis colligere est, quae a Cicerone afferuntur III. de Nat. Deor.* (cum eo loco comparand. L. II. c. 26.) *Sed et pro terra ipsa sumebatur. Artemidorus. h. l.* —. *Quod vero attinet ad Δήμητρος etymon, idem, quod Cicero testatur Diodorus hic, L. I. versiculum illum Orphei laudans:*

Γῆ, μήτηρ πάντων Δημήτης πλουτοδότειρα.

Et Philo libro de mundi opificio (T. I. p. 90. edit. Pfeifferi): μήτηρ δ', ὡς ἔοικε, καὶ ἡ γῆ, παρ' ὃ καὶ τοῖς πρώτοις ἔδοξεν αὐτὴν Δήμητρα καλέσαι, τὸ μητρὸς καὶ γῆς ὄνομα συνδιῶσιν. οὐ γὰρ γῆ γυναῖκα, ὡς εἶπε Πλάτων (in Menexeno p. 238.), ἀλλὰ γυνὴ γῆν μεμίμηται· ἣν ἐτύμως τὸ ποιητῶν γένος παμμήτορα, καὶ καρποφόρον, καὶ πανδώραν εἴωθεν ὀνομάζειν· ἐπειδὴ πάντα τὰ ἐκ γενέσεως καὶ διαμονῆς ζῴων ὁμοῦ καὶ φυτῶν ἐστιν. Conf. et Spanhem. ad Callimach. H. Cerer. v. 2. et Muncker. ad Fulgentii Mytholog. L. I. edit. Staveren. p. 635. ad verba: *Ceres enim graece Gaudium dicitur.*

3) κόρη γὰρ καλεῖται καὶ ἡ γλήνη —) Hesych.: Κόρη, νύμφη. — καὶ ἡ ὄψις. ubi videndus Alberti.

4) τῶν τούτοις συννάων τε καὶ συμβώμων θεῶν) De Graecorum Diis συννάοις ac συμβώμοις si qui plura legere velit: adeat Georgii D'Arnaud De Diis παρέδροις sive Adsessoribus et Coniunctis, Commentarium. Hagae Comitum, 1732. in 8. C. XV.; Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 151. sq.; Io. Baptistae Donii Inscriptt. Antiq. nunc primum edit. ab Ant. Francisco Gorio. — p. 65. Class. secund.; Poleni Supplem. Vol. IV. p. 686. et p. 1327. et Iacobs. Animadverss. ad Antholog. Gr. Vol. III. P. I. p. 380.

5) Ἀεὶ γὰρ σωτῆρες νενομισμένοι) Haec valde illustrantur verbis Kircheri Part. II. Tom. II. p. 385. Oedipi Aegyptiaci, quae adiicere nullus gravabor: *Sed ut ad institutum revertamur, ait ille, reverebantur Aegyptii praeter cetera Numina maxime Isin et Osirin, ac Horum sive Harpocratem, tanquam Iatricos Genios.* Conf. Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 158. Mox ad εἰς πάντα ante ἀφιγμένων supplendum est: πράγματα.

6) ἀφῖχθαι γὰρ εἰς πέρας τοῦ ζῆν θηλ.) Vocabula γῆ εἰς πέρας cum Reiskio in textum recepi propter sententiam. Et sic quoque Cornarius hunc locum expressit vertendo: *ad finem vitae perveniisse ostendunt* —.

7) — ἐξ ὕλης πεποιημένα στερ.) Conf. Dempster. ad Rosin. Antiq. Rom. L. IX. c. 31. p. 700.

8) Πολλάκις δὲ καὶ κακὰ, οἷον τὰ γήϊνα, ὀστράκινα καὶ πήλ.) Vulgo legebatur: Πολλάκις δὲ καὶ ταπεινὰ, ὁ στράκινα (Aldus: ὀστράκινα) καὶ πήλ. Nos Reiskium sequuti sumus, ita tamen, ut voc. ὀστράκινα retineamus. Nam γήϊνα et ὀστράκινα non idem significant. Huc facit Antholog. Gr. edit. Iacobs. T. I. p. 205.:

Εἰς ἄγαλμα Ἑρμοῦ.

Αὐτόθεν ὀστρακινόν με καὶ ἐν ποσὶ γήϊνον Ἑρμῆν
ἔπλασεν ἀψῖδος κύκλος ἑλισσόμενος.
πηλὸς ἰφυράθην· οὐ ψεύσομαι. ἀλλ' ἀφίλησα,
ὦ ξεῖν', ὀστρακίων δύσμορον ἐργασίην.

Ubi videndus Iacobs. Conf. Plin. H. N. XXXV. 12. ibique Harduin. et eund. Plin. L. XXXIV. 7. Adde Pausan. in Attic. p. 2. et 38. edit. Fr. Sylburg.

9) ὅσοι δὲ κακὰ σημαίνουσιν, αὐτοί τε καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν,) Haec verba cum Cornario ac Reiskio inserui propter ea, quae antecedunt.

Cap. XL.

1) Ἐπεὶ ὅ, τι ἂν σημαίνωσιν) Sic legendum, non, ὅταν, ut vulgo.

Cap. XLI.

1) διαλυόμενα καὶ συμπίπτοντα) Pro συνάπτοντα, ut in vulgatis est, ex Codice B dedi συμπίπτοντα. Postulat id sententia. Cornarius vertit: *Quae enim dissolvuntur et non coniuncta sunt* etc.

2) τὰ ἄγραφα) Hoc dedit Codex B, qui tamen pro ἐπὶ τῶν habet: ἐξ αὐτῶν τῶν —. Et in eodem Cod. B desunt verba: κατὰ τὸ ὅμοιον.

Cap. XLII.

1) Μύλος —) Dempster. ad Rosin. Antiq. Roman. L. I. c. 14. p. 66.: *Notat Iacob. Cuiacius: aquariae molae rotis sublevatis inversisque suppeditabatur aqua, eique muneri iuncti asini, equi, et equae,* etc.

2) Ὅλμος γυναῖκα σ.; ὕπτιον δὲ ἄνδρα.) Huc pertinet nota Bocacii fabula. Conf. et Alberti ad Hesychium ad vocc. Ὑπτίου περιστροφήν. etc.

3) Ἀλεκτρυὼν — ἀνιστᾷν τοὺς ἔνδον ἐπὶ τὰ ἔργα.) Conf. Antholog. Gr. ed. Iacobs. T. II. p. 31. Ἀντιπάτρου Σιδωνίου LXXXVII., ad quem locum videndus Iacobs.

4) πίσυ χρίεσθαι —) Huc facit Clem. Alexandr. Paedag. L. III. c. 3.: Τὸ δὲ καὶ πιττοῦσθαι· ὀκνῶ καὶ λέγειν τὴν περὶ τ' ὄργον ἀσχημοσύνην· ἀπεστεμμένους καὶ πεκωφότας, καὶ τῆς φύσεως τὰ ἀπόῤῥητα εἰς τὸ συμφανὲς ἀπογυμνοῦντας, ἐξορχουμένους, καὶ λοιδουμένους ἀπερυθριῶσι σχήμασιν οὐκ ἀπερυθριῶντας αὐτούς· ἐν αὐτῇ νεολαίᾳ καὶ γυμνασίῳ μέθῃ, ἔνθα ἀρετὴ ἀνδρῶν ἐξετάζεται, ἀσχημονοῦντας, τὸ παρὰ φύσιν τοῦτο διαπονοῦντας ἐπιτήδευμα, πῶς οὐχὶ τῆς ἀσχήτης ἀσελγείας ἐστίν? —

Cap. XLIII.

1) σκαλεύει) Sic cum Aldo scripsi pro vulgari σκαλύει.

Cap. XLIV.

1) Ἱπποκένταυροι) Profert hunc locum Hemsterhus. ad Lucian. Prometh. p. 30. ad voc. ὁ Ἱπποκένταυρος. ubi vide.

2) Φαίνονται δ. οἱ θεοὶ ἐν ἀνθρώπων ἰδέᾳ —) Lactantii Placidi Narratt. Fabular. Fab. II. ed. Staveren. p. 788. et seq.: *Separata erat terra a caeteris elementis, sed homo nondum natus, ipsius terrae futurus ultor ac dominus. Itaque Prometheus Iapeti filius terram imbre mollivit, et ex hac hominem ad Dei similitudinem ac*

(melius: atque) *imaginem finxit, cui facies non prona, ut caetera animalia, esset in terram, sed coelum spectaret erecta.* ubi vide Commentatores. Coterum mox articulum τῶν ante τεχνῶν expunxi.

3) μειράκιον νέον π. Ἑρμῆν; νεαν. —; πρεσβύτης δὲ τὸν Κρόνον;) Albric. Philosoph. de Deorum Imaginibus. edit. Staveren. p. 896. *I. Saturno: Saturnus primus deorum subponebatur: et pingebatur, ut homo senex, canus, prolixa barba, curvus, tristis, et pallidus, tecto capite, colore glauco;* etc. Conf. Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 102. et seq.

4) γυνὴ δὲ ἱέα Τύχην, πρεσβύτις δὲ Ἑστίαν;) Pro vulgata πρεσβύτης correxi πρεσβύτις in gen. femin. Cum nostro loco conf. Muncker. ad Albrici Philosophi de Deorum Imaginibus Libell. c. XVII. De Vesta. edit. Staveren. p. 924. et seq. ad illa verba: *Supra pinnaculum autem templi depicta erat ipsa Vesta, in formam virginis, infantem ipsum Iovem suo sinu fovens.*

5) Μοίρας, —) Conf. Spanhem. de Praest. et us. Num. T. II. p. 639.

6) — Ὥρας) Conf. Appulei. Metam. L. V. p. 373. edit. Oudend. ibique not. ad verba: *seu de Horarum numero.* Adde Eustath. ad Homer. p. 514, 23. et Horat. IV. 7. 9.

7) παράσημα. Οἱ οὖν τὰ αὐτὰ) Sic cum Cornario et Reiskio legendum. Vulgo: παράσημα οἱ τὰ αὐτὰ —.

8) — συνταγὰς καὶ θερ. τ. ἀ. Σαράπιδος δοθείσας.) Diog. Laert. L. V. Segm. 76. Demetr. Phaler.: λέγεται δὲ ἀποβαλόντα αὐτὸν τὰς ὄψεις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, κομίσασθαι αὖθις παρὰ τοῦ Σαράπιδος· ὅθεν καὶ τοὺς παιᾶνας ποιῆσαι τοὺς μέχρι νῦν ᾀδομένους., ubi vide Commentatores. Conf. Nostrum infra L. V. Somn. 92. et Dan. Vink M. D. Amoenitatt. Philologico-Medicc. p. 64.

Cap. XLV.

1) Ἔτι καὶ πινακὶς —) Verba: Ἔτι καὶ, ex Codice B adiecta sunt.

2) ὑπόμνησιν πραγμάτων;) Vulgo: ὑπόμν. γραμμάτων. Nos Reiskium et Codicem B sequuti sumus.

3) Ἐσθίειν δὸ βιβλία) Ioann. Apocalyps. X. 9.: Καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ: Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον. Καὶ λέγει μοί: Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· etc. ad quem locum vide Wetsten.

Cap. XLVI.

1) Πέρδικες — γυναῖκας — ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς) Huc pertinet Anacreon. Od. 61. v. 8.: Ἔγρεο, μή σε φύγῃ πέρδικος ἄγρα. ubi vide Commentatores. Ambrosius Epistolar. Class. I. Epist. 32. §. 2. de perdice haec scribit: *Dicitur itaque avis ista plena esse doli, fraudis, fallaciae, quae decipiendi venatoris vias calleat, atque artes noverit, ut eum a pullis avertat suis; omniaque tentamenta versutiae non praetermittere, quo possit venantem abducere a nido et cubilibus suis.* etc. §. 3.: *Fertur etiam promiscuae esse permixtionis, ut in feminas cum summo certamine mares irruant, et vaga coalescant libidine. Unde impurum et malevolum et fraudulentum animal adversario et circumscriptori generis humani, fallacissimoque, et impuritatis auctori conferendum putatur.* —. *Clamavit ergo perdix, qui a perdendo nomen accepit, satanas ille, qui latine contrarius dicitur.* etc. §. 5.: *Ea igitur gratia depraedatus est perdicem illum diabolum, abstulit ei male congregatas divitias multitudinis, revocavit ab errore animas gentium, mentesque nationum deviantium.* etc. §. 6.: *Unde et quidam naturae perdicis etiam istud aptandum putarunt, eo quod aliena diripiat ova, et foveat suo corpore, atque hac sua fraude partus alienos studeat adquirere.* —.

2) δυςτιθάσσευτοι) Sic scribendum erat pro δυςτιθάσσεστοι. Noster infra L. III. c. 12.: ἄγριον καὶ δυςτιθάσσευτον.

Cap. XLVIII.

1) — ἱμάντι —) Conf. Wetsten. ad Matth. XXVII. 26. ad voc. φραγελλώσας. et ad Act. Apostolor. XXII. 25. ad voc. ἱμᾶσιν.

2) — ὠφ. συμβέβηκε γενέσθαι) Pro γίνεσθαι ex Codice B scripsi γενέσθαι, et sic quoque Wetstenius, qui nostrum locum profert ad Luc. XII. 47.

3) ἀπεοικὸς) Vulgo legebatur: ἀεοικὸς. Ego scripsi ἀπεοικὸς Codicis B auctoritatem sequutus. Quod sequitur μὴ non est cum Reiskio delendum. Nam vocem ἀπεοικὸς sequitur τὸ μὴ, *quominus*, cum infinitivo. Pro τὸ μὴ autem saepe solum μὴ invenitur.

Cap. XLIX.

1) παραιρεῖται) Sic dedit Cod. B, quem sequutus sum. Antea legebatur: παραιτεῖται.

2) ἀποθανόντι, —) Sic cum Codice B lego in aoristo; quum antea legeretur: ἀποθνήσκοντι. Ad nostrum locum facit Petron. Satyric. c. 26.: *iam ebriae mulieres longum agmen plaudentes fecerant, thalamumque festa exornaverant veste.* Non multo post correxi ἀρώματα pro ἀῤῥώματα.

3) Οἱ γὰρ ἀποθανόντες τοῖς ζῶσιν — ἀποθανοῦσι.) Conf. Lucae Evangel. XXIV. 5.

4) τῇ οἰκείᾳ ὄντα) Sic legendum, non, ut in vulgatis est, οἰκίᾳ. Paullo post eodem modo correxi οἰκείαν pro οἰκίαν.

5) Ἄθλητὰς δὲ ἱερονίκας θάνατος πείει.) Sic emendavere D'Orvill. ad Charit. p. 34. et Reisk. Ad verba, quae

proxime sequuntur, conf. Gilb. Wakefield Silv. Critic. P. V. p. 134. ad Philipp. c. III. v. 12. Vulgo sic legebatur: ἀθληταῖς δὲ ἱερονίκαις, θάνατον ποιεῖ.

6) τῆς ἑαυτῶν σοφίας) Pro αὐτῶν ex Codice B scripsi ἑαυτῶν. De vocabulo μνημεῖα, quod praecedit, conf. Duker. ad Thucydid. L. I. c. 138. ad verba: μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ, ἐν τῇ ἀγορᾷ.

7) Ἀγαθὸν — βουλομένοις γῆν πρίασθαι;) Conf. Wetsten. ad Act. Apostol. I. 18. ad voc. χωρίον. Quod sequitur ἄλλαις, pro quo Reisk. legit ἄλλων, bene habet.

8) καὶ οἱ ἀποθανόντες γάρ.) Intellige: ἄπονοι καὶ ἄνοσοι. Graeca lingua hanc ellipsin fert. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 25. Cornarius sic vertit: *Nam et mortui neque dolent neque aegrotant.*

9) ἢ αὐτὸ μόνον δοκεῖν) Sic legendum, non, ut vulgo, αὐτὸν μόνον —. Nostram lectionem: αὐτὸ, etiam Codex A firmat. Profert hunc locum Wetsten. ad Luc. VII. 12. ad verbum ἐξεκομίζετο.

10) Ὅ, τι δ' ἂν) Ita scripsi pro ὅτι δ' ἂν —.

Cap. L.

1) θλίψεις καὶ στενοχωρίας) Utramque vocem iunxit praeter Nostrum etiam Paulus ad Roman. II. 9.: Θλίψις καὶ στενοχωρία —. Posterior, ut gravior, semper secundo loco ponitur, idooque a priore disiungi potest, ut in Epistol. II. ad Corinth. IV. 8.: Ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι —. Ad quos locos vide Commentatores.

Cap. LII.

1) διὰ τὸ σύνθετον τοῦ ὀνόματος —) Interpres: *propter ipsius verbi* κατακαίεσθαι *compositionem.* Nos Reiskio assentimur.

Cap. LIII.

1) προυχεμένοις) Sic legendum pro προσιεμένοις. Pro τοῖς ναυτίλλεσθαι προυχεμένοις Codex B habet: τοῖς ναυτιλλομένοις —.

2) — ὑψηλὸς ὁ σταυρωθείς, καὶ πολλοὺς τρέφει. Τὰ δὲ κρυπτὰ ἐλέγχει; ἐκφανὴς γὰρ ὁ σταυρωθείς.) Sic ex Codice B dedi, qui tamen habet: πολλοῦ, quod mutavi in πολλούς. Libri vulgati hunc locum ita habebant: — ὑψηλὸς ὁ σταυρωθείς. Τοὺς δὲ πλουσίους βλ. Vide Nostrum et infra L. IV. c. 49.

3) γυμνοὶ γὰρ σταυροῦνται) Matth. XXVII. 35.: — διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, —. ubi vide Wetsten.

4) οὐ πάνυ τι συμφ.) Pro τοι scripsi τι. Vide supra c. 25.

5) οἰκείᾳ) Sic scribendum erat pro οἰκίᾳ. Paullo inferius pro τῆς γῆς ante ἐπιβαίνειν scripsi τῇ γῇ. Noster enim semper dicit: τῇ γῇ ἐπιβαίνειν, nusquam τῆς γῆς ἐπιβ.

Cap. LIV.

1) ὁ θηριομαχῶν —) i. e. *Bestiarius.* Conf. Paul. epistol. ad Corinth. XV. 32. ibique Wetsten.; Marc. Antonin. de se ipso. L. X. §. 8.; Senec. Epist. I. L. X.; Sueton. Tib. Claud. Caes. c. 34.; Gell. L. V. c. 14.; Iul. Caes. Bulenger. de Venatione Circi. c. 30.: de Bestiariis. et Lakemacheri Observatt. Philolog. I. T. p. 194. sq.

Cap. LV.

1) Εἰς ᾅδου καταβῆναι δοκεῖν, καὶ τὰ ἐν ᾅδου δρᾶν, ὅσα ἐκεῖ εἶναι νενόμ. —— ἄπρακτοι γὰρ ἅπαντες οἱ ἐν —) Ita exhibet Cod. B, quum antea legeretur: Εἰς ᾅδου καταβῆναι καὶ ἀναβῆναι καὶ θεωρεῖν, ὅσα ἐκεῖ νενόμισται, τοῖς μὲν ἐν εὐπραξίαις βλάβας σημαίνει. ἄπρακτοι γὰρ οἱ ἐν —.

35) Χειρώναξι) In Luciani Somnio haec vox reperitur inter βάναυσος et ἀποχειροβίωτος. Conf. et Hesych. in hoc vocabulo.

36) τ. β. νομίζεσθαι εἶναι.) Pro νομίζεσθαι Reisk. vult νομίζεται. Quo tamen non opus. Intellige: χρὴ. Et sic quoque Interpres: *tanto melius esse putandum est.*

37) κτήματα) Sic legendum est pro κτίσματα, ut vulgo. Statim quod post ἰδόντων sequebatur Lemma: Περὶ πειθοῦς, καὶ τῶν ἄλλων τινῶν, a Codice A abest.

38) Ἑστία — σημαίνει πόλεως μὲν τ. βουλὴν κ. τ. ἐνθήκην τῶν περιόδων;) Illud σημαίνει post ἐνθήκην retraxi ante πόλεως. Huc Harpocratio: Βουλαία. Δείναρχος ἐν τῷ κατὰ Καλλισθένους ἐνδείξει: „Μαρτύρομαι τὴν Ἑστίαν τὴν Βουλαίαν", οἵαν τὴν ἐν τῇ Βουλῇ ἱδρυμένην. Ad quem locum vide Valesium. Conf. Ez. Spanhem. de Vesta et Prytanibus Graecorum. De voc. ἐνθήκην vide supra c. 23. not. 5. et ad sequentia verba: ἰδιώταις δὲ αὐτὸ τὸ ζῆν, conferre licet Porphyr. de Abstin. L. II. §. 32. et Liv. L. I. c. 56. extrem.

Cap. XXXVIII.

1) τοῖς τὴν θάλασσαν ἐργαζομένοις) Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XVIII. 18. ad verba: τὴν θάλασσαν ἐργάζονται. et Verheyk. ad Antonin. Liberal. c. 15. ad verba: — μόνην θεῶν ἐτίμων, καὶ ἐπιμελῶς αὐτὴν εἰργάζοντο.

2) συμφορώτατοι) Sic legendum in genere masculino, non, ut vulgo, συμφορώταται.

3) δόλους καὶ ἀπάτας συμ.) Δόλους et ἀπάτας etiam alii scriptores coniungunt. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 392. ad voc. Δόλους.

4) Ποταμοὶ — Ἐφυδρίδες) Hesiodo in Operibus et Diebus v. 737. — 739. *aquae* ipsae de Deabus accipiuntur, quas adorari vult Poëta:

5) *Ὅσῳ οὖν ἀσθενέστερός ἐστιν ὁ β.*) Sic ex Codice B dedi. Antea legebatur: *ὅσῳ ἀσθενέστερος ἢ ὁ β.*

Cap. LVII.

1) *οἷον νεκροῖς συντίθενται:*) Vertendum: *qualiâ eum mortuis condi solent.* Conf. Aelian. Var. Hist. L. VII. c. 8., ubi quaedam habet Perizonius. Cod. B nostrum locum ita habet: *ἁπλοῦν οἱ νεκροὶ σ.*

2) *καθιστᾷ —*) Vulgatam *καθιστᾷ* contra Reiskium retinui. Cum nostro loco comparandus Wetsten. ad Marc. XIV. 15.

3) *τ. πλείονας τῶν διαφερόντων τῷ θεασαμένῳ*) Pro *τοῦ θεασαμένου* cum Reiskio scripsi *τῷ θεασαμένῳ.*

4) *πρόδηλον —*) Conf. Wetsten. ad Epist. ad Hebr. VII. 14. ad voc. *πρόδηλον.*

5) *οἱ γὰρ νοσοῦντες — ὑγιαίνοντες.*) Conf. Nostr. infra L. III. 39. Adde Wetsten. ad Matth. IX. 12.

Cap. LVIII.

1) *τὰ δὲ ἀργυρᾶ — ἐν συνθήκαις περὶ —*) Interpres: *Verum argentea verborum in paucis de rebus gravibus ac seriis significationem habere.*

Cap. LIX.

1) *Ὁ δὲ πολυχρήματος θησαυρὸς*) Conf. Nostr. supra c. 5., extr. verba praecedentis capitis 58. et Lucian. Philopatr. c. 21. sq.

2) *— ἐργαστηρίῳ τινὶ —*) Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 125. ad verba: *εἶτα δὲ ἀλγῶν ἐπί τινος ἐργαστηρίου καθῆστο.*

3) *πέμψας*) Sic dedi pro *πέμψαι.* Mihi consentit Reiskius.

4) *ἀναθέμενός —*) Conf. Wetsten. ad Epist. ad Galat. II. 2. ad v. *ἀνεθέμην.*

5) υἱός, ὃ καὶ ἀπ.) Vulgat. ᾧ cum Reiskio in ὃ mutavi. Et sic quoque Interpres: *quod ipsum etiam sic evenerit.*

6) ὅτι ἀεὶ εἰώθαμεν διὰ — ὀκτακοσίων σημ. τὸ οὐδέν.) Interpres sic vertit: *quod etiam semper per eiusmodi positionem digitorum trium milium octingentorum, nihil significare consuevimus.* Bene. Nam si una eademque manus dextra per positionem digitorum numerum: tria millia: una cum numero: octingenta: indicat: conformat hunc gestum: Nihil significantem. Hodieque eundem gestum digitorum invenies apud Italos dicentes: *Far la fica.* Atque eodem hoc gestu Nostrates utuntur dicentes: *Einen Dreck (Ein Dreckchen) sollst du kriegen!* Ceterum si qui hac de manuali loquela plura legere velit: adeat Venerab. Bedae de indigitatione librum, Nicolai Smyrnaei περὶ δακτυλικοῦ μέτρου libellum in Libro: Catena Graecorum Patrum in Evangelium secundum Marcum Collectore atque Interprete Petro Possino Soc. Iesu Presbytero, qui adiecit, titulo Spicilegii, Commentarium ad Loca Selecta Quatuor Evangeliorum. etc. Romae 1673. in fol., p. 449. usque ad p. 461. et Kästner. in libro: *Geschichte der Mathematik,* T. I. p. 225. Conf. etiam Macrob. Saturn. I. 9. et Suid. in voc. Ἰανουάριος.

Cap. LX.

1) καὶ αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι,) Pro αὐτῷ, ut libri habent, lego αὐτὸ; et sic quoque Cornarius, Reisk. et Oudendorp. ad Appulei. Metam. L. IV. p. 298. ad illa verba: *Denique flere et vapulare, et nonnunquam iugulari, lucrosum prosperumque proventum nuntiant:* etc.

2) ὄν-

2) ἔντως) Vulgo: ἔν τινι. Ego veram lectionem dedi Codicis B vestigia sequutus, qui habet: ἐν τως (*sic*). Ἔντως autem optime respondet vocabulo εἰκῇ, quod antecedit.

Cap. LXI.

1) καταλείψεται) Λείπεσθαι h. l. est pro λείπειν. Cf. D'Orvill. ad Charit. p. 605. Cod. B habet: καταλειπεῖν, pro καταλείψεται. Asteriscum post πρόςκτησιν delevi.

Cap. LXII.

1) Νεκροὶ ἀναβιοῦντες — ἀπαιτήσουσιν.) Conf. Matth. XXII. 28. ibique Wetsten.

Cap. LXIV.

1) Φάρμακον θανάσιμον) Conf. Meibom. Commentar. in Iusiurandum Hippocratis p. 120. et seq.

2) κινώπετῶν θηρίων,) Sic legendum, non, ut in Rigaltiana est, καιτοπετῶν θ. Codex D habet: κινοπετῶν. Codex A et Aldus: κοινοπετῶν. Cornarius vertit: *bestiarum lectos subeuntium*, perinde ac si legisset: κοιτοδυτῶν. Nostram lectionem confirmat etiam Rhoer in Otio Daventriens. c. XV. Ceterum de etymologia ac discrimine vocum: κνώδαλον et κινώπετον, vide Ilgen. ad Homer. Hymn. in Mercur. vs. 188. p. 413. usque ad p. 417.

Cap. LXV.

1) — διακεκορευμένην πρὸ γάμου λ.) Vulgo legebatur: πρὸς γάμον, pro πρὸ γάμου, quam lectionem iam D. W. Triller. dedit in Observatt. Critic. haec scribens: *Licet satis graece dicatur*, γυναῖκα πρὸς γάμον λαμβάνειν, *ita Dionys. Hal. L. XI. p.* 709. πρὸς γάμον αὐτὴν λαβεῖν, *ut alios in-*

numeros taceam; frequentius tamen γυναῖκα λαμβάνειν, *optimos quosvis Auctores graecos dicere, notissimum esse arbitror harum deliciarum haud inexpertis. Quare vix dubitem, quin legendum potius hic fuerit:* εἰ δέ τις γυναῖκα διακεκορευμένην πρὸ γάμων, *vel* γάμου, λαμβάνει, *h. e.* „*si vero quis uxorem ante nuptias iam vitiatam duxerit*“, *sensu planissimo et commodissimo.* Ad nostrum locum facit Iul. Pollux L. III. Segm. 42.: τὸ δὲ τῆς παρθενίας ἀφελέσθαι, διακορῆσαι λέγουσιν, ὡς Ἀριστοφάνης: Οὗτός με διεκόρησεν οὖσαν ἑπτέτιν. καὶ διαπαρθενεύεται, Ἡρόδοτος εἶπε., ubi vide Iungermann.

2) γαστρὶ ἔχῃ, ἢ ἄτ.) Pro ἔχει scripsi ἔχῃ propter ὅταν, quod antecedit. Paucis ante verbis accentum circumflexum super vocabulo πως post ἄλλως delevi.

3) τοῦτο ἀνδρὶ δώσει; —) Hoc δώσει ex Codice B dedi pro δίδωσιν. Ex eiusdem Codicis B auctoritate paullo post scripsi δώσει pro δίδωσι, et οὐχὶ pro οὐχ ἡ —. Ceterum hunc locum a verbis ἔχῃ: τοῦτο ἀνδρὶ usque ad v. ἀλλ' ἡ τῆς αὐτῆς μ. Cod. B sic habet: εἴη αὐτῇ τοῦτο ἀνδρὶ δώσει. εἰ δὲ ἄτεκνος εἴη, Θῆλυ τέξεται· ὅπερ ἀναθρέψασα ἀνδρὶ δώσει· καὶ οὕτως οὐχὶ αὐτὴ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ τῆς αὐτῆς μ.

Cap. LXVI.

1) ἐκείνη) Sic ex coniectura scripsi pro ἐκείνην. Sententia plana est.

2) φθέγγεται, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ — ἀργή ἐστι,) Sic haec verba cum Reiskio in ordinem redegi; quum antea legeretur: φθέγγεται κατὰ τὴν ὥραν ταύτην. ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα, ἀργή ἐστι, —.

3) πρόεισιν,) Hanc lectio Codici B debetur. Eam praetuli vulgatae: πρόεισιν, quia melius respondere videbatur verbis, quae proxime antecedunt.

4) ὡς ἂν ζῶντας) Particulam ὡς dedit Codex B, quem secutus sum. Vulgo legebatur οὓς ἂν ζ. Statim ante Artemidorus dicit: οὐδέποτε ἐσπέρας ᾄδει (χελιδὼν), ἀλλ' ἕωθεν ἡλίου ἀνισχοντος. Unde hirundo vocatur ἐρθρογόη ab Hesiodo Ἔργ. 568. Huc faciunt etiam Anacreon Od. XII. v. 8. — 10.:

Τί μεν καλῶν ὀνείρων
Ὑποθρήσασι φωναῖς
Ἀφήρπασας βάθυλλον?

et Appulei. Florid. p. 349. ed. Elmenh.: *Natura quibusdam avibus brevem et temporarium cantum commodavit: hirundinibus matutinum.*, ut alios mittam.

5) ἡ χελιδὼν ὁμοεθνίους ἡμῖν) Arrian. de Expeditione Alex. L. I. p. m. 25.: —. τὴν γὰρ χελιδόνα σύντροφόν τε εἶναι ἕρπειθα καὶ εὔνουν ἀνθρώποις, καὶ λάλον μᾶλλον ἢ ἄλλην ἕρπειθα. —. Diog. Laert. L. VIII. segm. 17.: ὁμοεθνίους χελιδόνας μὴ ἔχειν. Cum quo loco comparand. Clem. Alexandr. Stromat. L. V. c. 5.

Cap. LXVII.

1) ἐνταῦθα ἐρῶ:) Post ἐνταῦθα et ante ἐρῶ verba: τῶν πάλαι λειφθέντων, delevi ut glossema. Etiam a Codice B ea absunt.

2) κόλπον, τῶν ἰδίων ἀποθέσιν τέκνων σημαίνει γενέσθαι,) Sic scripsi ex auctoritate Codicis B, qui tamen hunc locum ita habet: κ. τ. ἰ. ἀποθέσθαι τ. γονὴν σημαίνει, —. Antea legebatur: κόλπον τὸν ἴδιον, ἀπόθεσιν τέκνων σημαίνει γενέσθαι, —.

Cap. LXVIII.

1) Πλουσίοις — ἀρχὰς περιποιεῖ;) Conf. Herodot. L. I. c. 209.

2) κολάζει πολλάκις καὶ διὰ σταυροῦ. Πέτεσθαι δὲ μήτε πολὺ τῆς γ.) Sic legendum atque interpungendum. Vulgo legebatur atque interpungebatur: — κολάζει. πολλάκις δὲ καὶ διὰ σταυροῦ πέτεσθαι, μήτε δὲ πολὺ τῆς γ.

3) Διακόμενον δὲ ὑπὸ θηρίων —) Conf. Apocalyps. XII. 14. et Wetsten. ad h. l.

4) ἐξελεύσεται) Sic legendum pro ἐξελεύσεσθαι, ut in libris erat. Mox post αὐλῆς verba: ἢ τῆς οἰκίας, cum Reiskio delevi. Profert nostrum locum Caspar Sagittarius de Ianuis Veterum. C. XXXV. §. XVIII.

5) τῇ γῇ ἐπιβαίνειν.) Vulgo: τῆς γῆς ψαύειν. Ego Codicem B sequutus sum, in quo tamen τῆς γῆς, quod mutavi in τῇ γῇ, deest.

Cap. LXIX.

1) τὸ κρατοῦν γὰρ δύναμιν ἔχει θεοῦ.) Hic Menandri versus est ex eius Caria (ἐκ τῆς Καρίνης) desumtus. Apud Ioann. Stobaeum Fl. Tit. XXXII.:

——— Ὦ μεγίστη τῶν θεῶν
Νῦν σοῦ' Ἀναίδει', εἰ θεὸν καλεῖν σε δεῖ.
Δεῖ δέ· τὸ κρατοῦν γὰρ νῦν νομίζεται θεός.

2) γονεῖς καὶ διδασκάλους;) Isidor. Pelusiota L. II. Epist. 26.: Χρὴ τοὺς μαθητευομένους καὶ ὡς πατέρας φιλεῖν τοὺς ὄντως διδασκάλους, καὶ ὡς ἄρχοντας δεδοικέναι. Et Quintilianus Instit. Orat. L. II. c. 10. commonefacit discipulos, *ut praeceptores non minus quam ipsa ament studia, ac parentes esse, non corporum quidem, sed mentium credant.* Conf. etiam Meibom. Commentar. in Iusiurand. Hippocratis c. 9.

3) πυρομάντεις, γυρομάντεις, κοσκ.) Pro πυρομάντεις Cornarius videtur legisse: πυρομάντεις; vertit enim: *ignium vates*, etc. Sed Aelianus quoque Histor. Anim. L. VIII. c. 5. memorat πυρομάντεις. Eius verba haec sunt: Ἀκούω

μένται τινῶν λεγόντων, ὅτι καὶ ἀλφίτοις μαντεύονταί τινες, καὶ κοσκίνοις, καὶ τυρίσκοις. Tyromantiae meminit etiam Hesychius in h. v. Pro γυρομάντεις malim ἀλινυρομάντεις, ut emendavit iam Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. p. 543. sq. Non improbo tamen Schneideri (in Lexic. graec. s. h. v.) coniecturam, qui legendum putat: γυριμάντεις, pro γυρομάντεις.

4) μαντικῆς —) Profert hunc locum Wetsten. ad Epist. II. ad Timoth. III. 13. ad voc. γόητες.

5) τὰ ὑπὸ θύτων λεγόμενα,) Pro θύτων vulgo legebatur: τούτων. Nostram lectionem debemus Codici B, qui tamen habet: ἀπὸ τῶν θύτων, pro ὑπὸ θύτων —.

6) — μαθηματικῶν τῶν γενεσιολόγων ἐπίσκ.) Pro γενεσιολόγων cum Reiskio scripsi γενεσιολόγων, duplici omicro. Cum nostro loco conf. H. Vales. ad Ammian. Marcellin. L. XXIX p. 384. ad verba: *Heliodorum fatorum per genituras interpretem.*

7) Ἔτι τῶν ἀξιοπίστων εἰσὶ καὶ οἱ νεκροί;) Conf. Evangel. Lucae XVI. 30.

8) — τὰ παιδία ἀληθῆ λ.) Conf. Epist. I. Petri II. 2.

9) τὰ ἄλογα ζῶα —) Pro ἄλλα ex Cod. B dedi ἄλογα. Vid. Indic.

10) τῶν ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρα βίῳ πιστῶν) Pro ἀναχειραβίῳ cum Reiskio divise scripsi ἀνὰ χεῖρα βίῳ. Et vulgatam πεστῶν mutavi in πιστῶν, ut etiam Codex A habet.

11) πένητες, —) Philemonis Fragment. (in Emendationibus Bentleii p. 132.):

Πρόσεστιν αἰεὶ τῷ πένητ' ἀπιστία.

Ioan. Rutgers. Var. Lectt., in comparat. Menandri et Philistionis (pro Philemonis):

Πένης λέγων τ' ἀληθὲς οὐ πιστεύεται.

Ad verba, quae proxime sequuntur, videre licet C. Barth. ad Claudian. p. 1278. et Etymol. Magn. in voc. Γάλλος.

Cap. LXX.

1) — ἀνθρωπίνη γενεά) Censorinus de Die Natali c. 17.: *Hoc quidem γενεᾶς tempus alii aliter definierunt. Herodicus annos quinque et viginti scribit dici γενεάν, Zenon triginta.* ubi vid. Lindenbrog. Idem Censorin. de Die Natali c. 17.: *Epigenes in centum duodecim annis longissimam vitam constituit; Berosus autem in centum sedecim; alii ad centum viginti annos produci posse, quidam etiam ultra crediderunt.* ubi vid. Lindenbrog. Conf. Menag. ad Diog. Laert. L. VIII. Segm. 45. ad verba: Καὶ αὐτὸ τὸ σύστημα διέμεινε μέχρι γενεῶν ἑννεακαίδεκα, et R. P. Petri Taffini Chronologia Nova Ludorum Secularium. c. XI.

2) — τριτάτοισιν ἄνασσε.) Homer. Iliad. I. v. 250. — 252.

3) δεκάκι δέκα) Pro δεκάκις, ut vulgo, reposui δεκάκι, sine sigmate.

4) γενεάν, οἷον, τὰ δύο γίνεται τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέσσαρα, ταῦτα δὲ οὔτε ἐνδέχεται, οὔτε λόγον ἔχει ζῆσαι τοσαῦτα ἔτη τινά. Τούτους οὖν τ. ἀρ.) Sic interpungendum. Vulgo: γ., οἷον, τὰ δύο γίνεται· τετρακόσια ἑβδομήκοντα τέσσαρα ταῦτα δὲ etc. Reiskii autem correctio mihi quidem non videtur necessaria; modo ad ταῦτα suppleatur κατὰ, vel ταῦτα absolute accipiatur.

5. Ὁμοίως τὰ τέσσαρα — δέκα.) Origenis Philosophica. De Pythagora: Γεγόνασιν οὖν οἱ πάντες ἀριθμοὶ ληφθέντες ἀπὸ γένους τέσσαρες. Ἀριθμὸς δ' ἦν τὸ γένος ἀόριστον. Ἀφ' ὧν ὁ τέλειος αὐτοῖς συνέστηκεν ἀριθμὸς ἡ δεκάς. Τὸ γὰρ ἓν δύο τρία τέσσαρα γίνεται δέκα, ἐὰν ἑκάστῳ τῶν ἀριθμῶν φυλάσσεται κατ' οὐσίαν τὸ οἰκεῖον ὄνομα. Ταύτην ὁ Πυθαγόρας ἔφη ἱερὰν τετρακτὺν πηγὴν ἀενάου φύσεως, ὡς ῥιζώματα ἔχουσαν ἐν ἑαυτῇ καὶ ἐκ τούτου τοῦ ἀριθμοῦ πάντας ἔχειν τοὺς ἀριθμοὺς τὴν ἀρχήν. etc. Conf. I. Meursii Denar. Pythagoric. c. VI. Paucis ante verbis pro ἀπὸ post δείκνυται scripsi ὑπό.

6) Ἔτι τὰ ὀκτὼ) Pro vulgata ἔτη dedimus Ἔτι.

7) ἐὰν δὲ ἰῶτα ἴδῃ που γεγρ.) Particulam δὲ cum Reiskio inserui, et accentum circumflexum super particula που delevi.

8) στ. ψήφου χωρὶς τῶν ἕξ.) Verba: χωρὶς τῶν ἕξ, a me ex Codice B adiecta sunt.

9) Ποτέρως δὲ δέχεται — τρία. Γένοιτ' ἂν καὶ τὸ ξ̄ τεσσαρεςκαιδέκατον ἤτοι δέκα τέσσαρα, etc.) Πότε cum Reiskio mutavi in Ποτέρως, et cum eodem Reiskio inserui τεσσαρεςκαιδέκατον.

10) — ἑκατόν [, πεντάκις τῶν εἴκοσι γινομένων].) Haec verba a me sunt uncis inclusa, quia olent glossema. Cornarius quoque ea non vertit.

11) ὑποδείγματος χάριν) Haec delenda videntur.

12) δηλονότι σὺν τοῖς παρεληλυθόσιν ἔτεσι πάντα αὐτῷ οὕτω σημαίνεται.) Haec verba ex Codice B inserui.

13) ζήσεις) Sic scripsi pro ζήσειν.

14) ὅτι τὸ ν̄ πεντήκοντα σημαῖνον στοιχεῖον τριςκαιδέκατον τέτακται.) Sic scripsi Codicem B sequutus, qui tamen pro τὸ ν̄ habet: τὸν. Vulgo legebatur: ὅτι τὰ πεντήκοντα σημαίνοντα τριςκαιδέκ. τέτ.

15) τηρείσθω) Vulgo: πετηρείσθω. Codex A habet: τετηρείσθω, quod cum Reiskio mutandum esset in τετηρήσθω. Ego scripsi τηρείσθω in praesenti, et sic quoque Codex B habet, qui tantum in eo discedit, quod νοείσθω legit pro τηρείσθω. Certe praeteritum tempus imperativi hic locum habere non potest.

16) πλεῖστον) Pro πλεῖστην, ut in vulgatis est, scripsi πλεῖστον. Paullo post ter scripsi ὑπὸ pro ἀπὸ (ἐτῶν), ἀπὸ (μηνῶν) et ἀπὸ (ἡμερῶν).

17) Τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἢ μὴ ἐνδεχόμενον δείξει ἐπὶ μὲν τοῦ περὶ χρόνου ζωῆς λόγου ἡ ἡλικία —) Sic legendum. Vulgo: τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἢ μὴ, ἐνδείξει ἐπὶ τὸν τοῦ περὶ χρόνου ζωῆς

λόγων, ἡ ἡλικία —. Codex B hoc modo: τὸ ἐσόμενον ἢ μὴ δείξει ἐπὶ μὲν τοῦ περὶ χρ. ζ. λ. ἡ ἡλ. —.

18) δούλων,) Antea legebatur: τοῖς δούλοις. Ego Codicem B sequutus sum.

19) ἀνελλιπῶς) Sic scribendum erat per iota simplex, pro ἀνελλειπῶς. Ἀνελλιπὲς autem Suidae est ἀνενδεές. Conf. Misc. Obs. II. 1.

20) — ἀπὸ τῆς πείρας,) Pro ὑπὸ ex Codice B dedi ἀπὸ, qui tamen legit: εἰλῆφθαι, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῆς π., pro τῶν ἄλλων εἰλ., κ. μ. ἀ. τ. π.

21) Ἔτι) Vulgo ἔτη. Ego scripsi Ἔτι Aldum sequutus. In Codice B particula ἔτι deest.

22) φαίνεται, ἢ ὡς ἐμοὶ δ.) Illud ἢ ante ὡς cum Reiskio in textu posui. Etiam Codex B nobis assentitur; quamvis in eo πῶς legatur. Nam ex H facillime fieri potuit: Π.

23) εὐρεσιλογεῖν μὲν καὶ πιθανεύεσθαι κἀγὼ πάνυ ἱκανὸς ἦν, —) Sic scripsi Reiskium sequutus. Antea libri habebant: εὑρήσει λέγειν μὲν καὶ πιθανεύεσθαι. Κἀγὼ πάνυ μὲν ἱκανὸς ἦν· —.

24) οὐ θεατροκοπίας καὶ τὸ τοῖς λογεμπόροις ἀρέσκειν ποτὲ μετῆλθον.) Ita cum Reiskio lego. Vulgo: οὐ θεατροκοπίαις καὶ τοῖς λογεμπόροις ἀρέσκων π. μ. Schneider. in Lexic. Gr. s. voc. θεατροκοπία vult θεατροκόποις pro θεατροκοπίαις. De θεατροκόποις et λογεμπόροις conf. I. C. Bulenger. de Theatro L. I. c. 45. Verbum θεατροκοπεῖν invenies apud Tatianum adv. Graecos c. 32.

25) προσθεῖναι,) Sic cum Reiskio legendum pro προσθῆναι. Nam προσθεῖναι paullo post iterum reperitur.

26) — πατρίῳ ὄντι θεῷ) πατρίῳ, recte; quamvis apud alios scriptores inveniatur: Ἀπόλλων πατρῷος. Ut Macrob. Saturnal. L. I. c. 17.: *Apollinem πατρῷον cognominaverunt non propria gentis unius aut civitatis religione, sed ut auctorem progenerandarum omnium rerum; quod*

sol humoribus exsiccatis ad progenerandum omnibus praebuit causam, ut ait Orpheus:

Πατρὸς ἔχοντα νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

Unde nos quoque Ianum patrem vocamus Solem sub hac appellatione venerantes. Conf. Io. Meurs. de Athenis Atticis L. II. c. 12. (in Gronov. Thesaur. Ant. Graec. Vol. IV. p. 878.). Sed tamen, ut Hemsterhus. ad Lucian. Soloec. p. 384. observavit, diligentissimi quique scriptores nonnunquam vocabula πάτρια et πατρῷα promiscue usurpavere. Conf. Fischeri Animadvers. ad Gram. Gr. Velleri. Vol. III. P. I. p. 256. Ceterum de discrimine inter πατρῷος et πάτριος vid. Graev. ad Lucian. Soloec. p. 736. Huc pertinet etiam Thomas in Eclogis: πατρῷα τὰ ἐκ πατέρων εἰς υἱοὺς χωροῦντα· καὶ πατρῷοι φίλοι· πάτρια δὲ τὰ τῆς πόλεως ἔθη.

27) — ἐπιστάντι —) Evangel. Lucae II. 9.: Καὶ ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, etc., ubi vid. Wetsten.

28) Θαυμαστὸν τὸν Δαλδιαῖον Ἀπόλλωνα, ὃν Μύστην) Pro ἐν Δαλδίᾳ, ut vulgo legebatur, ex Codice B dedi Δαλδιαῖον, et articulum τὸν cum Reiskio adieci. De Apolline Mysta conf. I. C. Bulenger. de Oraculis et Vatibus c. 19.

29) οἱ τὰ πάτρια ἡμῖν ἐξηγούμενοι Φ.) i. e. patriorum institutorum interpretes, non monstratores. Conf. Ruhnken. ad Timaeum, ad verba: Ἐξηγηταί. τρεῖς γίνονται Πυθόχρηστοι, οἷς μέλει καθαίρειν τοὺς ἄγος τινὶ ἐνισχυθέντας, καὶ οἱ ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια.

AD LIB. III. Prooem.

1) — ΤΡΙΤΟΝ.) Pro Ὀνείρων Κρίσεως Βιβλίον Τρίτον Cod. B habet: φιλάληθε ἡ ἐνόδιον. Sed vulgata bene habet. Vid. Nostrum infra c. 28., ubi dicit: — τεύξεται, in futuro.

Ceterum ante hunc titulum legebantur haec verba: Τοῦτο τὸ βιβλίον ἐπισυναγωγή ἐστι τῶν παραλειπομένων ἐν τοῖς πρότερους δύο βιβλίοις. διὸ οὐδὲ κυρίως ἐπιγράφεται τρίτον, ἀλλὰ φιλάλληθες ἢ ἐνόδιον.

2) καὶ εἰ εὔμορφον εἴη, τοῦ πρότερου παραφαιρήσειν κάλλους:) Illud εἴη Codex B dedit, qui tamen post εἴη et ante τοῦ habet articulum τὸ. In ceteris sum Reiskium sequutus. Antea legebatur: καὶ εἰς εὔμορφον εἶναι τοῦ πρότερου παρατήρησιν κάλλους, —.

3) καὶ εἰς οὗ σ.) Praepositionem εἰς cum Reiskio inserui.

4) — ἐπιβάθραν τοῦ σ.) i. e. *occasionem, commoditatem conscribendi* —. Conf. Nostr. infra c. 66. et D'Orvill. ad Charit. p. 597.

Cap. I.

1) — οἱ κύβοι ἀριθμ. —) Cum hoc loco conf. I. C. Bulenger. De Ludis Veterum. c. 58.: De Alea., Cael. Calcagninum De Talorum, Tesserarum et Calculorum Ludis. c. 2., Dempster. ad Rosin. Antiq. Rom. L. V. c. 1. p. 308. et Wetsten. ad Epistol. ad Ephes. IV. 14. ad voc. κυβεία.

2) ἢ ἄλλον παίζοντα ἴδῃ: κακόν; μάλιστα δὲ εἰ αὐτὸς λείποιτο, ἐπειδὴ μείονας ἔχων ψήφους κατακ.) Sic lego cum Salmasio ac Reiskio. Particulam ἢ vero contra Reiskium retinui. Et vulgatam πλείονας cum Salmasio mutavi in μείονας; vincebatur enim in hoc lusu qui cum paucioribus calculis erat relictus in tabula, immo qui omnes ad unum amittebat. Vulgo legebatur: ἢ ἄ. παίζοντα * κακόν, μάλιστα δὲ εἰ αὐτὸς λείποιτο· ἐπειδὴ πλείονας ἔχων ψ. κ. Codex B autem ita habet: ἢ ἄ. παίζοντα, ἢ ὁ ταῖς λευκαῖς παίζων αὐτὸς λείποιτο· ἐπ. πλ. ἔ. ψ. κ.

3) Ἀπολλύμενοι) Sic cum Reiskio legendum pro ἀπολλύμενοι.

Cap. II.

1) κλ. γ. κ. τὸ παραλογίζεσθαι ἕλ. οἱ π.) Noster infra c. 56.: παραλογιζόμενον καὶ ψευδόμενον. Hesych.: Ἐκλέψατο. παρελογίσατο, ἠπάτησεν. Conf. Wetsten. ad Epistol. ad Coloss. II. 4.

2) τηρούμενα, ἃ κλ.) ἃ cum Reiskio inscrui. Paullo post scripsi ὑπομενεῖ in futuro, pro ὑπομένει.

Cap. III.

1) καὶ οὐ πάντα) Haec lectio, quam Codex B exhibet, melior mihi videbatur quam vulgata: καὶ οὐ πάντες —.

Cap. IV.

1) ἀγυρτῶν, —) Ἀγύρτης, ου, i. e. *Circulator*. Gloss. optima p. 366. et alia Glossa edit. Venetiis apud Aldum MDXXIV. Vid. et Suid. in h. v.

Cap. V.

1) τοῖς μὴ φιλοστυγστροφοῦσιν) Sic cum Reiskio scripsi. Nihil certius. Antea legebatur: τοῖς μὲν φιλοστροφοῦσιν —. Cod. B autem habet: τ. μ. τροφοῦσιν —.

2) — αὐτοὶ μὲν διαπόντιοι εἰσίν, ἀλλὰ ἐγχώριοι παραγίνονται;) Ita exhibet Codex B. Antea legebatur: α. μ. ἐγχώριοι εἰσὶν, ἀλλὰ διαπόντιοι παραγ. —.

3) βιωτικοῖς —) Conf. Wetsten. ad Luc. XXI. 34. ad voc. βιωτικαῖς.

4) Ἀλεκτρυόνες δὲ οἱ μάχιμοι) Achmes Seirim Oneirocrit. c. 295.: Ὅτι ἐμάχετο μετὰ ἀλεκτρυόνος. Aelian. Var. Hist. L. II. c. 28.: Μετὰ τὴν κατὰ τῶν Περσῶν νίκην Ἀθηναῖοι νόμον ἔθεντο, ἀλεκτρυόνας ἀγωνίζεσθαι δημοσίᾳ ἐν τῷ θεάτρῳ μιᾶς

ἡμέρας. Lucian. de Gymnasiis c. 37.: —, εἰ θεάσαιο καὶ ἀρτίγονα καὶ ἀλεκτρυόνων ἀγῶνας πας' ἡμῖν, καὶ σπουδὴν ἐπὶ τούτοις οὐ μικράν; —, καὶ ὀρᾷν τὰ ὄρνεα διαπυκτεύοντα μέχρι τῆς ἰσχάτης ἀπαγορεύσεως; ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο γελοῖον., ubi vid. Commentat. Conf. etiam Dempstér. ad Rosin. Antiq. Rom. L. III. c. 10. p. 205.

Cap. VI.

1) Μύρμηκας τ. μ. πτερὰ ἔχοντας) Hae formicae a Graecis nominabantur νύμφαι. Sunt autem mares. Reliquae ἐργάται appellabantur. De mira formicarum industria et ingenio vid. Salomon. Prov. c. 6. v. 8. et Plin. H. N. L. XI. c. 30.

2) τοῦ ἰδόντος) Haec ex Cod. B adieci, in quo tamen deest praepositio περὶ ante τὸ σῶμα.

Cap. VII.

1) πονηρὸν, καὶ σημαῖνον νόσον μ.) Sic scripsi ex auctoritate Codicis B. Vulgo legebatur: πονηρὸν ἔδοξε. σημαίνει δὲ καὶ νόσον μ. —. Ad hunc locum pertinet Aristoteles H. A. V. 31.: ἐνίοις δὲ συμβαίνει τῶν ἐνθρώπων νόσημα, ὅταν ὑγρασία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ᾖ, καὶ διεφθάρησάν τινες ἤδη τοῦτον τὸν τρόπον, ὥςπερ Ἀλκμᾶνα δὲ φασὶ τὸν ποιητὴν, καὶ Φερεκύδην τὸν Σύριον. καὶ ἐν νόσοις δέ τισι γίνεται πλῆθος φθειρῶν. Conf. etiam Wetsten. ad Act. Apost. XII. 23. ad voc. σκωληκόβρωτος.

2) ἢ κατὰ ἄλλον τινὰ τρ.) Illud τινὰ a me ex Codice B adiectum est.

Cap. VIII.

1) καὶ προσέτι) Haec ex Cod. B. inserui. Cornarius quoque mihi adsentitur vertens: *insuperque* —.

2) λεγόμεναι ἐμπίδες) Pro vulg. ἐλπίδες scripsi ἐμπίδες. Nihil verius hac emendatione. Et quod statim sequitur

καὶ εἴ τι ἄλλο frequens est loquendi ratio apud Graecos. Conf. Toup. Emendd. in Suid. T. I. P. II. p. 313. κώνωπες. et ἐμπίδες coniunctim leguntur etiam apud Theodoret. de Providentia Orat. V. p. 553. T. IV. Vol. I. edit. Schulzii: δεῶν μὲν ἐκεῖνον ἐμπίδας καὶ κώνωπας ἀγρεύοντα, etc. In nostro loco ἐμπίδες pro ἐλπίδες iam legerat L. Bosius Observat. p. 65.

3) καταβοῶντας.) Hoc dedit Cod. A, quem sequutus sum. Vulgo: καταβοῦντας. Aldus habet: καταβοῦντας.

4) χαίρουσι γὰρ ὄξει.) Aristotel. H. A. V. 19.: οἱ δὲ κώνωπες ἐκ σκωλήκων, οἳ γίγνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύος. Idem Aristotel. H. A. IV. 8.: ἡ μέλιττα πρὸς οὐδὲν προσχρέχει σαπρὸν, ἀλλὰ πρὸς γλυκέα· ὁ δὲ κώνωψ πρὸς οὐδὲν γλυκὺ, ἀλλὰ πρὸς τὰ ὀξέα.

Cap. IX.

1) συναίρονται.) Sic cum Reiskio scripsi pro συναιροῦνται. D'Orvill. ad Charit. p. 567. legi vult συναροῦνται. Conf. Nostrum supra L. II. c. 56. not. 4.

2) Πονηρὸν δὴ ἐστ.) Pro δὲ correxi δή. Reisk. voluit οὖν.

Cap. XI.

1) ἀπονενοημένον ἄνδρα.) i. e. *hominem fastuosum.* Ἀπονοεῖσθαι est *arrogantem, fastuosum esse,* idem quod ἀπεσεμνυνεῖσθαι. Similiter ἀπόνοιαν pro *arrogantia* sumi notavit Casaubon. ad Theophrast. Charact. Eth. p. 354.

2) ἐπεμνήσθην.) Sic dedit Codex B, et sic quoque Noster alibi habet. Antea erat: ὑπεμνήσθην. Respicit Artemidorus supra L. I. c. 70.

Cap. XII.

1) δυστιθάσσευτον.) Sic legendum pro δυστίθασον. Vid. supra L. II. c. 46.

2) — ἰχνεύμων ἄνδρας σ. —) Conf. Vales. ad Ammian. Marcellin. L. XXII. p. 231. ad voc. *Ichneumonis genus.*

Cap. XIII.

1) ἴδοι τὸν ὄνειρ.) Post ἴδοι delevi τ' ἂν, quod etiam abest a Codice B.

Cap. XIV.

1) — ὑποδέχονται αὐτούς.) Huc Arnob. adv. Gent. L. VII. p. 228. edit. Lugd. B.: *Consimiliter gravidis accipienda est scrofis.* ubi vide Commentat.

2) — περιπεῖσθαι) Conf. Nostr. infra L. IV. c. 36. et 42. Adde D'Orvill. ad Charit. p. 68. ad voc. ἐσθῆτα περικειμένη.

3) — φαντασίαν μὲν ἔχειν πλούτου, ὑπόστασιν δὲ μή.) Conf. Wetsten. ad Epistol. ad Hebraeos. I. 3. ad voc. ὑποστάσεως.

Cap. XV.

1) Κωλόβαθρα ὑποδέξασθαι) Suid.: Κωλοβάθρου, τῆς λεγομένης κλάπας, παρὰ πολλοῖς, etc. A κωλόβαθρον est κωλοβαθρίζω et κωλοβαθριστής. Pro ὑποδέξασθαι scribi iubet Reisk. ὑποδέσασθαι. Sed vulgata mihi quidem melior videtur.

Cap. XVI.

1) Ἐπὶ θαλάσσης δοκεῖν περιπατεῖν) Matth. XIV. 25.: περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, ubi vid. Wetsten. Achmes 198.: εἰ δὲ ἴδῃ τις, ὅτι περιπατεῖ ἐπάνω τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης, θάρσος καὶ ἐξουσίαν καὶ οἰκειότητα ἕξει παρὰ τοῦ βασιλέως. Conf. Nostr. infra L. IV. c. 35. et Homer. Iliad. XX. 228.

2) — τ. ἐξ ἄχλου ποριζομένους,) Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XVII. 15. ad voc. τὰ ὕδατα.

Cap. XVII.

1) *οἱ μὲν διὰ*) Post *οἱ μὲν* expunxi particulam *γὰρ*, ut ineptam.

2) *σωματεμπόροις*) i. e. *venaliciariis*. Vid. Sueton. de Claris Rhetor. c. 1., ubi pro *Venalicii* cum Casaubono legendum *venaliciarii*. Harpocratio: *Ἀνδραποδοκάπηλος, ὁ νῦν λεγόμενος σωματέμπορος, παρὰ τὸ καπηλεύειν τὰ ἀνδράποδα, ὅ ἐστι πιπράσκειν. Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Ἑρμωνα.* Conf. Menag. ad Diog. Laert. L. II. Segm. 78. ad verba: *ὡς τὰ σκεύη μὲν ἐν ταῖς ἀγοραίαις σκοπούντων, τοὺς δὲ βίους εἰκῇ δοκιμαζόντων.* Vide et Nostrum supra L. I. c. 48. et infra L. IV. c. 13. not. 1.

3) *Προμηθέα λ. ἐπὶ τῷ πλάττειν τοὺς ἀνθρ.*) Menandri Fragment. in Emendation. Bentleii p. 95.:

— — — — — —

Γυναῖχ' ἔπλασεν — — —.

Lucian. Prometh. Edit. T. Hemsterh. T. I. p. 187.: *ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ τιμιώτατον κτῆμα τῶν θεῶν τὸ πῦρ κλέψας, καὶ τοῦτο ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις. τοσαῦτα δεινὰ εἰργασμένος, φῆς μηδὲν ἀδικήσας δεδέσθαι.*

4) *βασιλείαν ἢ ἀρχήν τινα πρ. μ.*) Sic Reiskius emendavit; quum antea legeretur: *βασιλείαν ἄρχειν τινὰ πρ. μ. Ἀρχὴν* pro *ἄρχειν* etiam Codex B habet.

Cap. XVIII.

2) *ἀβροδίαιτος*) Hesych.: *Ἀβροδίαιτος. τρυφερὸς βίον, περὶ τὴν δίαιταν δαψιλής.*, ubi vid. Albert. Conf. Ez. Spanhem. ad Fl. Iosephi Opera, in libros *ἁλώσεως* — c. VII. ad voc. *ἀβροδίαιτοι.*

Cap. XIX.

1) *ἀνθρώπων ὑπεζευγμένων,*) Ita exhibet Codex B. Vulgo legebatur: *ἀνθρ. ἐπιζευγνυμένων*, —.

2) *παῖδας ἀγαθοὺς* —) Respicit fortasse hic Noster Herodot. I. 31.

Cap. XX.

1) Εἰς μάντεων δὲ φοιτᾷν —) Pro μάντεις, ut in vulgatis est, ex Codice B dedi μάντεων, scil. οἶκον, vel simile quid.

2) οἷς δεῖ προσέχειν) Illud δεῖ ex Codice B posuimus pro τε, ut antea erat. De verbo autem προσέχειν vid. Wetsten. ad Act. Apostol. VIII. 10. ad voc. ᾧ προσεῖχον.

3) προσῆκεν) Recte. Imperfectum enim saepe ponitur pro praesenti. Conf. Sylburg. ad Iustin. Martyr. Exposition. Fidei de Recta Confessione, sive de sancta consubstantiali Trinitate. p. 379. ad verba: ἕνα τοίνυν Θεὸν προσῆκεν ὁμολογεῖν ἐν πατρὶ, καὶ υἱῷ, καὶ ἁγίῳ πνεύματι γνωριζόμενον etc. et D'Orvill. ad Charit. p. 669. et seq. Itaque Reiskii correctione: προσήκει, non opus.

4) τ. σοφισταῖς ἡ σιγὴ —) Diog. Laert. L. I. Segm. 12.: οἱ δὲ Σοφοὶ καὶ Σοφισταὶ ἐκαλοῦντο., ad quem locum vide Menag. Huc facit etiam Lucian. in Iove Tragoedo: ἀφωνότεροι γεγένησταί σοι τῶν Σοφιστῶν, *Pythagoricis taciturniores facti sunt.*

Cap. XXI.

1) ἃ ἂν οἱ μάντ.) Post οἱ cum Reiskio delevi κἀκεῖνα, quod etiam a Codice B abest. Et ante φέρουσι expunxi αὐτῷ.

2) τῶν μάντεων καὶ τῶν πλουσίων.) Pro τοῦ μάντεως ex Codice B dedi τῶν μάντεων in plural.

Cap. XXII.

1) οὐδὲ γὰρ τὰς ὀρέξεις —) Praepositionem πρὸς post γὰρ et ante τὰς delevi ex auctoritate Codicis B et quia sensus postulat. Pro οὐδὲ autem idem Codex B legit καὶ.

2) Νοσοῦντα δὲ ἐπισκέψασθαί τινα δ.) Conf. Wetsten. ad Matth. XXV. 36. ad verbum ἐπεσκέψασθε.

3) κακὰ,

3) καιά, ταῦτα) Ante ταῦτα cum Reiskio delevi particulam καὶ.

Cap. XXIII.

1) τὰς σάρκας κατίδεται,) Post τὰς σάρκας, pro quo Codex B habet: τὰ σαρκία, eieci vocabulum: αὐτοῦ, huius Codicis auctoritatem sequutus. Pro κατίδεται scribi iubet Reisk. κατιδεῖται in fut. Qua tamen mutatione non opus. Nam partim tempus praesens ferri potest, partim tempus futurum est κατιδοῦμαι et κατίδομαι.

2) ἔσονται ἱκανοὶ —) Particulam καὶ post ἔσονται cum Reiskio delevi. Profert hunc locum Wetsten. ad Epist. II. ad Timoth. II. 2. ad verba: ἱκανοὶ — διδάξαι.

3) Εἰ — τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν:) Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XVI. 10. ad verba: ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν —.

4) Γυνὴ δὲ τὰς ἑαυτῆς σάρκας ἐσθίουσα κορν. —) Conf. Epistol. I. ad Corinth. VI. 18. ibique Wetsten.

Cap. XXIV.

1) Ἐπαρίστερα περιβιβλῆσθαι,) Vulgo legebatur: Ἐπ' ἀριστερᾷ περιβ., scil. μηρίδι. Scribi autem debet hic locus, ut nos scripsimus; et ἐπαρίστερα περιβάλλεσθαι est *sinistre et ineleganter amiciri*, sicut ἐπιδέξια περιβάλλεσθαι *dextre et eleganter amiciri* (ut liberum hominem decet). Ut I. Pollux L. II. Segm. 159.: τὸ δὲ ἐπιδέξια δηλοῖ παρὰ μὲν Πλάτωνι τὸ δεξιῶς· ἀναβάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπιστομένου ἐπιδέξια., ubi vid. Kühn. Sic etiam ἐπιδέξια οἰνοχοεῖν est *scite, commode*, et *ut liberum hominem decet*. Cum nostro praeterea loco conf. Oct. Ferrar. de Re Vestiaria L. IV. c. 6., I. C. Bulenger. de Theatro L. I. c. 42. et eund. Bulenger. de Conviviis. c. 19.: de Praebibenda. Ἐπαρίστερα pro ἐπ' ἀριστερᾷ scripsi et initio proximi capitis 25.

2) — διασυρμὸν —) Longin. de Sublimitate etc. Sect. 38. extrem.: καὶ γὰρ ὁ γέλως πάθος ἐν ἡδονῇ. Αἱ δ' ὑπερβολαὶ καθάπερ ἐπὶ τὸ μεῖζον, οὕτω καὶ ἐπὶ τοὔλαττον· ἐπειδὴ κοινὸν ἀμφοῖν ἡ ἐπίτασις, καί πως ὁ διασυρμὸς ταπεινότητός ἐστιν αὔξησις. ubi vid. Toup.

Cap. XXV.

1) ἀπάτῃ καὶ μεθόδῳ —) Epistol. ad Ephes. IV. 14.: — πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 644.

2) νήθους παῖδας —) νόθους per o parvum scripsimus pro vulg. νοῦθους per o magnum.

Cap. XXVI.

1) ἀποθανοῦσαν) Sic cum Codice B lego. Antea: τεθνεῶσαν.

2) μητρυιὰ —) Sic legendum, non, ut vulgo, μητρυιὰν in accusativo. Et φιλῆσαι mutavi in φιλήσαι.

3) ἥττονα δὲ τῇ δυνάμει.) Pro ἥττονας, ut antea erat, cum Reiskio scripsi ἥττονα. Confirmat hanc scripturam etiam Codex B, in quo tamen deest particula δὲ.

4) — μήτης τῇ οἰκείᾳ, πατρῴοις —) Articulum τῇ, qui ante οἰκείᾳ omissus erat, in textum revocavi. Cornarius male vertit: *domui*. Debuerat: *patriae*, sicut postea: *peregrinae terrae* pro *externitati*. Illum articulum τῇ etiam Codex B dat, qui tamen totum hunc locum ita habet: φασὶ γὰρ· μήτης μὲν καὶ πατὴρ· τῇ οἰκείᾳ pro σύμβολα; ἐοίκασι γ. π. τ. κ. μ. τ. οἰκείᾳ, —.

Cap. XXVII.

1) Ἐπίγονοι δὲ οἱ μὲν ἔτι νήπιοι καὶ βραχεῖς φρ. —) Vulgo legebatur: εἰ μὲν εἶεν, pro quo ex Codice B dedi οἱ μὲν; nam respondet paullo post verbis οἱ δὲ —. Cum hoc loco conf. Wetsten. ad Matth. V. 48. ad voc. τέλειοι.

Cap. XXVIII.

1) δειλός.) Pro vulg. δῆλος cum Reiskio scripsi δειλός. Nihil certius hac emendatione.

2) Ἀγαθὸν οὖν καὶ π.) Pro vulg. δὲ ex Codice B dedimus οὖν καὶ.

3) — σημεῖον, ἐν τῷ περὶ μυῶν γεγραμμένων,) Illud ἐν τῷ ante περὶ μυῶν ex Codice B dedi pro καὶ, in quo tamen legitur: ἐν τῷ ˇ (sic) περὶ μ. —. Pro γεγραμμένων Reisk. vult γεγραμμένῳ. Sed non opus. Nam γεγραμμένων spectat ad ἀπὸ τῶν, non ad ἐν τῷ περὶ τετράτων —. Fortasse plenius hoc modo: — σημεῖον, καὶ ταῦτα ἐν τῷ περὶ μυῶν, vel: ἐν τῷ κεφαλαίῳ περὶ μυῶν γ. —.

4) Φιλάληθες ἡ Ἐνόδιον.) Conf. supra Prooem. not. 1.

5) — ἰσόψηφος δίκῃ καὶ γαλῇ —.) Recte; nam utraque vox δίκη et γαλῆ parem numerum implet: 42. Verba, quae proxime sequuntur, a me uncinis inclusa sunt, ut glossema. Cum nostro loco conf. I. C. Bulenger. de Prodigiis L. IV. c. 38.: Mustela, Felis, Canis. et Is. Casaubon. ad Theophrast. Charact. c. 16.: περὶ Δεισιδαιμονίας. ad illa verba: καὶ τὴν ὁδὸν ἐὰν περιδράμῃ γαλῆ, —. Si qui de mustela etiam plura legere velit: videat Aelian. H. N. IX. 55. XII. 5. XV. 11. et eund. Aelian. V. H. XIV. 4., Plin. XXIV. 4. XXIX. 4., Aristophan. Eccles. 787., Camus Notes sur l'histoire des animaux d'Aristot. p. 120. et Voss. de Idololatr. III. 75. p. 1136., ut alios omittam.

6) — περδὼ καὶ ἰλαρία.) Conf. Suid. in voc. γαλῆ, ubi pro ἰλαρία Küster. coniicit αἴλουρος.

Cap. XXIX.

1) — καθαρὸν εἶναι μήτε τὸ ὕδωρ, —) Illud μήτε ante τὸ ὕδωρ cum Reiskio inserui.

Cap. XXX.

1) Λευκὴν εἰκότως σημ.) Pro εἰκότων, ut antea erat, cum Reiskio scripsi εἰκότως in feminino. Et sic quoque Interpres: *famulam.* Facit ad hunc locum Iul. Pollux L. X. Segm. 76.: Καὶ μὴν ὅτῳ φίλον ἀποβλύζειν πιόντι, καὶ ἀτιμῶν, ὅπερ οἱ πολλοὶ ἀποκοτταβίζειν καλοῦσιν, εὐτρεπιστέα τούτῳ λευκή τις, ὑποδέξασθαι τὸ ἐπάναπλέον τοῦ ποτοῦ· καὶ γὰρ ἵνα ἐξεμοῦσι, καὶ τοῦτο λεκάνην ἀνόμαζον· —.

2) ἀπηλευθερωμένῃ συνοικήσαι.) Sic cum Reiskio edidimus pro ἀπηλευθερωμένην σ. —.

3) Λεκάνῃ ἐγκατοπτρίζεσθαι τεκν. —) Conf. Nostr. supra L. II. c. 7. et Spanhem. Observatt. in Callimachi Hymn. in Delum.

4) ὑπηρέτιν,) Sic edendum curavi in feminino. Antea erat: ὑπηρέτην, —.

Cap. XXXI.

1) —, διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πάντας εἰκόσιν.) Henr. Vales. in Emendation. L. I. p. 24: *In L. III. c.* 31. *de Imaginibus, ait Artemidorus imagines in somnis visas, liberos significare, itemque voluptatem eius, qui viderit: liberos quidem, eo quod liberi imago sunt parentum: voluptatem vero, eo quod omnes imaginibus delectentur. Graeca sic habent:* διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πάντας εἰκόσιν. *Scribe omnino* ἐπαγέλλεσθαι. Ad q. l. Burmannus: *Ita etiam in hoc Artemidori loco corrigendum vidit Vir Cl. Lambert. Bos in Observat. Critic. c. XXIII. p.* 103. Verbo ἀγέλλεσθαι cum praepositione ἐπὶ utitur Artemidorus L. I. c. 18. et L. V. c. 69. Codex B hunc locum ita habet: —, διὰ τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πάντας τὰς εἰκόνας εἶναι.

Cap. XXXII.

1) Μαῖα ὀφ. —. Τοὺς δὲ βίᾳ ὑπό τινος κ. ἀπαλλάσσει;) Conf. Wetsten. ad Epist. ad Hebr. II. 15. ad v. ἀπαλλάξῃ

Cap. XXXIII.

1) "Ακανθαι καὶ σκόλοπες —) Conf. Wetsten. ad Matth. XIII. 22. ad voc. τὰς ἀκάνθας. et ad Epist. II. ad Corinth. XII. 7. ad voc. σκόλοψ.

Cap. XXXIV.

1) τὰ μὲν φωνήεντα καὶ φόβους καὶ ταραχὰς σημ.) I. Lipsius de recta pronunciatione latinae linguae c. 6.: *Vocales primos affectus naturae exprimere: et plurimum moestos: —. contra, o, et oh nos miseros etiam audies in dolore. At i, in admirationem valet, etc. U, moeroris tantum nota est: ab eaque Hu, Hui, et Ululare. Cum tamen attendis; magis est ut moestificae omnes sint, et dolor in iis praevaleat, sicut in omni vita. Ideo bene et perite de interpretatione earum Artemidorus: τῶν γραμμάτων, τὰ μὲν φωνήεντα καὶ φ. κ. τ. σημ.*

2) κρινέσθω.) Sio ex auctoritate Codicis B scripsi pro κρίνεται.

3) προσδοκῶσιν) Sic legendum, non, ut vulgo, προσδοκοῦσιν —.

4) ἀγγελία τὰ ἑκατόν.) Libri omnes habent: ἀγγελία τ. ἑ. Ego scripsi ἀγγελία per ν, quod ratio postulat. Huc Octavii Falconerii Not. ad Inscriptt. Athletic. II.: —. *Marmor Farnesianum, ubi:* Και Μετα Το Παυσασθαι· Μετα Πλειονα Χρονον Ανανκασθεις Εν Τη Πατριδι Αλεξανδρεια Και Νικησας Ολυμπια Πανκρατιον Ολυμπιαδι Εκτη. *Notes obiter velim in dictione illa* ANANKACΘEIC, *ν ante κ positum, contra quam tradiderunt Grammatici, ν ante γ, κ, χ, ξ literas, in γ migrare, quod praecipue observatum video in vetustissimis marmoribus Arundellianis, in quibus:* Τὸγ χρόνον, ἐχθρὸγ καὶ, κατὰ πόλιγ καὶ τὴγ γραφὴν, πάντων ὧγ καὶ, ἀφ' οὗ ἂγ χρόνου, ἐγ Γρυνίῳ, ἐγ Κυβίλοις *scriptum reperio pro* τὸν χρόνον, ἐχθρὸν καὶ, κατὰ πόλιν καὶ, τὴν γραφὴν, *etc. Cuius sane scri-*

pturae rationem reddere utut difficile sit (scribend.: est), *nihil de ea verisimilius dici posse existimo, quam quod suspicatus est Adolphus Mekerchus, ν ante γ atque alias literas, quas diximus, mutari in γ, non ut ipsum γ pronuncietur, quod fieri non potest; sed ut significetur illud ν peregrino quodam modo proferendum, quod nulla alia litera praestari opportunius potest, quam ea, quam, quicquid coneris, pronunciare legitimo suo sono non possis. Ceterum priscis illis temporibus Graecos ν sonum quam maxime vitare solitos, illud vehementi indicio est, quod ν in μ etiam ante ipsam μ mutarent. Huius scripturae exempla tum in vetustissimis Codd. MSS. reperias, tum in illis ipsis marmoribus Arundellianis, in quibus:* ἐμ Μαγνησίᾳ, ἐμ Μαραθῶνι, τὴμ μὲν, τὴμ μητέρα *scriptum reperio pro* ἐν Μαγνησίᾳ, ἐν Μαραθῶνι, *etc.* τὴμ μὴ βουλὴν, *et* τὴμ ὁμολογίαν, *quod observatu dignius, cum id non alia magis de caussa factum appareat, quam ut literae durioris soni cum adspirata concursus vitaretur. γ etiam pro κ passim substitutum in iisdem marmoribus observo, in quibus:* ἐγ Λυκαρείας, ἐγ μὲν, ἐγ δὲ, *et alia huiusmodi, pro* ἐκ Λυκαρείας, ἐκ μὲν, *etc. Hinc vero patet falso credidisse H. Stephanum in Paralipom. Gram. Graec.* in ἄγγελος, ἀγγεῖον *et similibus dictionibus librariorum errato invaluisse, ut γ pro ν alteri γ praeponeretur, cum potius contrarium evincatur ex vetustissimis marmoribus, quorum auctoritatem libentius sequar, quam MSS. Codd., in quibus ille* ἄνγελος *et* ἀνγεῖον *scriptum testatur, quibus et addi alia possint e lapidibus recentioris aevi, quae extant in Thesauro Gruteri:* ἐντυνχάνουσιν *pro* ἐντυγχάνουσιν, *ex Arundelliano XI. et* ἔνκτησιν *pro* ἔγκτησιν, *ut in XV. Quod si hac de re statuere quicquam in praesentia liceat, commodius ad eam nihil dici posse crediderim, quam corrupta, aut certe mutata posterioribus temporibus veteri illa ν literam pronunciandi ratione, variasse*

iam scripturam in ea litera cum aliis copulanda, quicum nulla illi antea communio erat. Verum de his actenus.

5) κατὰ πλοῦν) Ante πλοῦν cum Reiskio delevi articulum τὸν.

6) Τοῖς δὲ περὶ τοῦ ὅλως εἰ ἐξιτέον φῇ.) Pro vulgata τοῦτο scripsi τοῦ ex auctoritate Codicis A et Aldi. Deinde pro ἢ, ut scriptum erat, cum Reiskio scripsi εἰ ἐξιτ.

7) καὶ γὰρ: πέδαι, ἑκατόν.) Vulgo sequebatur post γὰρ particula καὶ, quam expunxi Codicem B sequutus.

Cap. XXXV.

1) Ἄλυσις γυναῖκα σ. δ. τ. ὅ. —) Clem. Alexandrin. Paedagog. L. II. c. 12.: τούτους ἐζηλωκέναι δοκοῦσί μοι αἱ γυναῖκες τοὺς δεσμώτας τοὺς πλουσίους. ἢ γὰρ οὐχὶ κλοιὸς τὸ χρυσοῦν ἐστι περιδέρξεον, καὶ οἱ στρεπτοὶ, οἵ τε καθετῆρες καλούμενοι, ἁλύσεων ἐπέχοντες τρόπον? καὶ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς αὐτῷ τούτῳ τῷ ὀνόματι, ἁλύσεις, κέκληνται.

Cap. XXXVI.

1) Ἱστὸς ὄρθιος κίνησιν —) Diodor. Sicul. L. XVII. c. 10.: οἱ δ' ἐπὶ τὴν τῶν σημείων διάκρισιν ἀσχολούμενοι σημαίνειν ἔφασαν τὸ μὲν ὕφασμα θεῶν ἀπὸ τῆς πόλεως χωρισμόν· —. Ad quem locum vid. Wesseling. Cum nostro praeterea loco conf. Salmas. ad Vopiscum p. 401., Commentat. ad Ovid. Heroid. I. 10. et I. G. Schneideri Indic. ad Scriptores R. R. in voc.: *tela iugalis.*

2) ἐπειδὴ καθεζόμ.) Post ἐπειδὴ cum Reiskio delevi particulam γὰρ.

3) Ἔοικε γὰρ τῇ βίᾳ: ὁ μὲν ἄρτι ἐρχόμενος) Pro vulgata τῇ τοῦ βίου τελευτῇ Codex B exhibet: τῇ βίᾳ; quem sequutus sum, non sine caussa idonea, ut nemini non

clarum crit. Deinde post μὲν et ante ἄρτι delevi particulam οὖν, ut haud necessariam. Etiam à Codice B ea abest.

4) ἐπὶ τοῦ λόγου —) ἀπὸ, ut in libris erat, cum Reiskio mutavi in ἐπὶ. Et pro δὲ post ἔξεστι scripsi δή, propter sententiam.

5) τὴν κατάρτιον δρᾶν.) Malus dicitur κατάρτιος, recentioris Graeciae vocabulo. Vid. Schol. brevia in Homer. Iliad. I. 434. et 480. Conf. Phavorin. et Etymol. M. in voc. ἱστός. Adde Kuhn. ad Polluc. I. 91. n. 94.

Cap. XXXVIII.

1) τελειότερα τὰ ἀγαθὰ ποιεῖ;) Verbum ποιεῖ ex Codice B dedi.

2) Κάρτος δὲ καὶ Ἐλπιδιφόρος καὶ Εὔτυχος τοῦ. —) Petronius 36.: *Vides illum, qui obsonium carpit? Carpus vocatur. Itaque quotiescunque dicit, Carpe, eodem verbo et vocat et imperat.* De Κάρπῳ vid. etiam Epist. II. ad Timoth. IV. 13. et de Εὐτύχῳ Act. Apostol. XX. 9. et ad hos locos Wetsten.

Cap. XXXIX.

1) Ἡ δὲ παραμυθία — ὠφελεῖ;) Conf. Evangel. Ioann. XI. 19. ibique Wetsten.

2) ἀλλ' εἰκὸς τῷ ὑποκειχυμένῳ εἰς εὐθυμίαν ἄγειν αὐτόν;) Sic hunc locum ex Codice B emendavi. Vulgata lectio: ἀλλ' εἰκὸς τὸ ὑποκειχυμένον εἰς ἐπιθυμίαν ἄγειν αὐτόν, mendosa est.

3) ἀναῤῥώσεις καὶ ὑγιανεῖς, ἀλλ' ὡς —) Sic idem Codex B dedit. Antea legebatur: ἀνάῤῥωσον, ἀλλ' ὡς —, minus bene.

4) προσελθὼν λέγῃ τις: πλ.) Pro vulg. λέγῃς cum Reiskio correxi λέγῃ τις.

15) εὐτυχήσεις, εὖ πράξεις ἃ βούλει:) Illud εὖ a me ex Codice B adiectum est. Nam εὖ πράττειν et εὐτυχεῖν inter se differunt. Conf. Xenophont. Commentar. L. III. c. 9. §. 14. Praeterea idem Cod. B. habet: ᾧ ν (*sic*) βούλῃ, pro ἃ βούλει. Quod sequitur λέγει post γνώμην Cornarius expressit: *dicis*, tanquam legisset; λέγεις.

Cap. XLI.

1) εἰκέτης δεσπότην σ.) Pro vulg. εἰκέτης cum Reiskio scripsi εἰκέτη; et sic quoque Interpres: *Creditor famulo dominum significat pensionem expostulantem.*

2) ἀποφορὰν) Conf. Nostr. supra L. I. c. 31. n. 12. et c. 76.

Cap. XLII.

1) πλείονος γὰρ ἀποδοχῆς ἀξιωθήσονται.) Conf. Wetsten. ad Epistol. I. ad Timoth. I. 15. ad v. ἀποδοχῆς ἄξιος.

2) Ἀγαθὸν — παιδεύειν βουλομένοις; ἀτειδὴ —.) Post βουλομένοις delevi vocabula: καὶ μαινομένοις, quae etiam Cornarius vertendo non expressit. Reiskii autem correctione: καὶ πενομένοις, non opus, ut sequentia attente legenti luce clarius apparebit. Ceterum huc pertinet Petron. Sat. c. 92.: *Et me quidem pueri, tanquam insanum, imitatione petulantissima deriserunt.* Ad quem locum vid. Commentatores.

3) ὑγίειαν) Ita scripsi pro ὑγείαν. Et paullo post invenitur ὑγιείας.

4) ἀνεπιστρεφοῦσι γὰρ καὶ —) Sic scribendum cum Reiskio, quem vide, non, ut vulgo, ἀνεπιστρέφουσι —. Nostrum enim verbum est ab ἀνεπιστρεφέω, quod nondum in Lexica relatum est. Schneider. in Lexic. Graec. in voc. ἀνεπιστρέφω legendum putat ἀνεπιστρεπτοῦσι.

Cap. XLIV.

1) Ἥδιον γὰρ πάσης ἐπιστολῆς τὸ: χαῖρε! καὶ ἔρρωσο! λέγειν.) Proverbior. E Vatic. Append. Cent. IV. Prov. 44.: Χαίρειν ἐπιστυλαῖς.) Ταῖς ἐπιστολαῖς τὸ χαίρειν προσετίθεσαν, ὡς καὶ Ἀριστοφάνης καὶ Σοφοκλῆς. Ἔστι δὲ καὶ ἀπαλλασσομένων προσαγόρευσις. Ad quem locum vid. Schott. Et in fine: ἔρρωσο! Conf. Nostr. supra L. I. c. 82. n. 1. Sidonius L. IX. epistol. 9.: *Unde Ave dicto, mox Vale dicimus.* Auson. epist. ult. ad Paulin.: *Quis prohibet Salve atque Vale brevitate parata scribere?* Apulei. Metam. L. II. c. 24.: *Festinus denique et vecors animi, manu eius velut catena quadam memet expedio: et, Salve propere addito, ad Milonis hospitium perniciter evolo.* Ceterum conf. Wetsten. ad Act. Apostol. XV. 23. ad verbum χαίρειν et Menag. ad Diogen. Laert. L. III. Segm. 61. ad illa verba: Ἐν αἷς ἔγραφεν: Εὖ πράττειν (Ἐπίκουρος δὲ: Εὖ διάγειν. Κλέων: Χαίρειν) —. Pro λέγειν Codex B habet: ἔχειν.

Cap. XLV.

1) Κήλη ζημίας — διὰ τὸ ἰσόψηφον,) Recte; nam κήλη et ζημία explent numerum 66.

2) πάθος ἐστὶν ἡ κήλη, —) Galen. περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων. c. 15.: —. τῶν τῇδε σκιρρωθέντων, τὸ δὲ πάθος ὀνομάζεται χοιράς, ὥσπέρ γε καὶ τῶν ὄρχεων σκιρρωθέντων, ὄνομα τῷ νοσήματι σαρκοκήλην ἔθεντο, καθάπερ ὅταν ὑγρὸν ὑδατῶδες ἐν τοῖς περὶ τὸν ὄρχιν ἀθροίζηται χιτῶσιν, ὑδροκήλην καλοῦσιν, ἐπιπλοκήλην τε καὶ ἐντεροκήλην, καὶ πρὸς τούτων ἔτι τὸ σύνθετον ἐξ ἀμφοῖν, μᾶλλον τοῦ ὄντος πεπλεγμένον ἐντεροεπιπλοκήλην, νεωτέρων ἰατρῶν ὄνομα, τῶν καὶ σίμπαντας τοὺς κατὰ τῶν ὄρχεων ὄγκους ὀνομαζόντων κήλας, διὰ τοῦ ή, στοιχείου τῆς πρώτης λεγομένης συλλαβῆς, οὐ διὰ τοῦ ά, καθάπερ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων. ὥςπερ δὲ τῶν εἰρημένων ὀνομάτων ἕκαστον ἐνδείκνυται τοῦ μέρους τὸ νόσημα καθ' οὗ λέγεται, οὕτω καὶ ἡ κιρσοκήλη νεώτερον ὄνομα δηλοῖ τὰ πάθος ἐφ' οὗ λέλεκται.

3) *δηλαίνει, ἢ ἐπὶ τοῖς* —) Particulam *ἢ* cum Reiskio addidi, ut respondeat verbis: *οὐδὲν ἧττον*, quae antecedunt.

Cap. XLVII.

1) *Ἀπὸ δὲ ἀγαθὸν — ψώραν —, οἷον ἀλφοὺς ἢ λειχῆνας.*) Conf. Spanhem. et Heusinger. ad Iuliani Caesar. p. 4. edit. Heusinger. a. 1736. ad illa verba: — *ψῶραί τινες, καὶ λειχῆνες, οἷον ἐκκεκαυμέναι*, et Du Cang. Glossar. Gr. T. II. in Appendice p. 66. in voc. *Ἐλέφας*, et p. 98. in voc. *Κελεφός*.

2) *πᾶν γὰρ εἰδεχθὲς καὶ δυσπρόσωπον ὁραθὲν συνάγει τὰς ψυχὰς τ. ὁρώντων καὶ συστέλλει.*) Longin. de Sublimitate etc. Sect. XLIV.: *Ὥσπερ οὖν (εἴ γε, φησὶ* (Homer.)*, τοῦτο πιστόν ἐστι) ἀκούω τὰ γλωττόκομα, ἐν οἷς οἱ Πυγμαῖοι καλούμενοι τρέφονται, οὐ μόνον κωλύειν, τῶν ἐγκεκλεισμένων τὰς αὐξήσεις, ἀλλὰ καὶ ΣΥΝΑΓΕΙΝ διὰ τὸν περικείμενον τοῖς σώμασι δεσμόν· οὕτως ἅπασαν δουλείαν, κἂν ᾖ δικαιοτάτη, ψυχῆς γλωττόκομον καὶ κοινόν δή τις ἀποφαίνοιτο δεσμωτήριον.* Profert nostrum locum et Iac. Tollius in Fortuit. c. XI., cuius verba adscribam: *Contra aetas ipsa in vetulis qualemcunque etiam formam deterit, cumque ἀναφρόδιτοι per se sint αἱ δυσειδεῖς γυναῖκες, (πᾶν γὰρ εἰδεχθὲς καὶ δυσπρόσωπον ὁραθὲν συνάγει τὰς ψυχὰς τῶν ὁρώντων) cetera etiam illa naturae bona donaque corrumpit.*

3) *Ἴδοι τοιούτῳ συνεχόμενον πάθει.*) Evangel. Matth. IV. 24.: *ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους*, —. ubi videndus Wetsten.

4) *πάντως ἐπὶ τοῖς πραττομένοις ὑπ' αὐτῆς αἰσχυνεῖται.*) Pro *ὑπὸ* ante *τοῖς* scripsi *ἐπὶ* ex auctoritate Codicis B. Et vulgatam *αὐτοῖς αἰσχύνεται* cum Reiskio mutavi in *αὐτῆς αἰσχυνεῖται*. Utramque vero lectionem sententia poscit.

Cap. XLVIII.

1) *ἀκούεσθαι* —) Sic cum Reiskio legendum pro *ἀκοέεσθαι*.

Cap. XLIX.

1) τέττιγες ἄνδρας ὑμνοῦσι μουσικοὺς —) Scholiast. Aristophan. ad Nub. v. 980.: οἱ ἀρχαιότατοι τῶν Ἀθηναίων τέττιγας χρυσοῦς ἐν τοῖς τῶν τριχῶν πλέγμασιν εἶχον, διότι αἱ τέττιγες μουσικαὶ ὄντες ἀνάκεινται τῷ Ἀπόλλωνι, ὃς ἦν πατρῷος τῇ πόλει. Schol. ad Thucydid. I. 6.; —. ἐφόρουν δὲ τέττιγας διὰ τὸ μουσικὸν, —. Conf. Aristotel. Hist. de Animal. L. V. c. 25.

2) οὐδὲν γάρ εἰσι τέττιγες, πλὴν φωνὴν ἔχουσι.) Hanc lectionem dedi ex Codice B; nam in libris antea erat:—, πλὴν φωνῆς ἰσχύουσι.

3) τροφῆς γὰρ οὐ μέτεστιν αὐτοῖς.) Aristotel. Hist. de Animal. L. IV. c. 7.: Ὁ δὲ τέττιξ, μόνων τῶν τοιούτων (ἐντόμων) καὶ τῶν ἄλλων δὲ ζώων, στόμα οὐκ ἔχει, ἀλλ' οἷον τοῖς ἐμπροσθοκέντροις τὸ γλωττοειδὲς, τοῦτο μακρὸν, καὶ συμφυὲς, καὶ ἀδιάκριστον, δι' οὗ τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον· ἐν δὲ τῇ κοιλίᾳ οὐκ ἔσχει περίττωμα. Sanct. Ambros. Epistol. Class. I. epist. 28. §. 5.: —, *dies et noctes in lucris ponere, et de lucris semper cogitare, et sicut mercenarios diurnam mercedem quaerere, atque, ut cicadas aiunt, aura quadam pasci cupiditatum? Vere sicut cicadas, quia de die in diem vivunt, questu rumpuntur suo.* Philo Iud. περὶ βίου θεωρητ. p. 613. edit. Adrian. Turneb. Paris. 1552.: Τινὲς (Θεραπευταὶ) δὲ οὕτως ἀνευφραίνονται καὶ τρυφῶσιν ὑπὸ σοφίας ἑστιώμενοι, πλούσιοι καὶ ἀφθόνως τὰ δόγματα χορηγούσης, ὡς καὶ πρὸς διπλασίονα χρόνον ἀντέχειν, καὶ μόλις δ' ἐξ ἡμερῶν ἀπογεύσασθαι τροφῆς ἀναγκαίας, ἐθισθέντες ὥσπερ φασὶ τὸ τῶν τεττίγων γένος ἀεὶ τρέφεσθαι, τῆς φδῆς ὥσγε οἶμαι τὴν ἥδειαν ἐξευμαρίζουσης· etc. Conf. Plin. H. N. II. 26., Virgil. Eclog. V. 77. et Georgic. III. 328.

Cap. L.

1) Σκίλλα — λύκων φθαρτικήν.) Geoponic. L. XVIII. c. 17.: Λύκοι δὲ θρέμμασιν οὐκ ἐπιλαύσονται, εἰ σκίλλαν τῷ ὕδατι

καλουμένῳ περιάψῃς. Ambros. Hexaëmer. L. VI. c. 4. §. 29.: *Quantam Dominus etiam minusculis infudit prudentiam! Turtur nido suo, ne pullos suos incurset lupus, squillae folia superiacit. Novit enim quod huiusmodi folia lupi fugere consuerint.* —.

2) — ἐν φρυντίδι καὶ λύπῃ —) Vulgo legebatur: φρυντίσι, num. plur. Ego ex Codice B dedi φρυντίδι, num. singul. Ceterum ad nostrum locum pertinet Theophrast. Charact. c. 16.: σκίλλῃ ἢ σκύλακι καλεῖσαι αὐτὸν περικαθᾶραι —, ubi vid. Casaubon. p. 178. edit. Fischer.

3) ὅτι νενόμισται τὸ ἐν τῷ Ἅιδῃ πεδίον, ἀσφοδελῶν εἶναι πλῆρες.) Homer. Odyss. XXIV. 13. sq.:

— αἶψα δ' ἴκοντο κατ' ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
Ἔνθα τε ναίουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καμόντων.

Lucian. Necyomant. p. 470. sq.: —, ἕως πρὸς λειμῶνα μέγιστον ἀφικνούμεθα τῷ ἀσφοδέλῳ κατάφυτον. ubi vid. Hemsterhus. Idem Lucian. de Luctu §. 5.: Περαιωθέντας δὲ τὴν λίμνην ἐς τὸ εἴσω λειμὼν ὑποδέχεται μέγας τῷ ἀσφοδέλῳ κατάφυτος, etc. Conf. Homer. Odyss. XI. 538. et 572., Hesiod. Ἔργ. καὶ Ἡμ. v. 41. et Hesych. in voc. Ἀσφόδελος. ibique Albert. Etiam adscribere liceat Linkii verba, quae ad Artemidori hunc locum pertinent. Dicit enim ille in libro germanice scripto: *Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal.* Tom. I. p. 116.: *In Neu-Castilien und Estremadura sind weit ausgedehnte Anger mit mancherley Zwiebelgewächsen bedeckt (z. B. Asphodilus ramosus und dergl.); und diess ist Spanien ganz allein eigen und sehr charakteristisch.*

Cap. LI.

1) Πάσχειν —, κοινωνῆσαι σημ. τ. ἁμαρτημάτων ἐκείνῳ.) Conf. Wetsten. ad Epistol. I. ad Timoth. V. 22. ad illa verba: μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις —. et ad Epist. I. ad Thessalon. II. 14. ad illa verba: ταὐτὰ ἐπάθετε —.

2) καὶ αἱ τῶν —) Articulum αἱ cum Reiskio inserui.

3) καὶ δὴ κατέλαβεν αὐτὸν ἐπὶ τῇ ἐρωμένῃ, ἧς —) Illud αὐτὸν post κατέλαβεν, ex Codice B addidimus. Quae proxime sequuntur verba ἐπὶ τῇ ἐρωμένῃ scripsimus pro ἐπὶ τῆς ἐρωμένης. Et sic, ut nos scripsimus, legendum esse iam voluit Toupius in Emendatt. in Suid. P. I. p. 155. ad verba: Ἐγκατῳκοδόμησεν. Ὁ δὲ πατὴρ λαβὼν τὸν παῖδα ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ παλλακῇ, μηνίσας ἐπήρωσεν αὐτὸν καὶ ἐγκατῳκοδόμησεν.

Cap. LII.

1) τὰ κόπρια συνάγεται) Legebatur: γίνεται. Ego scripsi συνάγεται Codicem B sequutus.

Cap. LIII.

1) οὐδεὶς ἄτεισιν εἰς προσευχὴν μὴ οὐχὶ φρ.) Conf. Evangel. Luc. VI. 12. ibique Wetsten. ad voc. τῇ προσευχῇ.

2) Ἔστι γὰρ τοῦτο καθόλου καὶ ἐπὶ πάντων ἄπταιστον:) ἐπὶ πάντων ex Codice B dedi pro vulgata ἐπὶ πᾶσιν. Nam plane eodem modo Noster supra L. I. c. 51.: Τὸ μὲν καθόλου καὶ ἐπὶ πάντων ἄπταιστον τοῦτό ἐστιν.

3) — τ. ὁρῶσιν ἔσεσθαι σημ.) Verbum ἔσεσθαι ex Codice B in textu posui. Ceterum ὁμοίως καὶ post μεταῖται est *aeque ac.*

4) ἐπιδιδόντι) Pro vulgato ἰδόντι Codicem B sequutus scripsi ἐπιδιδόντι, quod bene opponitur verbo ἀποδιδόασι, quod paullo post sequitur.

5) τῆς οἰκίας ἀμφισβητῆσαι τινὶ σημαίνουσι, καὶ ἄν τι λάβωσιν,) Pro ἀμφισβήτησιν τινὰ ex Codice B dedi ἀμφισβητῆσαι τινὶ. Mox pro ἀντιλάβωσιν disiunctim scripsi ἄν τι λάβωσιν.

Cap. LIV.

1) Κλεὶς — γυναῖκα σημ.) Conf. Dempster. ad Rosin. Antiq. Rom. L. V. c. 38. p. 439. et Caspar. Sagittar. de Ianuis Veterum. c. 15. §. 16.

2) *αὔνουν ἔσεσθαι τ. θεράπαιναν προαγορεύει.*) Conf. Wetsten. ad Epistol. ad Ephes. VI. 7. ad illa verba: *μετ' εὐνοίας δουλεύοντες.*

3) *Νυνὶ δὲ ἐπειδὰν μὴ παρῇ ὁ φυλάξων: τότε τῆς κλειδὸς χρεία γίνεται,* —) Conf. Laur. Pignor. de Servis etc. p. 1109. (in Poleni Supplem.); Salmas. Exercitt. in Solin. T. II. a p. 649. usque ad p. 656. et Huet. Demonstrat. Evangelic. c. 105. p. 487. edit. Paris. Adde Sagittar. de Ianuis Veterum et Kirchmann. de Annulis.

4) *Τοῖς δ' ἐπιστατεύειν θέλουσι καὶ διέπειν τὰ ἀλλότρια πίστεως ἐστὶ σημαντική.*) Vulgatum *δὲ πιστεύειν* cum Reiskio mutavi in *δ' ἐπιστατεύειν.* Ceterum conf. cum nostro loco Evangel. Matth. XVI. 19. et ibi Wetsten. ad verba: *τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας.*

Cap. LV.

1) *εἰ γὰρ ἐκτενεῖς τροφὰς ἔχοντες, οὗτοι μ. χ.*) *ἐκτενεῖς τροφὰς* Cornarius bene vertit: *prolixa convivia.* Sic etiam Latini *extendere* et *tendere* usurpant. Conf. Petron. Satyr. c. 119. ibique Commentatores ad verba: *inque Lucrinis Eruta litoribus tendunt conchylia coenas,* —. Ceterum pro articulo praepositivo: *οἱ*, ego scripsi articulum postpositivum: *οἵ*, propter sequens *οὗτοι*; et participium *ἔχοντες* accipio ex attico more pro *ἔχουσι.*

2) — *γενόμενα* —) Pro *γινόμενα* scripsi *γενόμενα* in aoristo; et sic quoque Interpres: *facta sunt* etc.

3) *Οἱ δὲ ἐν ἀγορᾷ μάγειροι, οἱ* —) Ab his verbis incipiebat novum caput, quod tamen post caput LVI.: *περὶ τοῦ ψηφοπαικτεῖν*, demum sequebatur, unde huc titulo: *περὶ μαγείρου*, continua serie adscripsimus. Conf. cum nostro loco Davis. ad Maxim. Tyr. Dissert. 25. Sect. β'. ad illa verba: *Ποιμὴν ἀνὴρ καὶ μάγειρος.* et I. C. Bulenger. de Conviviis c. 2., ubi de coquis agitur.

4) καὶ ταῦτά γε οὐχ ὁλόκληρα οὔτε ὑγιᾶ ἐᾶσιν, ἀλλὰ κατακόπτουσι.) Sic legendum, ut edidimus: — ταῦτά γε οὐχ ὁ. οὔτε ὑγιᾶ —, et μτ habet Codex B, non, ut vulgo, — ταῦτα δὲ οὐκ ὁ. οὐδὲ ὑγιεινὰ —.

5) πρὸς τοῖς κινδύνοις) Vulgo: τοὺς κινδύνους. Nos posuimus: τοῖς κινδύνοις, in dativo casu, ob praepositionem πρὸς, *praeter.*

Cap. LVI.

1) Ψηφοπαικτῶν —) Alciphron L. III. epist. 20.: εἷς γάρ τις εἰς μέσους παρελθὼν, καὶ στήσας τρίποδα, τρεῖς μικρὰς παρατίθησι παροψίδας, εἶτα ὑπὸ ταύταις ἔσκαπτε μικρά τινα καὶ λευκὰ καὶ στρογγύλα λιθίδια, οἷα ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς ὄχθαις τῶν χειμάρρων ἀνευρίσκομεν· ταῦτα ποτὲ μὲν κατὰ μίαν ἔσκαπτε παροψίδα, ποτὲ δὲ, οὐκ οἶδ' ὅπως, ὑπὸ τῇ μιᾷ ἐδείκνυ, ποτὲ δὲ παντελῶς ἀπὸ τῶν παροψίδων ἠφάνιζε, καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος ἔφαινεν· εἶτα καταβροχθίσας, τοὺς πλησίον ἑστῶτας ἄγων εἰς μέσον, τὴν μὲν ἐκ ξένου τινὸς, τὴν δὲ ἐξ ὠτίου, τὴν δὲ ἐκ κεφαλῆς ἀνηρείτο· καὶ πάλιν ἀνελόμενος ἐξ ὀφθαλμῶν ἐποίει. Κλεπτίστατος ἄνθρωπος, ὑπὲρ ὃν ἀκούομεν Εὐρυβάτην τὸν Ὀιχαλιέα. Μὴ γένοιτο κατ' ἀγρὸν τοιοῦτο θηρίον, οὐ γὰρ ἀλώσεται ὑπ' οὐδενὸς, καὶ πάντα ὑφαιρούμενος τὰ ἔνδον; φροῦδά μοι τὰ κατ' ἀγρὸν ἀπεργάσεται. Ad hunc locum conf. Commentat. Vide etiam Fabric. ad Sext. Empiric. Hypotypos. L. II. c. 22. ad illa verba: ὥσπερ γὰρ οὐδ' ὅτι ἀληθῆ ἐστι τὰ ὑπὸ τῶν ψηφοπαικτῶν γινόμενα, συγκατατιθέμεθα· ἀλλ' ἴσμεν ὅτι ἀπατῶσι, κἂν μὴ γινώσκωμεν ὅπως ἀπατῶσιν· οὕτως etc. et adv. Rhetores p. 297. ad voc. οἱ ψηφοπαῖκται.; Casaubon. ad Athenaeum L. I. c. 15.; I. C. Bulenger. de Theatro L. I. c. 40. et Beckmann. in libro, quem inscripsit: *Beyträge zur Geschichte der Erfindungen* Vol. 4. N. 3.: *Taschenspieler.* p. 75. et sqq. Adde D'Orvill. ad Charit. p. 683. et sq.

Cap.

Cap. LVII.

1) πάντας ὑποδέχεσθαι.) Vulgo ἀποδέχεσθαι, pro quo scripsimus ὑποδέχεσθαι; sic enim loquitur Noster et infra L. V. Somn. 82.

2) καὶ κινήσεις καὶ ἀποδημίας) Pro κινδύνους ex Codice B dedi κινήσεις; nam κινήσεις et ἀποδημίας Noster saepe coniungit.

Cap. LVIII.

1) βουλομένῳ καὶ τελεῖσθαι; ἀπὸ γὰρ —) Verba καὶ τελεῖσθαι ex Codice B in textum revocavi. In ceteris libris deerant.

2) ἔστηκε, καὶ —) Particulam καὶ cum Reiskio inserui, et paullo post pro πάσης ἀποδημίας cum eodem Reiskio scripsi πάσῃ ἀποδημίᾳ.

Cap. LIX.

1) Λευκία — διαπόντιος κομίζεται.) Λευκία est *Hispanicum spartum, stipa tenacissima Linnaei.* De hoc sparto copiosissime tractat Salmas. in Plin. Exercitt. T. I. p. 538. et sq.

2) Τοῖς δὲ ἐν τρυφῇ διάγουσι θλ.) Evang. Luc. VII. 25.: — ἐν — τρυφῇ ὑπάρχοντες. ubi vid. Wetsten.

Cap. LX.

1) τὸ ζῆν καλ.) Pro vulgata τὴν ζωὴν ex Cod. B scripsi τὸ ζῆν, propter verba: τὸ δὲ ἐναντίον τούτου, quae statim sequuntur. Ceterum ad v. ἰσχάτως ἔχουσι, quae praecedunt, conf. Wetsten. ad Marc. V. 23. ad illa v. ἰσχάτως ἔχει.

2) λύσιν καὶ — τὸν θάνατον.) Plato alicubi dicit: Ὁ θάνατος λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος. Profert nostrum locum Barth. in Adversariis haec scribens: *Vin-*

cula corporis eleganter pro vita in eo animam detinente dixit Gennadius Scholarius περὶ προορισμοῦ. *De Deo.* τὸν μὲν γὰρ ἐπὶ πλεῖον περιμεῖναι τῇ παρουσίᾳ τῆς σαρκὸς φικονόμησε, τὸν δὲ ἧττον ἀπολυθῆναι τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος διετάξατο, κατὰ τοὺς τῆς ἀῤῥήτου σοφίας ἑαυτοῦ καὶ δικαιοσύνης λόγους. *Nodos corporis dicit Arnobius L. II.: „Homo quamvis annis vivat innumeris, et nunquam nodis corporeis eximatur.“ Hericus L. VI. de Vita Germani:*

Spiritus at caecis ardens emergere vinclis
Emicat, et liquidas ardens transfertur in auras.

Sic contrarium vitae solutio mors scilicet dicitur. Carfilius in responsis: Τί θάνατος? διάλυσις. *Vide Artemidor.* —. etc.

3) — ἐλέγχουσι;) Sic cum Codice B legendum, non, ut libri habebant, ἐλέγχει. Referendum est ad Δήμιοι et δεσμοφύλακες.

Cap. LXI.

1) Παννυχίδες — μετὰ ἐγρηγορίας εὐφροσύναι, πρὸς γάμους —) Conf. Evangel. Matth. XXV. 1. et ibi Wetsten.

2) — καταφανεῖς) Vulgo ἐκφανεῖς. Ego ex Codice B dedi καταφανεῖς, ut aptius, propter verba, quae proxime antecedunt.

3) Τοῖς δὲ ἐν εὐπορίᾳ καθεστῶσι,) Pro ἀπορίᾳ, ut antea erat, scripsi εὐπορίᾳ Codicis B auctoritatem sequutus. Assentitur mihi Interpres vertens: *His vero, qui opulenti sunt* etc.

Cap. LXII.

1) Ἀγορὰ ἐσπαρμένη πάντῃ δήπουθεν ἄβ. γ.) Pro πάντῃ legi vult Reisk. παντὶ. Sed vulgata lectio recte habet.

Cap. LXIII.

1) Ἀνδριάντες χαλκοῖ) Editum erat χαλκοὶ cum acuto. Nos scripsimus χαλκοῖ cum circumflexo.

2) τοὺς ἡγεμόνας τῆς πόλεως) Sic dedit Codex B, quem sequutus sum. Eodem modo Interpres: *urbis principes* —. Vulgo legebatur: τοὺς ἡγουμένους τ. π.; quod tamen non reiiciendum.

Cap. LXIV.

1) Ἀσπάλαξ ἄνθρωπον τυφλὸν ἀπὸ τ. σ. σημαίνει,) Vulgo σημαίνειν in infinitivo. Nos scripsimus σημαίνει, ut et Aldus habet. Huc Aristotel. de Anima L. III. c. 1.: πᾶσαι ἆρα αἱ αἰσθήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων. φαίνεται γὰρ καὶ ἡ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχουσα τοὺς ὀφθαλμούς. Michael. Apostol. Cent. XIX. 65.: Τυφλότερος ἀσπάλακος.) Τοῦτο τὸ ζῶον οὐκ ἔχει ὀφθαλμούς· φησὶ δ' αὐτὸ Στησίμβροτος ὑπὸ τῆς γῆς τυφλωθῆναι, διὰ τὸ φθείρειν τοὺς καρπούς· ἔχει γὰρ ὀδόντας μιαρωτάτους, καὶ ξύγχος ὥςπερ γαλῆς, καὶ πόδας ὡς ἄρκτου.

Cap. LXV.

1) Γλαύξ, ἐλεός, βρύας, αἰγωλιος, σκώψ, νυκτικόραξ, —) Sequutus sum in hoc loco restituendo partim Aristotelis auctoritatem, qui has aves nocturnales recenset (Histor. Nat. VIII. 3.), partim Codicis B vestigia ita habentis: Γλαύξ, ἐλαιὰς ᾽ (sic) βρύαξ ἀπόδιος ᾽ σκώψ, νυκτικόραξ, —. Vulgo libri habebant: Γλαυξ, ειλεὸς, ξύαξ, αἰτωλειός, σκώψ, νυκτικόραξ, —. Si qui de his avibus plura legere velit, adeat Beckmann. ad Antigon. Caryst. c. X. p. 19.; Verheyk. ad Antonin. Liberal. Fab. 10. ad illa verba: καὶ αὐτῶν μὲν ἡ μὲν ἐγένετο νυκτερὶς, ἡ δὲ γλαῦξ, ἡ δὲ βύζα (βύας). et Fab. 15. ad verba: — νυκτικόρακα κακάγγελον.; Reimar. ad Dion. Cass. L. XL. T. I. p. 235. et Scholiast. Theocrit. ad Idyll.. Θύρσις, v. 136. ad voc. Σκῶπες. ε

2) ὥςπερ οἱ ἄλλοι ὄρνιθες,) Vocem ἄλλοι ex Codice B et Aldo in textum revocavi. Et Cornarius vertit: *aliae aves.*

3) Εἰσοικιζόμενα δὲ εἰς οἰκίαν ταῦτα) Hoc ταῦτα ex Codice B adieci. Εἰσοικίζεσθαι et ἐνοικίζεσθαι est *immigrare in domum*: ἐξοικίζεσθαι, *emigrare*. Ut Aristophan. Pac. v. 196.: Φερῦδοι γὰρ εἰσὶν ἐχθὲς ἐξῳκισμένοι. v. 202.: Ἐξῳκίσαντο δὲ οἱ θεοὶ τίνος οὕνεκα; et v. 259. pistillum ad manus esse negat, quia ἐχθὲς εἰσῳκισμεθα. De hirundinibus Synesius: αἱ ταῖς τῶν ἀνθρώπων οἷον φιλίαις ἐνοικίζονται μὲν μετὰ τοῦ φθινοπώρου, σιωπῶσαι δὲ ἐξοικίζονται. Hinc translata virtute Plato Πολ. IV. p. 634. D.: ἡ παρανομία αὕτη κατὰ μικρὸν εἰσοικισθεῖσα ἠρέμα ὑποῤῥεῖ πρὸς τὰ ἤθη etc.

Cap. LXVI.

1) καὶ ἐπιβολὰς χρειῶν σ.) Vulgo ἐπιβουλὰς. Perperam. Legendum: ἐπιβολὰς. Et sic quoque iam voluit D'Orvill. ad Charit. p. 34. Pertinent huc illi versus apud Gellium L. III. c. 3.:

Ut illum dii perdant, primus qui horas repperit,
Quique adeo primus statuit hic solarium,
Qui mihi comminuit misero articulatim diem.
Nam me puero vetus erat solarium
Multo omnium istorum optumum et verissimum:
Ubi iste monebat esse, nisi cum nihil erat,
Nunc etiam quod est, non est, nisi soli lubet.
Itaque adeo iam oppletum'st oppidum solariis.
Maior pars populi aridi reptant fame.

Ceterum conf. Beckmann. in libro, quem inscripsit: *Beyträge zur Geschichte der Erfindungen* Vol. I. Tom. 2. p. 428.

2) κατεασσόμενον) Pro κατεασόμενον, ut in libris erat, cum Reiskio scripsi κατεασσόμενον, duobus σσ.

3. Αἱ δὲ τὰς πρὸ) Legebatur τὰ ante πρὸ. Legendum: τὰς.

4) Ταῦτα μὲν οὖν) Sic cum Codice B legendum, non, ut vulgo, Τὰ μ. ο.

5) ὥςπερ εἰς ἀνοικείαν κατατεθέντα καὶ ἀλλοτρίαν χώραν,) Vulgo legebatur: ὥςπερ ἂν εἰς οἰκείαν etc. Pro οἰκείαν D'Orvill. ad Charit. p. 51. coniecit: ἀθνείαν. Sed non dubito, quin hunc locum correxerim sola translatione particulae ἄν, ut scriptum sit ἀνοικείαν, uno vocabulo. Ceterum pro ἀλλοτρίαν χώραν, μήτε — Codex B habet: ἀνοικείαν· μήτε —.

6) ὅπως μή τινι, ὡς ἔφην, πάρεδον καὶ ἐπιβάθραν —) Pro τινα scripsi τινι Codicem B sequutus, in quo tamen proxima verba: ὡς ἔφην, desunt. De vocabulo ἐπιβάθραν vid. supra Prooem. not. 4.

7) ὥςπερ τῶν ἄλλων πρ.) Articulum τῶν ex Codd. A et B inserui, in quo tamen posteriore deest ἄλλων.

8) οἱ προςδοκηθέντες φόβοι) Vulgo: προςδικηθέντες, perperam. Ad verba εἰς κακὸν ἀπέβησαν, quae praecedunt, conf. Evangel. Luc. XXI. 13. et ibi Wetsten.

9) οἱ ὄνειροι μεμιγμένων τῶν ἐν αὐτοῖς σημαινομένων εἰκότως) Ita exhibet Codex B. Vulgo contracte legebatur: οἱ ὄνειροι μεμιγμένοι εἰκότως —.

10) ποικίλοι καὶ τοῖς πολλοῖς δυςερμήνευτοι.) Diodor. Sic. L. II. c. 52.: καὶ καθόλου πολυειδεῖς καὶ δυςερμηνεύτους ἀποτελεῖσθαι χρόας. Epistol. ad Hebraeos c. V. v. 11.: Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυςερμήνευτος λέγειν· —, ubi vid. Wetsten.

11) εἶναι βασιλέα,) Post εἶναι legebatur καὶ, quod cum Reiskio expunxi.

12) θλιβόμενος) Sic legendum in casu nominativo, non, ut antea erat, θλιβόμενον. Codex B habet φθειρόμενος.

13) Ἔστι γὰρ ἡ μὲν κεφαλὴ ὁ πατήρ, ἡ δὲ —) Ita ex Codice A reposui; quum antea legeretur: ἔστι μὲν γὰρ κεφαλὴ ὁ τ., ἡ δὲ —.

14) θύτας, οἳ καὶ καθ' ἓν τῶν σημείων ἐπίστανται, πρὸς τί ἕκαστον ἁρμόζει, καὶ τὰς ἀποφάσεις οὐδέν τι μᾶλλον ἐξ ἑνὸς ἑκάστου ἢ ἐκ πάντων ποιοῦνται.) Sic Codex B legit. Tantum in eo discedit, quod non ἁρμόζει, sed, ut in vulgatis est, ἁρμόζειν

habet. Ἁρμόζει mihi melius videbatur. Libri hoc modo habebant: θύτας· οἳ καθ' ἕκαστον τῶν σημείων ἰ., πρὸς τὶ ἔκ. ἁρμόζειν, κ. τ. ἐ., ο. τ. μ. ἰ. ἑ. ἑκάστου ἐκ π. π. Particulam ἢ ante ἐκ π. iam legit Bulenger. de Sortibus L. I. c. 7.: de Iudiciis Aruspicinae. Qui locus omnino cum nostro comparandus est.

15) καὶ μὴ πρὸ τοῦ — ἐγκαλεῖν τι; ἐπεί γε ὅτι τοὺς — διωμόσασθαι ἔχω.) Locum hunc Rigaltius ita habet: καὶ μὴ πρὸς τοῦ — ἐγκαλεῖν. ἐπεῖτοι γε τοὺς — διωμόσασθαι ἔχων. Praepositionem πρὸς cum Reiskio mutavi in πρὸ. Verba τι; ἐπεί γε ὅτι ex Codice B, et verbum ἔχω ex utroque Codice et Aldo dedimus.

16) — αὐτὴν δι' ἑαυτῆς περιώνυμον —) ἑαυτῆς ex Cod. B dedi pro ἑαυτὴν. Profert hunc locum Wass. ad Thucydid. II. 41. ad illa verba: καὶ οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε Ὁμήρου ἘΠΑΙΝΈΤΟΥ, —.

17) Δαλδία δὲ πόλισμα Λυδίας καὶ οὐ σφόδρα ἐλλόγιμον. διὰ τὸ μὴ —) Ita vulgati habent. Aut illud καὶ ante οὐ σφ. transferendum est post ἐλλόγιμον et ante διὰ, ut ad ἐλλόγιμον supplendum sit, attico more, ἐστί. Aut, si malis, lege cum Codice B ita habente: Δάλδις δὲ πόλισμα λύδιον καὶ οὐ σφ. ἐ. διὰ τὸ μὴ —. Ceterum cum nostro loco conf. Wesseling. ad Hieroclis Grammatici Synecdem. p. 670. ad vocabulum Τράλλης.

AD LIB. IV. Prooem.

1) — σοφίαν, μὴ σ.) Epist. I. ad Corinth. III. 10.: σοφὸς ἀρχιτέκτων —. ubi vid. Wetsten. Paullo ante vox κρατίστου significat: *optimi*. Eodem modo in Evangel. Luc. I. 4., ubi vid. Wetsten. Et ad verba: καὶ ταῦτα ὅπως εἶχον δυνάμεως —, quae sequuntur, conf. Hemsterhus. ad Lucian. Nigrin. T. I. p. 38.

2) τὴν πραγματείαν ηὑρίσκετο,) Pro vulgato ἀνευρίσκετο proximus ηὑρίσκετο. Et articulum τὴν ante πραγματείαν cum Reiskio inserui.

3) ἐν ἐπιδρομῇ λόγων, —) Sic sine dubio legendum, et sic quoque Codex B et Aldus habent, quibus Cornarius adsentitur. Editum erat: ἐν ἐπιδρομῇ λόγων —. Aliter legi hunc locum vult Iacobus de Rhoer in Otio Daventr. c. XV. haec scribens: —. *Cornarius dedit illa* ὡς ἐν ἐπιδρομῇ λόγων: *velut in incursione sermonum. legit itaque* ἐν ἐπιδρομῇ λόγων. *Scio, ἐπιδρομὴ sermoni potest tribui. Notum est e Lexicis etiam Plutarchi istud* ἐξ ἐπιδρομῆς λέγειν. *Sensus autem iste huic loco parum videtur convenire. Mallem itaque* ὡς ἐπίδομα, *velut additamentum. Dicit ipse in praef. libri 3. sibi adhuc aliquid argumento deesse videri, duobus autem prioribus libris cum nihil attexendum videretur, singulis seorsim relictis, sparsis et non in unum coactis capitibus se librum illum fecisse. Erud. Knoop. coniiciebat* ἐν ἐπιτομῇ λόγων. Paullo post particula ἢ ante ἐνόδιον a me ex Codice B adiecta est.

4) εἰ αὐτὸν μόνον δέοι κρ.) Pro vulgata αὐτὸ cum Reiskio scripsi αὐτὸν. Subaudi σὲ.

5) μὴ πολλοῖς κοινωνῇς ἀντιγραφῶν.) ἀντιγραφῶν ex Codice B dedi pro ἀντιγράφοις. Profert hunc locum Christian. Schoettgenius De Librariis et Bibliopolis. c. II. De Librariis et Bibliopolis Veterum Graecorum.

6) τὰ γὰρ ἐνταῦθα) Illud γὰρ inserui ex auctoritate Codicis A et Aldi. Paullo post scripsi: ἢ οὐδενός γε, propter vim orationis. Antea erat: ἢ οὐδενός. Particulam γε ex Codice B addidi, et particulam ἢ, quae in Codice B deest, ego mutavi in ἤ.

7) οἷς ἐπιμελὲς ἐστι τὸ κατορθοῦν ἐν μαντικῇ.) Sic legit Cod. B, quem sequutus sum. Vulgo legebatur: ο. ἐ. ἐ. τὸ κατ' αὐτοὺς ἐπανορθοῦν ἐν μ.

8) πρώτοις δύο βιβλίοις ἀπ' ἀρχῆς ἀ.) δύο ex Codice B adieci, et pro ἀπαρχῆς disiunctim scripsi ἀπ' ἀρχῆς.

9) αἰτιολογεῖσθαι) Sic dat Codex B pro αἰτιολογήσασθαι.

10) τὸ ἐκ τοῦ προοιμίου τοῦ πρώτου βιβλίου ῥητόν;) Illud ἐκ ex Codice B et Aldo in textum recepi pro vulgata ἐπὶ; et τὸ ῥητόν est *locus, die Stelle.*

11) παραλελεῖφθαι) Sic scripsi pro καταλελεῖφθαι. Nostram scripturam confirmat etiam Codex B, qui tamen habet: παραλέλειπται.

12) οὐκ ἐξείργασται, ὡς στρόφιον —) Hinc sua descripsit Suidas in vocabulo Στρόφιον, ubi pro ἐξήρνηται ex Nostro corrigendum est: ἐξείργασται.

13) τὸ ἐνύπνιον καὶ οὐ ταὐτόν. Ἀλλαχῇ- καὶ τὸν ὄνειρον ἐνύπνιον λέγων εἴπῃς ἄν) Ita exhibet Codex B, qui tamen pro εἴπῃς et λέγῃ, quod paullo post sequitur, habet εἴπις et λέγοι. Vulgo legebatur: τὸ ἐνύπνιον, καὶ ἀλλαχῇ οὐ ταυτὸν. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνύπνιον καλῶς εἴπῃς ἄν, —.

14) δύναμιν ἔχον,) ἔχον scripsi pro ἔχοντα Codicem B sequutus. Nam referendum est ad articulum τὸ ante μὲν δοκήμαντον. Non multo post eiusdem Codicis B auctoritatem sequutus scripsi ὑπὸ ἐπιθυμίας pro ἀπὸ ἐπ. et posterius ἀπὸ ante ὑπερβάλλοντος delevi.

15) — Ὄνειρος.) Homer. Iliad. Β. 56.

16) τοῖς ἑστάσει χρωμένοις ἀγαθῇ καὶ εὐπροαιρέτῳ ἐνύπνια) Ita correxit Reiskius, et sic quoque sententia postulat. Libri vulgati habebant: τοῖς ἐν στάσει χρωμένοις, ἀγαθὰ καὶ εὐπροαίρετα ἐνύπνια —.

17) οὔτε φόβοις, οὔτε ἐλπίσιν,) Praepositiones ἐν ante φόβοις et ante ἐλπίσιν expunxi auctoritate Codicis B, qui tamen pro φόβοις habet φόβῳ.

18) οἷον δυνάμενος διακρίνειν) Vulgatam οἷα mutavi in οἷον, ut etiam Codex B legit, qui tamen hunc locum ita habet: ἄλλο οἷον (sic) δυνάμενοι διακρ.

19) εὐεπιβόλως) i. e. εὐστόχως. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 509.

20) ἐσθῆτα γυναικείαν) Sic scribendum erat pro vulg. αἰσθῆτα γ. Cornar. recte vertit: *vestem muliebrem.* Ad verba: οὐ τὴν ἐρωμένην ὄψεται, ἀλλ' ἵππον, quae praecedunt, conf. Nostr. supra L. I. c. 79. n. 19.

21) οὐδὲ ναῦς, οὐδὲ στρωματοδέσμους, —, ἵπτασθαι δὲ ἢ δόξει, ἢ σ. —) Antea legebatur: οὐδὲ ναῦς, ἀλλὰ στωματοδέσμους, ἢ σκεύη συνειλημμένα, ἢ παρασκευὴν ἀποδημίας· ἵπτασθαι δὲ εἰ δόξῃ, ἢ σ. —. Pro εἰ δόξῃ nostro usi iudicio emendavimus ἢ δόξει. Quae quin sincera lectio sit, nemo dubitare potest. Et δὲ post ἵπτασθαι est ἀλλὰ, *sed, sondern.* Cetera ex Codice B dedimus. Quae paullo post sequuntur verba: καὶ εἴ τι ἄλλο ἀποδημίας ἔστιν σύμβολον, Interpres omisit.

22) ζωγράφος, ὃς τ. δ. κατερύττειν π. ἐ., καὶ τ. μ. τ. δ. τοῦ οἰκήματος, ἐν ᾧ δ., ἀπόλλυσθαι, τ. δ. κ. τ. ἑ. κ. ἀποτέμνεσθαι:) Vulgo legebatur: ζωγράφος τὸν δεσπότην κατορύττων πολλάκις ἐδόκει. τοῦτο μὲν τὴν ὀροφὴν τοῦ οἰκείου οἰκήματος ἐν ᾧ διέτριβεν, ἀπόλλυσθαι· τοῦτο δ. κ. τ. ἑ. κ. ἀποτεμνῆσθαι. Vocabulum οἰκείου ante οἰκήματος delevi et pro ἀποτεμνῆσθαι scripsi. ἀποτέμνεσθαι in praesenti Codicis B auctoritatem sequutus; nam paullo ante Noster loquitur ἀπόλλυσθαι in praesenti. In ceteris sum Reiskium sequutus.

Cap. I.

1) — ἀλληγορικοὺς καλοῦμεν: καὶ —) Suidas: Ἀλληγορία ἡ μεταφορὰ, ἄλλο λέγων τὸ γράμμα, καὶ ἄλλο τὸ νόημα. καὶ ἀλληγορικοὶ ὄνειροι οἱ ἄλλα δι' ἄλλων ἀγορεύοντες· θεωρηματικοὶ δὲ, οἱ τῇ ἑαυτῶν θέᾳ προσοικότες. Hesych.: Ἀλληγορία. ἄλλό τι παρὰ τὸ ἀκουόμενον ὑποδεικνύουσα. Conf. Wetsten. ad Epist. ad

Galat. IV. 24. ad v. ἀλληγορούμενα, et Nostrum supra L. I. c. 2. ab initio. unde sua sumsit Suidas l. c.

2) καταβιβηκέναι, ἢ ὑπὸ κυνὸς —) Deesse hic aliquid Reiskius recte coniicit; sed quid, nescio.

3) λαβεῖν, ἢ φίλον lb.) Particula ἢ a me ex Codice B textui inserta est. Statim post eieci verba: ἢ ἥλιον, ut variam lectionem vocis φίλον, eiusdem Codicis B auctoritate nixus.

4) Ἀλλὰ τοῦτο μόνον θεωρηματικὸν) Pro μὲν, ut vulgo legebatur, scripsi μόνον ex auctoritate Codicis B. Mox pro τε ἔχειν post σφόδρα cum Cornario ac Reiskio correxi γε ἔχεις. Prior enim vertit: *valde sane exacte traditam in primo libro habes.* Et ad verba: πάντῃ καὶ πάντως —, quae praecesserunt, cf. Wetsten. ad Act. Apostol. XXIV. 3.

5) — ἐν τούτῳ τὸ θεώρημά ἐστι:) Sequimur Reiskium. Vulgo: ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι. οἱ —.

6) χαλκέα χαλκεῖ, καὶ τέκτονα τέκτονι, καὶ τὴν χαλκευτικὴν —) Antea legebatur: χαλκέα καὶ τέκτονα, τὴν χαλκευτικὴν —. Nos Codicis B auctoritatem sequuti sumus.

7) Φιλάγριος ὁ ῥήτωρ —) Conf. Henr. Vales. Emendatt. L. III.

8) καὶ διὰ δανειστὰς ἐξεχώρησε —) Sic legendum, non, ut vulgo, καὶ διανιστὰς ἐξεχώρησε —. Et sic quoque scriptum est in margine Codicis A.

Cap. II.

1) νόμος ἄγραφος:) Mores sunt leges non scriptae, quae magnae auctoritatis habentur, quod in tantum probatae sint, ut non fuerit necesse scripto eas comprehendere, ut loquitur Paulus L. 36. D. de legibus senat. et long. consuetud. Unde apud scriptores aliquando duo haec coniuncta reperies: ἔθος et νόμος ἄγραφος. Ut apud Eumathium L. I. initio p. 2. edit. Gaulmini: καὶ τοῦτο

γὰρ ἔθος τῇ πόλει καὶ νόμος ἄγραφος, —. Cum nostro praeterea loco conferre licet Eusebii Praeparat. Evangel. L. VI. p. 274. ed. Vigeri.; Andocid. 42. 4.; Aristotel. Rhetoric. L. I. c. 14. §. 2. et §. 5.; Hierocl. in tractatu, quales erga patriam esse oportet, apud Stobaeum c. 157.; Sophoclis Aiac. p. 21. ed. Henr. Stephan.; Dionys. Halicarnass. Antiq. Rom. L. X. c. 57.; Diog. Laert. L. III. Segm. 86. et Segm. 103.; Spanhem. Observ. ad Iulian. Imp. Orat. I. p. 35. et R. Bentleii Responsion. ad C. Boyl. De Legibus Zaleuci.

2) χρῆται) In Rigaltiana editum erat: χρῖται, quod cum Aldo et Cornario mutavi in χρῆται, *utitur*.

3) καὶ ἐπιτηδεύμασι πᾶσι,) Sic legit Codex B pro vulgari καὶ ἐπιτηδεύματι, —.

4) ἄλλα δὲ —) δὲ h. l. est: *nam*, ut et Cornarius vertit.

5) πράττοντι δὴ κατὰ τ. —) Pro δὴ legebatur δὲ. Eodem tamen modo, quo nos scripsimus, iam legit Gilb. Wakefield Silv. Critic. P. III. p. 43. Sect. 123. ad Rom. 13. v. 3. et 4., quem vide.

6) καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων.) Articulum τὴν scripsi pro τὸ, ut antea erat. Paullo ante pro ἀποσχίσεις melius scribetur ἀποσχίσεις, i. e. διαιρέσεις, propter antecedens ἀδιαίρετον. Eodem modo paucis post verbis scribendum.

7) ἀτεχνῶς δὲ οἱ μή. Τέχνην δὲ σύστημα — δρίζονται εἶναι.) Sic cum Reiskio ac Henr. Valesio Emendd. L. III. legendum pro vulgata: ἀτεχνῶς δὲ, οἱ μὴ τὴν τέχνην, σύστημα — ὁρ. εἶναι. Ceterum hanc artis definitionem habet etiam Lucianus de Parasito c. 4.: Τέχνη ἐστὶν, —, σύστημα ἐκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. ad quem locum vide Commentat.

8) καὶ ὑγίεια, καὶ ἔκκρισις καὶ προέκκρισις σωμάτων,) Vulgo: καὶ ὑγεῖα, καὶ ἔμπτωσις κ. πρ. σ. Vocem ὑγεῖα mutavi in ὑγίεια. Pro ἔμπτωσις scripsi ἔκκρισις Codicem B sequutus,

qui tamen hunc locum ita habet: καὶ ἔκκρισις καὶ πρόσχρησις σώματι. Et in margine Codicis A scriptum est: ἔμπτωσις καὶ ἔκκρισις, καὶ πρόσχρησις.

9) ὡς τὸ βλίτυρι καὶ σκινδαψός,) Pro βρίτυρι, ut legebatur, correxi βλίτυρι. Ammonius in librum Aristotelis περὶ Ἑρμηνείας p. 7.: Ἐπεὶ οὐ πᾶσα λέξις ὄνομα ἢ ῥῆμα, ἡ γὰρ ἄσημος, οἷον βλίτυρι καὶ σκινδαψός, οὐδέτερον τούτων. Clemens Alexandr. Stromat. L. VIII. c. 2.: ἆρ' οὖν τοιοῦτόν ἐστιν ὄνομα τῆς ἀποδείξεως, οἵόνπερ τὸ βλίτυρι, φωνὴ μόνον, οὐδὲν σημαίνουσα? Suidas in voc. λόγος: —, λέξις μὲν γὰρ ἄσημος γίνεται, ὡς τὸ βλίτυρι· λόγος δὲ οὐδαμῶς. Conf. Menag. ad Diog. Laert. L. VII. Segm. 15. et 57.; Ioann. Damascen. in Dialectica T. I. Opp. p. 12.; Albert. ad Hesych. s. v. Βλιτύριον.; Schott. ad Proverbiorum E Vaticana Appendice Cent. I. Prov. 14.: βλίτυρι καὶ σκινδαψός. et Du Cang. Glossar. Gr. T. II. p. 1391. ad voc. σκινδαψός. Huc pertinet etiam Festus: Titivilitium nullius significationis est, ut apud Graecos βλίτυρι et σκινδαψός. Cum quo loco comparand. Turnebus Adversar. L. XVI. c. 2. et Commentatores ad Plaut. Casin. Act. II. Sc. 5. v. 39. Ceterum verbis βλιτυρίζεσθαι et σκινδαψίζεσθαι usus est ad pulsuum explicandas differentias Galen. De Different. puls. L. III. c. 4.: καί που καὶ βλιτυριζόμενον ἐρῶ σφυγμὸν, καὶ σκινδαψιζόμενον, εἰ χρὴ λέγειν ὀνόματα μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ βλίτυρι φασι, καὶ τὸ σκινδαψὸς, ἄσημα παντελῶς ἐστι. τὰ δ' Ἀρχιγένους, δῆλα. τί λῆρος ἄνθρωπε ἑκών, καὶ γὰρ τὸ βλίτυρι, κροῦμά τι δηλοῖ; καὶ τὸ σκινδαψὸς, οὐκ οἰκέτου μόνον, ἀλλὰ καὶ ὀργάνου τινός ἐστιν ὄνομα. Conf. K. Sprengelii librum germanice scriptum: *Geschichte der Medicin* T. II. p. 69. et Casaubon. ad Athen. L. IV. c. 25. ad voc. σκίνδαψος.

10) — στοιχεῖον λέγω: ἢ τέχνην λέγει ἢ ὄνομα ἢ χρόνον: τέχνην μὲν, ὅταν —) Sic legendum atque interpungendum. Vulgo: — στοιχεῖον ἢ τέχνην λέγει, ἢ ὄνομα ἢ χρόνον. τέχνην

μ., ὅ. —. Ad sequentia verba: ἐν ὡρισμένοις γὰρ χρόνοις — ἀνθρώποις, conf. Wetsten. ad Act. Apostol. XVII. 26.

11) νόμον, [ἢ φήμην,] ἢ ἔθος,) Voc. ἢ φήμην a me uncinis inclusa sunt, ut inepta. Etiam Interpres ea vertendo omisit.

12) ἀνακολούθως τῇ φύσει) Sic scripsi pro ἀκολούθως τ. φ.; et sic quoque scriptum reperitur in margine Codicis A.

13) Ἀριστείδης ὁ νομικὸς καίτοι ἔθος ἔχων —) Sic emendavit Henr. Vales. Emendatt. L. III. Vulgo legebatur: — νομικός. καί τις ἔθος ἔχων —. Cognomen: ὁ νομικὸς, Cornarius vertit: *legisperitus.* Sed ille Aristides ὁ νομικὸς fortasse idem est, cuius liber in Collectione Auctorum Musicorum profertur sub titulo: Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ περὶ Μουσικῆς βιβλία Γ.; et tum cognomen νομικὸς pertineret ad νόμους, ἁρμονίας, ἁρμονικὰ, quae scripsit.

14) —; καὶ γὰρ οἱ δημιουργοὶ τιτρώσκουσι μὲν καὶ αἱμάσσουσιν,) Cornarius totum hunc locum ita vertit: *Vēlut, Apollonides Chirurgus putavit se in theatrum ad conflictum vulnerarium progressum esse, et multos saucia-re, et sane multos per chirurgiam curavit. nam et qui vulnerarium conflictum exercent, homeristae Graecis appellati, vulnerant quidem et cruentant, sed non occidere volunt.* Verbum δημιοῦσθαι h. l. significat *cucurbitare (schröpfen),* et δημιουργοὶ sunt *cucurbitatores (Schröpfer). Cucurbitulae* autem *medicae* Graecis dicebantur σικυωνίαι. Ut Plutarch. in Sympos. Vol. VI. p. 585. edit. Reiskii.

15) πραγμάτων, ἢ ἀλόγῳ —) Illud ἢ ante ἀλόγῳ a nobis ex Codice B textui insertum est. Et post δρμῇ et ante ἐπιθυμίᾳ cum Reiskio addidi particulam ἢ; delere enim ἐπιθυμίᾳ non volui, quia et omnes libri id habent, et vox ἐπιθυμία a voce ὁρμὴ distinguitur.

16) ἰδεῖν τι περὶ τῶν —) Praepositionem περὶ ex Codice B addidimus. Ad verba: καὶ τὸ κεφάλαιον εἰπεῖν, quae

paullo post sequuntur, conf. Wetsten. ad Epist. ad Rom. XIII. 9.

17) καὶ θύε καὶ εὐχαρίστει!) Verbo εὐχαριστεῖν usi sunt praeter Nostrum (vide Indic. s. h. v.) etiam Porphyrius de Abstin. L. II. §. 34. et Scriptores Novi Testamenti. Alia exempla dabit Wesseling. ad Diodor. XX. 34. Frustra tamen in veterum Atticorum scriptis quaeri notat Pierson. ad Herod. Phil. p. 441.

18) Ἔτι δὲ καὶ τῶν νομοθετούντων τοῖς θεοῖς καταγελᾶν, λέγω δὲ τῶν—) τοῖς θεοῖς cum Reiskio correxi pro τοὺς θεούς. Pro ἔτι porro aliquando conieci ἔστι, i. e. ἔξεστι, *licet*. Sed non opus; modo aut ad καταγελᾶν suppleatur δεῖ, aut infinitivus καταγελᾶν accipiatur pro imperativo, ut saepe apud Graecos scriptores ac Romanos. Conf. Schwebel. ad Onosandrum p. 37. et 64. ad verbum φθέγγεσθαι.

19) — καιρός ἐστιν, ἀλλὰ) Pro ἐστιν scribi iubet Reiskius εἰσιν propter numerum pluralem ἄρτοι ὠμοί, ad quem illa vox redit. Sed vulgata recte habet. Attici enim verbum cum voce proxime posita saepe construunt; et sic etiam hoc loco Artemidorus posuit non εἰσιν, quamvis pluralis numerus: ἄρτοι ὠμοί, antecesserit, sed ἐστιν in singulari, quia ἀττικῶς proximam vocem καιρὸς respicit.

20) ἄμπελος καὶ οἶνος, ἡ μὲν διὰ—) Pro ἄμπελοι, quomodo libri habebant, scripsi ἄμπελος in singulari, propter seq. ἡ μέν.

21 — θεοῖς ἢ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ.) Vulgatam retinui contra Reiskium. Fortasse enim hic locus sic intelligendus atque vertendus est: *Quomodo autem Deos praedicare nobis oporteat, permittendum est illis ipsis, aut nostrae animae vaticinatrici.*

Cap. III.

1) — τ. αἰφνίδιον ἐφισταμένους,) Vitiose editum erat: αἰφνήδιον. Ceterum cum hoc loco conf. Wetsten. ad Epist. I. ad Thessal. V. 3. ad voc. αἰφνίδιος.

Cap. IV.

1) Γυνὴ — Ἀρτέμιδος τῆς Ἐφεσίας εἰσελθοῦσα —) Iacobus de Rhoer in Otio Daventr. c. 15.: — *Atqui meretrix etiam est mulier, cui tamen opponi videtur.* Γυνὴ *itaque est femina nupta. Illis non licebat templum istud ingredi. Res clara est ex Achill. Tat. L. VII. p.* 451.: Τὸ δὲ παλαιὸν ἄβατος ἦν γυναιξὶν ἐλευθέραις οὗτος ὁ νεώς, ἀνδράσι δὲ ἐπετράπετο καὶ παρθένοις. εἰ δέ τις εἴσω παρῆλθεν γυνή, θάνατος ἦν ἡ δίκη, εἰ μὴ δούλη τις συνεγκαλοῦσα τῇ δεσπότῃ. Γυναῖκες *opponuntur* παρθένοις, *uti hic meretricibus. E quo loco ius asyli templi istius ostendit Spanhem. in Addend. ad Dissert. 9. de Praestantia et Usu Num. T. I. p.* 725. Profert nostrum locum etiam Wetsten. ad Act. Apost. XIX. 35. ad voc. Ἐφεσίων πόλιν.

2) Ἐλήφθη —) Sic scripsi Codicem B sequutus. Eodem modo etiam paullo post sequitur: Ἑλήφθη.

3) — τὸ περαίνειν) Conf. Albert. ad Hesych. in voc. Περαίνει et Περίνα. Nescio an huc faciat etiam Galen. in Commentar. II. in Hippocratis de Fracturis librum: — κατὰ τὸν περίνεον, οὕτω δὲ ὀνομάζεται τοῦ σώματος ἡμῶν ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὃ μεταξὺ τῆς ἕδρας ἐστὶ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ αἰδοίου.

Cap. V.

1) δίκτυα, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ σπυρίδες καὶ κανᾶ,) In hoc loco verborum ordo erat turbatus ac mixtus. Ego cum Reiskio, quod erat inordinatum, in suum ordinem restitui ac redegi. Antea sic legebatur: δίκτυα, καὶ σπυρί-

δες, καὶ νοφέλαι, ἀλλὰ καὶ κανᾶ, —. De voce autem κανᾶ conf. Schneideri Indic. ad Scriptt. R. R. in voc. *Canna.*

2) κανθήλια,) Geoponic. VI. 11.: Οἱ ἐφεστῶτες τοῖς μείζοσι κοφίνοις, τοῖς καλουμένοις κανθηλίοις, ἐκλεγέτωσαν τὰ φύλλα, καὶ εἴ τις ὄμφαξ κομίζοιτο, ἢ ξηρὸς βόρυς εὑρεθείη. —.

3) κεκρύφαλοι) H. l. de reticulo, quo mulieres utebantur. Alias κεκρύφαλος significat etiam id, quod γύργαθον Graeci appellant, vel etiam *reticulum panis*, quod nos vocamus: *Kober.*

4) στέφανοι,) Noster infra c. 28.: ὁ δὲ στέφανος ἐποίησεν αὐτὸν γῆμαι —. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 461. ad v. Ἐστεφανωμένην.

5) διὰ τὰς δέσεις,) Vulgo legebatur δήσεις, quod mutavi in δέσεις.

Cap. VI.

1) ἐχθρούς.) Post hoc delevi asteriscum.

Cap. VII.

1) Ἃ πάλαι τὶς ἐκέκτητο χρήματα ἢ κτήματα, ἢ οὓς π. ε. ἀ., ὅ. ε., τ. ἢν νῦν —) Sic legendum. Voculam τὶς ante ἐκέκτητο ex Codice B dedi pro vulgata τὶ. Nam eadem verba: ἃ πάλαι τὶς ἐκ., etiam paullo post sequuntur. Particulam ἢ ante οὓς ex Codice A et Aldo in textum recepi; et deinde particulam ἢν ante νῦν Codici B debemus, quamvis non ἢν in eo legatur, sed ἢ. Pro ἢ fortasse cogitet quis scribendum esse εἰ. Ego non sic; nam ἢ in ἢν mutari melius videbatur propter sequens δόξῃ.

Cap. XI.

1) Ὅσα μὲν βρ.) Pro vulgata δὲ scripsi μὲν, ut respondeant paullo post verba: ὅσα δὲ ταχέως —. Particulam μὲν etiam Codex B habet. Paullo inferius ad verb. μακροθυμεῖν conf. Wetsten. ad Matth. XVIII. 26.

Cap.

Cap. XII.

1) ὅταν ἐμπεριέχηταί τις—) Post ὅταν sequebatur particula negativa μή, quam expunxi propter verba quae sequuntur: εἰ δὲ μή, scil. ἐμπεριέχηταί τις ὑπ' αὐτῶν. Ἐμπεριέχηται autem cum Reiskio scripsi pro vulgari ἐκπεριέχηται.

Cap. XIII.

1) ἀνδραποδισταῖς) i. e. ἀνδραποδοκαπήλοις. Aristophan. Plut. p. 54.: κερδαίνειν βουλόμενός τις ἔμπορος ἥκων ἐκ Θετταλίας παρὰ πλείστων ἀνδραποδιστῶν. Ad quem locum Scholiast.: ἀνδραποδιστὴς οὐ μόνον ὁ τοὺς ἐλευθέρους δι' ἁπάτης ἀπάγων εἰς δουλείαν, ἀλλὰ καὶ ὁ τοὺς δούλους ἀπὸ τῶν δεσποτῶν ἀποσπῶν εἰς ἑαυτὸν ἐπὶ τῷ ἀπαγαγεῖν ῥᾳδίως καὶ διαπωλῆσαι. Conf. Vales. ad Harpocration. in voc. Ἀνδραποδιστής.

Cap. XIV.

1) Κολακεύεσθαι δὲ ὑπ' οὐδενὸς οὐ συμφέρει,) Reiskius negationem οὐ ante συμφέρει delevit, et ego aliquando conieci ὑπό τινος pro ὑπ' οὐδενός. Sed vulgata lectio optime habet. Nam duae negationes vehementius negant. Eodem modo nos dicimus: *Geschmeichelt werden aber ist von keinem nicht gut.* Athenaeus L. VI. c. 17.: Ἀνδροκύδης δ' ὁ ἰατρὸς ἔλεγε τὴν κολακείαν ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ πρὸς κολλᾶσθαι ταῖς ὁμιλίαις. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ διὰ τὴν εὐχρέειαν, ὅτι πάντα ὑποδύεται ὡς δή τις ὑποστατικὸς νοταγωγῶν τῷ τῆς ψυχῆς ἤθει, καὶ οὐ βαρυνόμενος οὐδενὶ τῶν αἰσχρῶν.

Cap. XV.

1) ταύτῃ διαφέρει, ἢ τὸ μὴ — γενέσθαι; ὅτι τὸ μὲν —) Sic nos cum Reiskio et Codice B correximus: et quidem ἤ post διαφέρει cum Reiskio, et ὅτι, pro quo in textu vulgato est ἢ, ante τὸ μὲν cum Codice B inseruimus,

in quo tamen pro τὸ μὴ τελείως τι γενέσθαι, καὶ τὸ τελείως γενέσθαι; ὅτι τὸ μὲν πεπρᾶσθαι legitur: ὅτι τὸ μὲν ἡρπάσθαι. Reliqua desunt. Profert nostrum locum Wetsten. ad Act. Apostol. IV. 34.

2) ἔτι πωλούμενον μὴ πρ.) Sic cum D'Orvillio (ad Charit. p. 113.) legendum pro ἐπιπωλούμενον —. Vertendum est: *Evenit, ut, qui adhuc venditur, non venditus sit.*

3) ἐνείρων τὰ γεγονότα πάντως ἀποβαίνει, τὰ δὲ γιγνόμενα ἤτοι ἀποβαίνει, ἢ οὐκ.) Sic dedi ex Cod. B, qui tamen pro γιγνόμενα et οὐκ legit: γινόμενα et οὐ. Vulgo legebatur: ἐνείρων, τὰ γιγνόμενα πάντως ἀποβαίνει.

Cap. XVII.

1) πρὸς τὴν —) πρὸς ex Codice B scripsi pro εἰς.

Cap. XIX.

1) Τὰ παρ' ἡλικίαν) Pro ἡλικίας, ut in Rigaltiana legitur, scripsi ἡλικίαν in sing. Aldi auctoritatem sequutus; et sic etiam infra: παρ' ἡλικίαν —. Porro post πολλὰ ex Codice A et Aldo dedi θηλείαις in dativo casu, pro θηλείας, ut antea erat.

2) ἐγγύς ἐστι τοῦ γήρως,) Sic legendum, non, ut vulgo, τὸ γῆρας. Nam ἐγγὺς construitur cum genitivo. Ut apud Nostrum etiam supra L. I. c. 80.: ὅταν ἐγγὺς ᾖ τοῦ καταλιπεῖν τὸ σῶμα. Vide et Epistol. ad Hebraeos VI. 8. et VIII. 13.

3) λογικῶν ζῴων —) Hoc opponitur τοῖς ἀλόγοις ζώοις, quae non *rationis expertia*, sed *muta* animalia sunt. Nam et animalia rationem habere quis negabit? Itaque λογικὰ ζῷα idem sunt, quod Homero μερόπες ἄνθρωποι, *Menschen, welche eine articulirte Sprache haben*, vel: *articulirt redende Menschen.* Quorum *sermo* certe diversus est a *lingua* bestiarum. Τῶν ἀλόγων ζώων mentio fit apud No-

strum supra L. II. c. 69. et in Iudae Epistol. v. 10. Ad quem locum conf. etiam Gilberti Wakefield Silv. Critic. P. IV. p. 243. sq.

Cap. XX.

1) πάντα) Sic ex Codice B dedi pro πάντων, propter proximum verbum αἰτιολογεῖν.

2) λέγων ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα πρ.—) Participium λέγων ex Codice B in textu posui pro vulgata λέγεις. Pro περιεσπασμένα D. W. Trillerus in Observatt. Critic. mavult περιεσκεπασμένα. Cuius verba hic apponam: ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα πράγματα, „*tum nudas, tum distractas res*", *vertit Interpres. Sed dubito omnino, an* ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα, *iuste et recte sibi opponantur. Malim igitur hic legere:* ψιλὰ καὶ περιεσκεπασμένα, *h. e.* „*nuda apertaque ut et operta tenebrisque involuta negotia*". *Quem verborum sensum hic locus unice sibi postulare videtur, ut ex contextus serie evidentissime, opinor, cuivis apparebit.*

3) Πολλὰ —, καὶ ὅτι μὲν —) In Rigaltii editione est: ὅ, τι. Ego cum Aldo ὅτι scripsi, ut veram scripturam.

4) Ὅθεν ἡγούμεθα τὰς μὲν ἀποβάσεις ἀπὸ τῆς πείρας — ἑκάστου δύναμιν.) Huc Iamblichus de Vit. Pythag. c. 32.: Ἦν δὲ καὶ τοῦτο μέγιστον εἰς γενναιότητος ἕρμα, τὸ πεπεῖσθαι, ὡς οὐδὲν δεῖ τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροσδόκητον εἶναι παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα προσδοκᾷν, ὧν μὴ τυγχάνουσιν αὐτοὶ κύριοι ὄντες. Conf. etiam C. Barth. ad Claudian. p. 106. Ceterum ἀπὸ ante τῆς πείρας ex Codice B restitui pro vulgata ὑπὸ.

5) καὶ οὐκ ἂν ἁμαρτήσῃς.) Sic Codex B legit. Nos Germani: *und du kannst wohl nicht fehlen.* Antea erat: καὶ οὐχ ἁμαρτήσει.

6) Ἔδοξέ τις ἀροτριᾷν) Ab his verbis incipiebat novum capitulum, quod inscriptum erat: Περὶ ἀρότρου; quodque

proximo capiti continua serie adscribendum erat, ut omnibus liquido patebit.

Cap. XXI.

1) ἡγοῦνται — ἐξηπατῆσθαι;) Vulgo: ἐξαπατᾶσθαι. Ego scripsi ἐξηπατῆσθαι; nam paullo inferius sic invenitur.

2) προαγορευτικοὺς) Sic legendum pro vulgata προσαγορευτικούς.

3) ἑκάστῳ —) In edit. Rigalt.: ἑστῴτῳ, et in Aldina: ἑστάστῳ. Ego correxi ἑκάστῳ, et Cornarius recte vertit: *unicuique*. Paullo post delevi particulam δὲ post πάσης, οἳ (sic enim scribo pro οἱ) et ante κατὰ τὸ ἐντὸς; nam etiam paullo inferius post ἀγαθοί, οἳ (sic scribendum pro οἱ) et ante καὶ κατὰ τὸ ἐντὸς illa particula abest. Adde, quod Codex B illud δὲ non habet.

Cap. XXII.

1) Περὶ δὲ συνταγῶν, ὅτι —) Observa hic constructionem particulae ὅτι. Eodem modo nos: *Von den συνταγαῖς, DASS nämlich die Götter den Menschen Heilmittel angeben*, etc. De his autem praeceptionibus Deorum et omnino de incubatione si qui praeter Nostrum etiam plura legere velit: adeat Porphyr. de Abstin. L. I. §. 25. p. 35. et 36, ibique commentat. ad verba: καὶ μὴν καὶ οἱ θεοὶ συντάξεις μὲν πολλοῖς θεραπείας ἕνεκα δεδώκασιν τὰς ἐκ θηρίων.; Commentatores ad Arnob. adv. Gent. L. I. p. 28. edit. Lugd. Bat. ad illa verba: *Aut cibum aliquem iussserunt capi.;* Caroli Fr. Hundertmark et Io. Benedict. Carpzov Dissertat. De Artis Medicae per Aegrotorum apud Veteres in vias publicas et templa expositionem incrementis. Lipsiae 1739. (in Ackermanni Opusculis—.) Sect. III. §. VII.; Fr. Aug. Wolfii Miscellanea litteraria.

XLII.: *Beytrag zur Geschichte des Somnambulismus aus dem Alterthum. An Herrn Oberkonsistorialrath Gedike.*, ubi p. 422. noster quoque Artemidorus citatur. et K. Sprengelii *Geschichte der Arzneykunde.* Tom. I. p. 129.

2) Εἰσὶ δὲ, οἳ καὶ τὴν ἰατρικὴν — εὑρῆσθαι.) Pro εὑρεῖσθαι, ut vulgo, correximus εὑρῆσθαι. Aliam originem artis medicae narrat Maximus Tyrius Dissert. XII. Sect. 2.: Φασὶ δὲ καὶ ἰατρικὴν εὑρῆσθαι τὸ ἀρχαῖον οὐδί· Κομίζοντες οἱ οἰκεῖοι τὸν κάμνοντα εἰς τῶν ἀγυιῶν τὴν ἐν τριβῇ, κατετίθεντο· ἐφιστάμενοι δὲ οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀνερωτῶντες τὸ ἄλγος, ὅτῳ τὸ αὐτὸ ξυμπεσόν, ἔπειτα ὥνατο ἢ ἐδωδῇ τινι, ἢ καύσας, ἢ τεμὼν, ἢ δειψήσας, παρετίθεντο ἕκαστοι ταῦτα κάμνοντι οἱ πεπονθότες πρότερον καὶ ὠφελημένοι· ἡ δὲ ὁμοιότης τοῦ πάθους συναθροίσασα τὴν τοῦ ὠφελήσαντος μνήμην τῇ κατ' ὀλίγον ἐντεύξει ἐπιστήμην ἐποίησε τὸ πᾶν.

3) φῦσας μεστάς,) Sic ex Cod. B dedi pro εἰσὶ μεσταί.

4) Ὅταν γάρ τις λέγῃ νηρείδων ζωμὸν χειμῶνι συνταγὴν δεδόσθαι τισί:) Vulgant Ὅταν γάρ τις λέγων ἢ ἐρείδων * ζωμῶν χειμῶνι σ. δ. τ., quod meritissimo H. Valesium (in Emendatt. L. III.) offendit, quem in refingendo hic sequutus sum. Tantum in eo discedo, quod pro λέγει Νηρηίδων scripsi λέγῃ νηρείδων.

5) τὰς χείμας [proprie χήμας] τῶν πελωρίδων) In edit. Rigalt. editum est: τ. χηλὰς * τ. π. Quod, ut ingenue fatear, non intelligo. Contra si χείμας, ut Codex A et Aldus habent, vel potius χήμας legitur: omnia plana ac dilucida mihi videntur. Nam Artemidorus tangit vocem χήμας illam vocem, quae antecedit: χειμῶνι. E quo loco patet illis Artemidori temporibus η et ει satis pariter sonare.

6) ἀπολῃρήσας) Sic legendum pro ἀποκληρώσας, ut vulgo legebatur. Ἀπολῃρεῖν est *delirare*, sive, *rem ludo nugisque disperdere.* Pro ἀποκληρώσας legi ἀπολῃρήσας iam voluit Toupius Emendatt. in Suid. Vol. III. p. 73.

7) καὶ πελαγίου ἰγκέφαλον, τὸν ἀλ.) Henr. Valesius hunc locum sic emendare voluit: καὶ Διὸς ἰγκέφαλον, τὸν ἀλ. *Proverbialis*, inquit (in Emendatt. L. III.), *fuit locutio de eduliis quibusdam admodum raris*, Διὸς ἰγκέφαλος, *ut tradit Hesychius.* (Vide notam a) et Samuel. Petiti Miscellan. L. VII. c. 6.) *Ennius de sacro pisce:*

„— — — — *sed quid*

Scarum praeterii, cerebrum Iovis paene supremi.“ *Quod si cui haec emendatio minus arridet, possit etiam legere* καὶ Πέρσου ἰγκέφαλον; *nam gallus a Graecis* μηδικὸς ὄρνις *est appellatus.* Ego vulgatam lectionem retinui, ita tamen, ut pro καὶ ante ἀλεκτρυόνος articulum τὸν posuerim.

8) καὶ Ἰνδοὺς δάκνοντας, πέπερι, ὅτι μέλαν —) ὅτι cum H. Valesio (l. c.) scripsi pro τι. Ceterum πέπερι est vox a Persis profecta, qui hoc nomen ab Indis sumserunt, ut, si recte memini, Galenus alicubi docet.

9) — καὶ ἄστρον αἷμα, δρόσον;) Sic cum eodem Valesio (l. c.) legendum pro vulgata: καὶ ἄστρον αἱματόρροον.

10) τὴν ἑαυτῶν ἕξιν ὑποδεικνύειν,) Ita exhibet Codex B, quem sequutus sum. Antea legebatur: τὴν ἕξιν ἐπιδεικνύειν.

11) — θεῶν φιλάνθρωπον συνιέναι.) Conf. Epistol. ad Titum III. 4. ibique Wetsten.

12) οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἓν τοιοῦτον) Pro priore οὐδὲ legebatur ἓν. Et οὐδὲ γὰρ οὐδὲ invenitur apud Nostrum etiam supra L. I. c. 2. et IV. prooem.

13) Σκέπασον τὸ κάθιον ἄφη τις; ἐπεὶ σκέπει τὸν ἄρτα.) Statim post τὸ κάθιον vulgo iterabatur τὸ κάθιον, quod delevi, ut supervacaneum.

14) ξενικράτους τοῦ Ἀφροδισιέως) Articulum τοῦ cum Reiskio inserui. De hoc autem scriptore vide Indic. Scriptorum.

15) φοβεῖται ἢ φ μ.) Particulam ἢ ex coniectura scripsi. Ἢ propter exitum verbi φοβεῖται facile absorberi potuit.

16) χριστὰ γὰρ ἢ ἐπίπλαστα, —) Hic vitiose legebatur χρηστὰ. Quod tamen vitium Cornarium non fugit vertentem: *Unguenta enim aut emplastra, aut cibos aut potus*, —. Huc facit Hippocratis locus περὶ χυμ. p. 48.: χρίσμασιν, ἐγχρίσμασιν, ἐπιπλάσμασιν, ἐμπλάστοισιν, ἐπιπάστοισιν. Et Scholiast. Aristophan. ad Plut. v. 716. et sq.: Καταπλαστὸν.) Τῶν φαρμάκων τὰ μέν ἐστι καταπλαστὰ, τὰ δὲ χριστὰ, τὰ δὲ ποτά. Τινὲς δὲ προπαροξύνουσι, κατάπλαστα λέγοντες. Ἔστιν οὖν παστὸν τὸ πασσόμενον, πλαστὸν τὸ πλαττόμενον, ὃ καὶ καταπλαστὸν λέγεται, καὶ πιστὸν τὸ πινόμενον. Ad quem locum conf. Hemsterhus. Vide etiam I. Rhodium ad Scribon. Larg. p. 14. et sq. ad illa verba: *Divinum munus esse* —. Paullo post malim τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν, οἷς —.

17) ὅταν αἰνίσσωνται οἱ θεοί:) Αἰνίσσωνται in coniunctivo modo scripsi pro αἰνίσσονται, ut antea erat.

18) ἀρνόγλωσσον βοτάνην καταπλασαμένη ἰάθη, διὰ) Pro καταπλασαμένη scripsi καταπλασμένη, uno σ. Pro ἰάθη, διὰ Codex B habet: ἰαθῆναι· ἢ διὰ, pro quo fortasse melius sic scribitur: ἰάθη, ναὶ δὴ διὰ —. Ceterum huc facit Theophanis Noni locus Epitom. de curatione morborum c. 152. P. II. p. 4. edit. Bernardi:

Πρὸς Ἀνάβρωσιν μασθῶν:

Κίσσου φύλλα· καὶ χοῦ δραχμ. ὀ'. ἑψήσας, πυρία. αὐτὰ δὲ λεῖα κατάπλασσε, ἢ ἀρνόγλωσσον, καὶ σίδια σὺν φακῷ. Nostrum locum profert etiam K. Sprengel. in libro, quem inscripsit. *Geschichte der Arzneykunde.* Tom. I. p. 129.

19) σύνθετον δηλοῦν τὴν βοτάνην καὶ τοῦ ἀρνὸς γλῶσσαν.) Pro vulgata ἐδήλου scripsi δηλοῦν Codicem B sequutus, qui tamen totum hunc locum ita habet: σύνθετον ὂν δηλοῦντα (sic) ἢ τοῦ ἀρνογλώσσου ἂν θε τα μεν (sic) ἂν εὕρης, pro σύνθετον — θεραπείαν εὕρῃς. Cetera ex coniectura scripsi. Vulgo legebatur: σύνθετον ἐδήλου τὴν τοῦ ἀρνογλώσσου βοτάνην. Οἷαν δ' ἂν θ. —.

20) ἐκβάσεων) Ante hoc Reiskius ponit articulum τὴν. Bene. Nam non generatim de eventu, sed specialiter loquitur hic Artemidorus.

21) περιπολήσει χρησάμενος) Sic cum H. Valesio (Emendatt. L. III.) edendum curavi pro περιπολήσει. Nostram tamen lectionem dat etiam Hieronymus Aleander iunior in Dissertationibus philologicis adhuc ineditis, quarum exemplum, ex autographo in Bibliotheca Barberinorum Romana asservato manu Iusti Fontanini Archiepiscopi Ancyrani sumtum, Venetiis apud meum Iacobum Morellium exstat. Eius verba, quae huc faciunt, haec sunt:

„*Artemidori locus illustratus, aut verius emendatus. Burgus quid. Arthritidis curationes.*

Delirant ut plurimum qui somniorum interpretamenta perquirunt. Nescio an idem de iis statuendum, qui eiusmodi interpretamenta interpretari satagunt. Quicquid sit, lubet Artemidori locum in eburnea porta haerentem ad corneam transferre, perlucidum videlicet ex denso et obscuro reddere. Futiles sane sunt, et ridiculae eius de somnii conjectationes. Sed cum ille ex inani prorsus re frustra divinationem conetur eruere; nobis, qui eius in scriptis aliquid divinare, ac tanquam e turbido coeno eruditionis gemmulam expiscari tentamus, haud irritus forsan erit labor. Non pauca illius Scriptoris ὀνειρογνωστικὰ ad etymologiam, et nominum similitudinem referuntur, quae quidem prae caeteris levissima sunt: veluti cum ait ἀξίνην pretium et mercedem significare, quia id valet ἄξια, ἑκατὸν praesentem annum, siquidem ἔτος annus dicitur, hornae res ἄστεα: κρεῖον ad dominatum, seu principatum esse referendum, quod κρίνειν imperare apud veteres significabat: ὄνους utilitatem, et commodum praesagire, nam ὄνασθαι iuvare est: πρόβατα progressum in melius denotare, ex eo nimirum quod προβιβάσειν, et προκόπτειν

procedere sit, seu progredi, quod etymon ex Philone probatur lib. de Sacrif. Abel et Caini, cum is tamen ad laborem ὄνου originationem referat: πόνου μὲν γὰρ ὄνος, τλητικὸν γὰρ τὸ ζῶον· προκοπῆς δὲ, πρόβατον, ὡς καὶ αὐτὸν ὀνλοῖ τοὔνομα.' Aliaque huiusmodi ingerit Artemidorus, quae propemodum somnia sunt vigilantium. Porro lib. IV. cap. XXIV. *(in mea edit. cap. XXII.)* morborum curationes simili ratione e somniis perceptas recenset; inflammationem scilicet cataplasmate plantaginis, arthritidem igni curatam; quasi vero non satius fuisset (quemadmodum de iis, qui oracula sciscitatum ibant, disserit Maximus Tyrius Serm. III.) consulere medicum, quam e somniorum ambagibus medicinam petere. Is enim apertius docuisset, plantagini vim esse refrigerandi, ac propterea peraptum φλεγμονῇ esse remedium, ut ex Dioscoride liquet Lib. II. c. CXV. insuper ustione noxium exhauriri madorem, unde origo arthritidi, quod colligas ex Hippocrate cap. XXXVII. de internis affectionibus, et VI. Aphorism. LX., ex Polybio item cap. XXX. de affection., ex Cornelio Celso Lib. IV. cap. XXII. et seq., ex Caelio Aureliano L. V. Chronic. cap. I., aliisque. Verum quod de priore medicamento tradit Artemidorus, apertum est; narrat siquidem, mulierculam inflammatione circa ubera laborantem visam sibi esse per quietem lactare oveculam, quare plantaginem adhibuit: ea etenim herba ἀρνόγλωσσος *(lege: ἀρνόγλωσσον)* Graecis nominatur, quod linguam ovillam significat; sed et πρόβατιον dicebatur, teste Dioscoride. Minus perspicua est alterius curationis coniectura: locum integrum adscribam. φρόντων ὁ ἀρθρ. — πυρπολήσει χρ. π. ἰ. . ὡς ἴ. ε. τ. χρ. θ. *Fronto quidam arthriticus curatione* (a Diis) *petita visus sibi est in suburbiis deambulare, et ignis admotione usus, affatim allevatus est; quasi res ipsa medicamento congrueret.* Quid habet simile cum inustione spatiatio sub-

δες, καὶ νεφέλαι, ἀλλὰ καὶ κανᾶ, —. De voce autem κανᾶ conf. Schneideri Indic. ad Scriptt. R. R. in voc. *Canna.*

2) κανθήλια,) Geoponic. VI. 11.: Οἱ ἐφεστῶτες τοῖς μείζοσι κοφίνοις, τοῖς καλουμένοις κανθηλίοις, ἐκλεγέτωσαν τὰ φύλλα, καὶ εἴ τις ὄμφαξ κομίζοιτο, ἢ ξηρὸς βόρυς εὑρεθείη. —.

3) κεκρύφαλοι) H. l. de reticulo, quo mulieres utebantur. Alias κεκρύφαλος significat etiam id, quod γύργαθον Graeci appellant, vel etiam *reticulum panis*, quod nos vocamus: *Kober.*

4) στέφανοι,) Noster infra c. 28.: ὁ δὲ στέφανος ἐποίησεν αὐτὸν γῆμαι —. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 461. ad v. Ἐστεφανωμένην.

5) διὰ τὰς δέσεις,) Vulgo legebatur δήσεις, quod mutavi in δέσεις.

Cap. VI.

1) ἐχθρούς.) Post hoc delevi asteriscum.

Cap. VII.

1) Ἃ πάλαι τὶς ἐκέκτητο χρήματα ἢ κτήματα, ἢ οὓς π. ε. ἀ., ὅ. ε., τ. ἣν νῦν —) Sic legendum. Voculam τὶς ante ἐκέκτητο ex Codice B dedi pro vulgata τὶ. Nam eadem verba: ἃ πάλαι τὶς ἐκ., etiam paullo post sequuntur. Particulam ἢ ante οὓς ex Codice A et Aldo in textum recepi; et deinde particulam ἣν ante νῦν Codici B debemus, quamvis non ἣν in eo legatur, sed ἢ. Pro ἢ fortasse cogitet quis scribendum esse εἰ. Ego non sic; nam ἢ in ἣν mutari melius videbatur propter sequens δόξῃ.

Cap. XI.

1) Ὅσα μὲν βρ.) Pro vulgata δὲ scripsi μὲν, ut respondeant paullo post verba: ὅσα δὲ ταχέως —. Particulam μὲν etiam Codex B habet. Paullo inferius ad verb. μακροθυμεῖν conf. Wetsten. ad Matth. XVIII. 26.

Cap.

intuemur ut plurimum Sacrarum aedium turres. Ineptior enim videtur τοῦ πύργου originatio, quam Graeci etymologistae ingerunt παρὰ τὸ ὑπερέχω γῆς ἵστασθαι. Pyramidum enim appellatio ab igne ducta videtur. Ammianus Marcellinus lib. XXII. ubi pyramides describit: *quae figura apud Geometras ideo sic appellatur, quod ad ignis speciem τοῦ πυρὸς, ut nos dicimus, extenuatur in conum.* Vetus Horatii interpres, quem Cruquius edidit: *Pyramides propriae Regum Aegyptiorum sepulcra sunt, ingenti mole constructa, et in cacumen educta in modum flammae surgentis, unde et eis nomen est inditum.* Scio esse, qui huic etymo refragetur ob diversam priorum syllabarum quantitatem, quasi vero non idem sit in *luce* et *lucerna*, in *rege* et *regere*, in *duce* et *ducere*, aliisque sexcentis. *Nam plerumque* (ut ait Servius) *in compositione vel derivatione principalitatis corrumpitur natura.* Ut tamen verum fatear, suspectus mihi magis de mendo locus est, quam ut Artemidori ineptiis alias accumulem. Suspicionis praecipue dat ansam, quod, si nominum similitudinis habita fuisset ratio, non τὸ κρῆμα, sed τὸ ὄνομα ἴσον εἶναι ὀξυβαρείᾳ, dixisset. Itaque pro πυρπολήσει exigua mutatione legendum censeo περιπολήσει, licet ea vox an a quoquam praeterea sit usurpata in praesentia non succurrat: eadem ratione, qua ἀναπόλησις dicitur, et apud Eustathium ἐπιπόλησις, cur enim illam non liceat ἀπὸ περιπολεῖν derivare? ut significet, Frontonem illum obambulatione usum, quam ex somnio didicerat, melius habuisse. Nam etsi adeo praesens arthritidi remedium ignis est, ut asserat Celsus cap. XXIII. libri quarti, *eiusmodi dolores ubi inveteraverint, vix citra ustionem finiri:* conducere tamen et modicam exercitationem, idem sequenti capite fatetur: *cum vero* (ait ille) *dolor non urget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione levi se movere.*"

in quo tamen pro τὸ μὴ τελείως τι γενέσθαι, καὶ τὸ τελείως γενέσθαι; ὅτι τὸ μὲν παρᾶσθαι legitur: ὅτι τὸ μὲν ἡρτάσθαι. Reliqua desunt. Profert nostrum locum Wetsten. ad Act. Apostol. IV. 34.

2) ἔτι πωλούμενον μὴ πρ.) Sic cum D'Orvillio (ad Charit. p. 113.) legendum pro ἐπιπωλούμενον —. Vertendum est: *Evenit, ut, qui adhuc venditur, non venditus sit.*

3) ἐνείρων τὰ γεγονότα πάντως ἀποβαίνει, τὰ δὲ γιγνόμενα ἢτοι ἀποβαίνει, ἢ οὐκ.) Sic dedi ex Cod. B, qui tamen pro γεγνόμενα et οὐκ legit: ἠνόμενα et οὐ. Vulgo legebatur: ἐνείρων, τὰ γιγνόμενα πάντως ἀποβαίνει.

Cap. XVII.

1) πρὸς τὴν —) πρὸς ex Codice B scripsi pro εἰς.

Cap. XIX.

1) Τὰ παρ' ἡλικίαν) Pro ἡλικίας, ut in Rigaltiana legitur, scripsi ἡλικίαν in sing. Aldi auctoritatem sequutus; et sic etiam infra: παρ' ἡλικίαν —. Porro post πολιᾶ ex Codice A et Aldo dedi θηλείαις in dativo casu, pro θηλείας, ut antea erat.

2) ἐγγύς ἐστι τοῦ γήρως,) Sic legendum, non, ut vulgo, τὸ γῆρας. Nam ἐγγὺς construitur cum genitivo. Ut apud Nostrum etiam supra L. I. c. 80.: ὅταν ἐγγὺς ᾖ τοῦ καταλιπεῖν τὸ σῶμα. Vide et Epistol. ad Hebraeos VI. 8. et VIII. 13.

3) λογικὸν ζῷον —) Hoc opponitur τοῖς ἀλόγοις ζώοις, quae non *rationis expertia*, sed *muta* animalia sunt. Nam et animalia rationem habere quis negabit? Itaque λογικὰ ζῶα idem sunt, quod Homero μέροπες ἄνθρωποι, *Menschen, welche eine articulirte Sprache haben*, vel: *articulirt redende Menschen.* Quorum *sermo* certe diversus est a *lingua* bestiarum. Τῶν ἀλόγων ζώων mentio fit apud No-

strum supra L. II. c. 69. et in Iudae Epistol. v. 10. Ad quem locum conf. etiam Gilberti Wakefield Silv. Critic. P. IV. p. 243. sq.

Cap. XX.

1) πάντα) Sic ex Codice B dedi pro πάντων, propter proximum verbum αἰτιολογεῖν.

2) λέγων ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα πρ.—) Participium λέγων ex Codice B in textu posui pro vulgata λέγεις. Pro περιεσπασμένα D. W. Trillerus in Observatt. Critic. mavult περιεσκεπασμένα. Cuius verba hic apponam: ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα πράγματα, „*tum nudas, tum distractas res*", *vertit Interpres. Sed dubito omnino, an* ψιλὰ καὶ περιεσπασμένα, *iuste et recte sibi opponantur. Malim igitur hic legere:* ψιλὰ καὶ περιεσκεπασμένα, *h. e.* „*nuda apertaque ut et operta tenebrisque involuta negotia*". *Quem verborum sensum hic locus unice sibi postulare videtur, ut ex contextus serie evidentissime, opinor, cuivis apparebit.*

3) Πολλὰ —, καὶ ὅτι μὲν —) In Rigaltii editione est: ὅ, τι. Ego cum Aldo ὅτι scripsi, ut veram scripturam.

4) Ὅθεν ἡγούμεθα τὰς μὲν ἀποβάσεις ἀπὸ τῆς πείρας — ἑκάστου δύναμιν.) Huc Iamblichus de Vit. Pythag. c. 32.: Ἦν δὲ καὶ τοῦτο μέγιστον εἰς γενναιότητος ἕρμα, τὸ πεπεῖσθαι, ὡς οὐδὲν δεῖ τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροσδόκητον εἶναι παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα προσδοκᾷν, ὧν μὴ τυγχάνουσιν αὐτοὶ κύριοι ὄντες. Conf. etiam C. Barth. ad Claudian. p. 106. Ceterum ἀπὸ ante τῆς πείρας ex Codice B restitui pro vulgata ὑπὸ.

5) καὶ οὐκ ἂν ἁμαρτήσῃς.) Sic Codex B legit. Nos Germani: *und du kannst wohl nicht fehlen.* Antea erat: καὶ οὐχ ἁμαρτήσει.

6) Ἔδοξέ τις ἀροτριᾷν) Ab his verbis incipiebat novum capitulum, quod inscriptum erat: Περὶ ἀρότρου; quodque

proximo capiti continua serie adscribendum erat, ut omnibus liquido patebit.

Cap. XXI.

1) ἡγοῦνται — ἐξηπατῆσθαι;) Vulgo: ἐξαπατᾶσθαι. Ego scripsi ἐξηπατῆσθαι; nam paullo inferius sic invenitur.

2) προαγορευτικοὺς) Sic legendum pro vulgata προαγορευτικούς.

3) ἑκάστῳ —) In edit. Rigalt.: ἑστῷτῳ, et in Aldina: ἑστάστῳ. Ego correxi ἑκάστῳ, et Cornarius recte vertit: *unicuique*. Paullo post delevi particulam δὲ post πάντες οἱ (sic enim scribo pro οἱ) et ante κατὰ τὸ ἐντὸς; nam etiam paullo inferius post ἀγαθοί, οἱ (sic scribendum pro οἱ) et ante καὶ κατὰ τὸ ἐντὸς illa particula abest. Adde, quod Codex B illud δὲ non habet.

Cap. XXII.

1) Περὶ δὲ συνταγῶν, ὅτι —) Observa hic constructionem particulae ὅτι. Eodem modo nos: *Von den συνταγαῖς, DASS nämlich die Götter den Menschen Heilmittel angeben*, etc. De his autem praeceptionibus Deorum et omnino de incubatione si qui praeter Nostrum etiam plura legere velit: adeat Porphyr. de Abstin. L. I. §. 25. p. 35. et 36. ibique commentat. ad verba: καὶ μὴν καὶ οἱ θεοὶ συντάξεις μὲν πολλοῖς θεραπείας ἕνεκα δεδώκασιν τῆς ἐκ θηρίων.; Commentatores ad Arnob. adv. Gent. L. I. p. 28. edit. Lugd. Bat. ad illa verba: *Aut cibum aliquem iusserunt capi.;* Caroli Fr. Hundertmark et Io. Benedict. Carpzov Dissertat. De Artis Medicae per Aegrotorum apud Veteres in vias publicas et templa expositionem incrementis. Lipsiae 1739. (in Ackermanni Opusculis—) Sect. III. §. VII.; Fr. Aug. Wolfii Miscellanea litteraria.

ling. ad Diodor. Sicul. L. I. c. 15. ad illa verba: ἱδρύσασθαι δὲ καὶ ἱερὸν τῶν γονέων Διός τε καὶ Ἥρας ἀξιόλογον τῷ τε μεγέθει καὶ τῇ λοιπῇ πολυτέλείᾳ, καὶ ναοὺς χρυσοῦς δύο, Διὸς τὸν μὲν μείζονα τοῦ οὐρανίου, τὸν δὲ ἐλάττονα τοῦ βεβασιλευκότος καὶ πατρὸς αὐτῶν, ὃν τινες Ἄμμωνα καλοῦσι. et L. XX. c. 14.: ἔπεμψαν δὲ καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἱερῶν χρυσοῦς ναοὺς τοῖς ἀφιδρύμασι πρὸς τὴν ἱκεσίαν, ἡγούμενοι μᾶλλον ἐξιλάσεσθαι τὴν τοῦ θεοῦ μῆνιν τῶν ἀναθημάτων πεμφθέντων ἐπὶ τὴν παραίτησιν.

3) ἀργυρίου βασιλικοῦ ἠγέγκετο ἐργεπιστάτης.) Asservabatur plerumque haec pecunia in templis, quod loca ea sacra et inviolata censebant, ideoque tutissimo praesidio in fanis Deorum deponebantur. Vide Dempster. ad Rosin. Ant. Rom. L. VII. c. 31. p. 517. Profert nostrum locum etiam Cang. in Glossar. Gr. T. I. p. 434. in vocabulo Ἐργοδιώκτης.

Cap. XXXII.

1) Περὶ βίου.) Sic nos inscripsimus. Antea enim erant proxima verba ὁ βίος διχῇ — ζῆν capiti, quod proxime antecedit, continuo adscripta, et a verbis γυνὴ πλουσία κόρακας incipiebat novum caput, quod inscriptum erat: Περὶ κοράκων.

2) ὁ βίος διχῇ Σοι νοείσθω, —.) Cyrilli Lexic.: Βίος ἡ οὐσία τῶν κτημάτων, καὶ τὸ ζῆν. Tzetzes ad Hesiod. Op. et D. v. 689.: Βίος ἐξ σημαίνει: τὴν τέχνην, τὸν τρόπον, τὸν παρόντα κόσμον, τὸν ἑνὸς ἑκάστου χρόνον τῆς ζωῆς, περιουσίαν, καὶ τὰς πρὸς τὸ ζῆν συντεινούσας τροφάς. Conf. Wetsten. ad Marc. XII. 44. et Cang. in Glossar. Gr. T. I. p. 202. in vocabulo Βίος.

3) ἔκβιόν σε ποιήσω,) Etymolog. Magn.: Ἔκπτωσις. Ἰστέον ὅτι, ὥσπερ λέγεται ἔκβιος ὁ ἐστερημένος τοῦ βίου· καὶ ἐξούσιος ὁ ἐστερημένος τῆς οὐσίας· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἔκπτωτος λέγεται ὁ ἐστερημένος τῆς πτώσεως.

7) καὶ πελαμῖδον ἐγκέφαλον, τὸν ἁλ.) Henr. Valesius hunc locum sic emendare voluit: καὶ Διὸς ἐγκέφαλον, τὸν ἁλ. *Proverbialis*, inquit (in Emendatt. L. III.), *fuit locutio de edulliis quibusdam admodum raris*, Διὸς ἐγκέφαλος, *ut tradit Hesychius.* (Vide notam a) et Samuel. Petiti Miscellan. L. VII. c. 6.) *Ennius de sacro pisce:*

„— — — — *sed quid*

Scarum praeterii, cerebrum Iovis paene supremi." *Quod si cui haec emendatio minus arridet, possit etiam legere* καὶ Πέρσου ἐγκέφαλον; *nam gallus a Graecis* μηδικὸς ὄρνις *est appellatus.* Ego vulgatam lectionem retinui, ita tamen, ut pro καὶ ante ἀλεκτρυόνος articulum τὸν posuerim.

8) καὶ Ἰνδοὺς δάκνοντας, πέπερι, ὅτι μέλαν —) ὅτι cum H. Valesio (l. c.) scripsi pro τι. Ceterum πέπερι est vox a Persis profecta, qui hoc nomen ab Indis sumserunt, ut, si recte memini, Galenus alicubi docet.

9) — καὶ ἄστρων αἷμα, δρόσον;) Sic cum eodem Valesio (l. c.) legendum pro vulgata: καὶ ἄστρου αἱματόρροον.

10) τὴν ἑαυτῶν ἕξιν ὑποδεικνύειν,) Ita exhibet Codex B, quem sequutus sum. Antea legebatur: τὴν ἕξιν ἐπιδεικνύειν.

11) — θεῶν φιλάνθρωπον συνιέναι.) Conf. Epistol. ad Titum III. 4. ibique Wetsten.

12) οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἂν τοιοῦτον) Pro priore οὐδὲ legebatur ἤν. Et οὐδὲ γὰρ οὐδὲ invenitur apud Nostrum etiam supra L. I. c. 2. et IV. prooem.

13) Σκέπασον τὸ κάδιον ἄφη τις; ἴσως σκέπει τὸν ἄρτα.) Statim post τὸ κάδιον vulgo iterabatur τὸ κάδιον, quod delevi, ut supervacaneum.

14) ξενοκράτους τοῦ Ἀφροδισιέως.) Articulum τοῦ cum Reiskio inserui. De hoc autem scriptore vide Indic. Scriptorum.

15) φοβεῖται ἡ φ μ.) Particulam ἡ ex coniectura scripsi. Ἡ propter exitum verbi φοβεῖται facile absorberi potuit.

16) χριστὰ γὰρ ἢ ἐπίπλαστα, —) Hic vitiose legebatur χρηστὰ. Quod tamen vitium Cornarium non fugit vertentem: *Unguenta enim aut emplastra, aut cibos aut potus*, —. Huc facit Hippocratis locus περὶ χυμ. p. 48.: χρίσμασιν, ἐγχρίσμασιν, ἐπιπλάστοισιν, ἐμπλάστοισιν, ἐπιπάστοισιν. Et Scholiast. Aristophan. ad Plut. v. 716. et sq.: Καταπλαστὸν.) Τῶν φαρμάκων τὰ μέν ἐστι καταπλαστὰ, τὰ δὲ χριστὰ, τὰ δὲ ποτά. Τινὲς δὲ προσαρμόζουσι, κατάπλαστα λέγοντες. Ἔστιν οὖν παστὸν τὸ πασσόμενον, πλαστὸν τὸ πλαττόμενον, ὃ καὶ καταπλαστὸν λέγεται, καὶ πιστὸν τὸ πινόμενον. Ad quem locum conf. Hemsterhus. Vide etiam I. Rhodium ad Scribon. Larg. p. 14. et sq. ad illa verba: *Divinum munus esse* —. Paullo post malim τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν, οἷς —.

17) ὅταν αἰνίσσωνται οἱ θεοί:) Αἰνίσσωνται in coniunctivo modo scripsi pro αἰνίσσονται, ut antea erat.

18) ἀρνόγλωσσον βοτάνην καταπλασαμένη ἰάθη, διὰ) Pro καταπλασσαμένη scripsi καταπλαμένη, uno σ. Pro ἰάθη, διὰ Codex B habet: ἰαθῆναι· ἢ διὰ, pro quo fortasse melius sic scribitur: ἰάθη, ναὶ δὴ διὰ —. Ceterum huc facit Theophanis Noni locus Epitom. de curatione morborum c. 152. P. II. p. 4. edit. Bernardi:

Πρὸς Ἀνάβρωσιν μασθῶν:

Κίσσου φύλλα· καὶ βοῦ δραχμ. ὀ'. ἑψήσας, πυρία. αὐτὰ δὲ λεῖα κατάπλασσε, ἢ ἀρνόγλωσσον, καὶ σίδια σὺν φακῷ. Nostrum locum profert etiam K. Sprengel. in libro, quem inscripsit. *Geschichte der Arzneykunde.* Tom. I. p. 129.

19) σύνθετον δηλοῦν τὴν βοτάνην καὶ τοῦ ἀρνὸς γλῶσσαν.) Pro vulgata ἐδήλου scripsi δηλοῦν Codicem B sequutus, qui tamen totum hunc locum ita habet: σύνθετον ὂν δηλοῦντα (sic) ἢ τοῦ ἀρνογλώσσου ἂν θε τα μεν (sic) ἂν εὕρης., pro σύνθετον — θεραπείαν εὕρης. Cetera ex coniectura scripsi. Vulgo legebatur: σύνθετον ἐδήλου τὴν τοῦ ἀρνογλώσσου βοτάνην. Οἷον δ' ἂν θ. —.

Cap. XXXIX.

1) ὁ περὶ Ἀγαύην καὶ Πενθέα λόγος) Pentheus a matre Agave et Bacchis furentibus discerptus fuit. Vid. Ovid. Metam. III. 701., Euripid. in Bacch. Act. IV. v. 1210. sqq. et alios multos.

Cap. XLI.

1) ἀναμάρτητον γάρ φησιν) Conf. Evangel. Ioann. VIII. 7. et ibi Wetsten. Pro vulg. φασιν ex Codice B. scripsi φησιν.

2) καταχρίεσθαι τὸ πρόσωπον, ὥσπερ αἱ γυναῖκες:) Molliores viri oculis et genis, instar mulierum, ornatum a fuco quaerebant. Conf. D'Orvill. ad Charit. p. 53. ad illa verba: ὀφθαλμοὺς ὑπογεγραμμένους.

3) ἀπόνιμμα —) Athenaeus IX. 18.: ἰδίως δὲ καλεῖται παρὰ Ἀθηναίοις ἀπόνιμμα ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς νεκροῖς γινομένων, καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς ἐναγεῖς καθαιρόντων.

Cap. XLII.

1) Ἔδοξέ τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα — ἐργασία ἄχρωμος.) Hinc descripsit Suidas illud fragmentum in vocabulo Ἄχρωμος: Ἦν δὲ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἄχρωμος (τοῦτ' ἔστιν, ἀναιδής) ἐπὶ πορνείου γὰρ ἐκαθέζετο. De voce ἄχρωμος vide Toup. Emendatt. in Suid. T. I. p. 95. et seqq. et Salmas. in Aelium Spartian. p. 148. Ceterum particulam ἢ ante ἀπὸ τοῦ πορνείου μόνου Interpres vertit: *sed*, tanquam legisset: ἀλλὰ. Sed particula ἢ recte habet ac dependet a vocabulo, quod antecedit: ἄλλου.

2) πάντα μόνον ποιεῖ,) Pro vulg. μόνου scripsi μόνῳ Codicem B sequutus, nec iniuria, ut quisque videt.

3) πλήγεις τὴν χεῖρα κατώλεσεν.) Veram hanc lectionem Codici B debemus. Vulgo legebatur κατέλυσεν pro κατώλεσεν.

Cap. XLIII.

1) κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου —) Vulgo: τόδε. Ego ex Codice B dedi τοῦτο.

Cap. XLIV.

1) Ἔτι καὶ τὸ καταφρονεῖν —) Verba Ἔτι καὶ τοῦτο vulgo adhaerebant capiti proxime antecedenti. Ego cum Codice B ea huc transtuli, ita tamen, ut cum eodem Cod. B pro τοῦτο scripserim: τὸ.

2) εἰ μὴ μόνοις τοῖς —) μόνοις dedit Codex B, quem sequutus sum. Antea scriptum erat: μόνον. Paullo ante pro τὰ post ὥςπερ οὐδὲ scripsi τὸ eundem Codicem B sequutus.

3) εὐκαταφρονήτῳ αὐτῷ ἀν.) αὐτῷ ex Codice B inserui. Ad verba, quae antecedunt: Ἐδοξέ τις ἀναστειλαμένην τὴν γυναῖκα ἐπιδ. α. τ. αἰδοῖον, conf. Commentat. ad Petron. Sat. c. 19. ad illa verba: *praecincti certe altius eramus.*

4) ἐν θεάτρῳ μέσῳ τοῦ ὄχλου κατουρεῖν.) Pro vulg. μεσῷ scripsi μέσῳ ex auctoritate Codicis B.

Cap. XLV.

1) καταλειφθῆναι) Sic cum Reiskio legendum pro καταλιφθῆναι.

Cap. XLVI.

1) — δύο κλίμακας ἀναγ.) κλίμακας Interpres vertit: *gradus.* Debuerat: *scalas, Treppen.* Profert hunc locum H. Valesius ad Ammian. Marcellin. L. XIV. p. m. 17. ad illa verba: *Et eodem impetu Domitianum praecipitem per scalas,* —.

2) ὁ μὲν γὰρ ἵππος τὴν γυναῖκα ἐσήμαινεν,) Artemidor. supra L. I. c. 56.: ἵππος γὰρ γυναικὶ μὲν καὶ ἐρωμένῃ τὸν αὐ-

τὸν ἔχειν λόγον; —. Aelian. de Animal. IV. 11. de equarum libidine agens, quae, etiam si ventrem ferant, se inīri patiantur, addit: διὰ ταῦτά τοι καὶ τῶν γυναικῶν τὰς ἀκολάστους — καλεῖσθαι ἵππους. Conf. etiam Scholiast. Aristophan. ad Ecclesiast. v. 1021. et Albert. ad Hesych. in voc. Ἵππον.

3) ἐπὶ τριστέγης) Conf. Wetsten. ad Act. Apostol. XX. 9. ad voc. τριστέγου.

Cap. XLVII.

1) Ὅσα — μηδαμῶς ἐνδεχόμενα γενέσθαι, ὡς ἵππος. —) Lucian. in Hermotimo: Ὅρα νῦν ἔπραττες, ἐπινόεις, εὐλὴν τῶν ἱπποκενταύρων καὶ χιμαιρῶν καὶ γοργόνων διαφέρει, καὶ ὅτι ἄλλα ἔνιοι, καὶ ποιηταὶ, καὶ γραφεῖς ἐλεύθεροι ὄντες ἀναπλάττουσιν, οὔτε γενόμενα πώποτε, οὔτε γενέσθαι δυνάμενα.

2) Εἰ δὲ καὶ γένοιτο: τοῦτον ἀδύνατόν γε τραφῆναι.) Heraclitus περὶ Ἀπίστων: Λέγεται περὶ τὸ Πήλιον καὶ τὴν Φολόην γεγονέναι διφυεῖς, τὰ μὲν ἐπάνω τῶν λαγόνων ἀνδρῶν ἔχοντας, τὸ δ' ἄλλο τοῦ μέρους πᾶν ἵππων· οὐκ ἀληθὲς δὲ τοῦτο· δύο γὰρ διαλλαγμένας φύσεις εἰς ἓν συνελθούσας ἀδύνατον ζωογονηθῆναι καὶ τραφῆναι.

3) τῶν μὲν οὕτως, ὡς ἔχουσι, λεγόντων,) Vulgo legebatur ὡς οὕτως. Nos invertimus: οὕτως, ὡς.

4) Εἶπεν ὁ Αἰγύπτιος,) Vulgo: οἱ αἰγύπτιοι. Ego scripsi ὁ Αἰγ.

5) ἔρχεται εἰς Αἴγυπτον,) Pro vulgato ἄγεται scripsi ἔρχεται auctoribus Codice B ac Suida, qui hinc sua desumsit: Περὶ τοῦ ἀρνέου ἱστόρηται, ὅτι, ὅταν αὐτὸ τὸ μοιρίδιον ἄγῃ, ἔρχεται εἰς Αἴγυπτον, ὅθεν οὐκ ἴσασιν ἄνθρωποι, καὶ αὐτὸς ἑαυτὴν ποιησάμενος ἐκ κασίας καὶ σμύρνης πῦρ ἀποθνήσκει. De hac ave, ut poetas omittam, historici aliique catervatim scripsere, ut Herodot. L. II. c. 73., Tacit. Annal. L. VI. c. 28.,

Philostrat. Vit. Apollon. Tyan. L. III. c. 49., Plin. Histor. Nat. L. II. c. 2. et L. X. initio, ubi vid. Harduin., Ambros. de Fide Resurrectionis L. II. §. 59. et in Hexaemer. L. V. c. 23. §. 79. et, ut alios missos faciam, Gataker. Adversarior. Miscellaneor. L. I. c. 2. Ambrosius autem quod in locis prolatis de *phoenice* dicit, id *aquilae* attribuit in libro de Poenitentia, L. II. c. 2. §. 8.

6) αὐτὸς ἑαυτῷ ποιησάμενος) Sic legendum, non ἑαυτοῦ, ut antea erat. Eodem modo habet etiam Suidas l. c. Vide notam proximam, quae antecedit.

7) καὶ πόλεων κτίσεις, καὶ βωμῶν ἀναστάσεις, καὶ ὅσα —] Sic Codex B. Vulgo καὶ πόλεων καὶ βωμῶν κτίσεις, καὶ ὅσα —. Profert totum nostrum locum Wetsten. ad Epistol. ad Corinth. X. 4. Ad verba, quae inferius sequuntur: ὅσα δὲ παντελῶς ἐξίτηλα καὶ φλυαρίας —, conf. Epist. I. ad Timoth. V. 13. et Nostrum supra L. I. Prooem.

8) γιγαντομαχίαν καὶ τοὺς σπαρτοὺς) Inter γιγαντομαχίαν et καὶ τ. σ. Codex B habet καὶ τὸν Ἐνδυμίονα, quod tamen in textu poni non poterat, quia vocem γιγαντομαχίαν melius sequitur τοὺς σπαρτούς. Per eos enim intelliguntur illi Gigantes, qui ex Draconis dentibus satis orti feruntur atque etiam pueris noti sunt.

9) τῶν μυθικῶν τούτων) Vulgo: φυσικῶν, pro quo emendavi μυθικῶν ex auctoritate Codicis B, qui tamen propxie sic legit: τὸν μυθικὸν τοῦτον.

10) πολλὴ τὶς εὐκλεια,) Observa illud τὶς, quod ἀττικῶς hic positum est. Sic usurpatur Achilli Tatio L. II. c. 32.: παιανισμὸς ἦν καὶ πολλή τις εὐχή. Τὶς iunctum cum δὲ invenies apud Xenoph. Ephes. L. IV. c. 6. et Alciphr. L. I. epist. 22., ad quos locos vide Commentatores. Conf. et Schwebel. ad Onosandr. p. 33.

Cap. XLVIII.

1) οὐ γάρ? εἴ τι ἄμπελος, τοῦτο καὶ οἶνος.) Vulgata lectio recte habet, modo interpungatur, ut ego interpunxi; nec opus Reiskii scriptura, quem vide. Quanquam Reiskius eodem modo, quo ego, hunc locum intelligit. Antea sic interpungebatur: οὐ γὰρ εἴ τι ἄμ., τ. —.

Cap. XLIX.

1) — ἀκτῖνας ἑνδεκα:) Hieronymus Aleander in Tabulae Heliacae Explicatione: *Solis Caput Radiatum: — Caeterum, ut ad Tabulam revertamur, fabri vitio incuriâve factum crediderim, ut undecim tantum radiis Solis caput cingat: duodecim enim exculpere oportuit, quum totidem Solari coronae tribuerentur, teste Virgilio, qui lib. XII.* (v. 162. sq.) *de Latino Rege a Sole originem ducente sic canit:*

— — — — „*ingenti mole Latinus*
Quadriiugo vehitur curru, cui tempora circum
Aurati bis sex radii fulgentia cingunt,
Solis avi specimen“. — — — —.

Eo numero duodecim menses designabantur, quibus annuus eius cursus perficitur: quod ex Artemidoro patet referente, quendam, qui somniarat, solem se factum esse, ac undecim insignitum radiis per forum progredi, consequutum quidem esse dignitatem, at undecimo mense obiisse, propterea quod perfectum radiorum numerum non haberet. Et apertius Martianus Capella de Nupt. Philol. lib. II.:

„*Solem te Latium vocitat, quod solus honore*
Post patrem sis lucis apex; radiisque sacratum
Bis senis perhibent caput aurea lumina ferre,
Quod totidem menses, totidem quod conficis horas“.

Quare minime assentiendum est Nonno, qui lib. 38. Dionys. (v. 303.) *septifidos radios Solis fuisse sic innuit:*

Ἑπτατόνους ἀκτῖνας ἐπὶ πλοκάμοισιν ἐλίξας.

nisi quis ad septem coelestes sphaeras referre hunc numerum velit; quemadmodum de septichorde lyra inferius dicetur: nam et Romae in Regione Templi Pacis colossum fuisse septem radiis insignitum, tradit P. Victor: coronam plane septem radiorum Martianus lib. I. Palladi tribuit, innuens fortasse perfectam, absolutamque septem artium scientiam. Albricus philosophus in libello de Deorum Imaginibus duodecim etiam gemmas Solari coronae tribuit sic scribens: „coronam vero capite gestabat Apollo duodecim lapidum pretiosorum": quae fuerint eae gemmae, quaque serie connexae, pluribus declarat Martianus, ut infra perpendemus. Vide etiam Apocalyps. XII. 1. ibique Wetsten. Profert nostrum locum et Hemsterhus. ad Lucian. Timon. T. I. p. 165. ad illa verba: Ἀκτῖνας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. Adde Gisbert. Cuperi Harpocrat. p. 8.

2) στρατηγὸς ἐπ. τῆς αὐτοῦ πόλεως) Στρατηγὸς dicebatur summus magistratus Corinthi et Athenis, tandemque in omnibus Graeciae civitatibus, ut ex veteribus nummis et marmoribus constat, in quibus ἐπὶ στρατηγοῦ τοῦ δεῖνος totics occurrit. Et sic ea vox interpretanda est in nostro loco et infra cap. 84. et L. V. S. 36. Conf. Wetsten. ad Act. Apost. XVI. 20. ad v. στρατηγοῖς. et H. Vales. ad Ammian. Marcellin. L. XXXI. p. 446. ad illa verba: *Civitatis Magistratus.* et cund. Vales. ad Evagrii Scholastici Ecclesiastic. Histor. L. I. c. 18., ad Sozomeni Histor. Ecclesiastic. L. V. c. 3. et ad Euseb. Pamph. (Valerian.) Ecclesiastic. Histor. L. VII. c. 11.

3) Οἷον ἔδοξέ τις ἐσταυρῶσθαι, σημαίνοντος τοῦ δοκεῖν ἐσταυρῶσθαι δόξαν καὶ ὑπόφασιν:) Ita in Codice B legitur, quem sequutus sum. Vulgo legebatur: οἷον σημαίνει τοῦτο τὸ δο-

καὶν ἐστανρῶσθαι δόξαν καὶ εὐσεβείαν. Ad nostrum praeterea locum conf. Evang. Ioann. III. 14. et XII. 32. et ibi Wetsten. Vide etiam S. Bocharti Hierozoic. L. II. c. 50.

4) ἔμπροσθεν ἱεροῦ Διὸς Πολιέως:) Vulgo: διὸς πόλεως. Ego cum H. Valesio (Emendatt. L. III.) scripsi Διὸς Πολιέως; hoc enim nomine Iupiter Atheniensibus cultus est.

Cap. L.

1) Περὶ φίλων ἐχθροῖς συναναστρεφομένων.) Hoc lemma Codex B dedit pro vulg. Περὶ ἐχθρῶν καὶ φίλων.

2) συναγελαζόμενοι τοῖς ἐχθροῖς) Pro τ. ἐχθροῖς Cod. B. habet τ. ἐχθίστοις. Sed malim utrumque deleri.

3) κατίστη τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ,) Ita cum Reiskio dedi. Vulgo legebatur: τῶν ἑταίρων.

Cap. LI.

1) τέλεον) Post hoc delevi asteriscum. Vid. Reisk. ad h. l.

Cap. LII.

1) ὁ Ζωΐλος εἰς τὰ ὀλύμπια ἄγων) Sic edendum curavi ex auctoritate Codicis B. Antea legebatur: ὁ Ζωΐλους εἰς ὀλυμπίαν ἄγων —.

Cap. LIII.

1) — βυθόν, καὶ —) Profert hunc locum Wetsten. ad Epistol. II. ad Corinth. XI. 25.

Cap. LIV.

1) ὁ μὲν —, ὁ δὲ —) Accuratius dixisset Artemidorus de priore: ὁ μὲν, et de posteriore: ὁ δὲ. Sed saepe haec inversa reperiuntur, non solum apud Nostrum, sed

apud alios quoque, ut Isocrat. ad Nicoclem: Περὶ πλείονος ποιοῦ δόξαν καλὴν, ἢ πλοῦτον μέγαν τοῖς παισὶ καταλείπειν. Ὁ μὲν γὰρ θνητὸς, ἡ δὲ ἀθάνατος. Sic etiam Latini: *ille* et *hic*.

2) ἴρια περὶ τ. θώρ. δ. τ. νόσον.) Conf. Nostrum supra L. I. c. 21. not. 1.

Cap. LV.

1) Ἔτι καὶ τοῦτο: Παλλὰ παρὰ τὸ πλῆθος διαφόρως ἀποβαίνει, καὶ πάλιν παρὰ τὸ μέγεθος. Παρὰ μ. τ. πλ.) Sic cum Codice B lego. Antea sic: Ἔτι κ. τ. παρὰ τὸ μέγεθος καὶ παρὰ τὸ πλῆθος ἀποβαίνει. καὶ πάλιν παρὰ τὸ μέγεθος. παρὰ μ. τ. πλ.

2) Ἀλλ' ὀλίγα οὗτοι δακρ.) Vulgo: Ὀλίγα αὐτοὶ δακρ. Ego Codicem B sequutus sum propter sententiam.

3) ἐρίφων:) Etymolog. M.: Ἔριφος, ὁ μικρὸς αἴξ ἢ ἡ μικρὰ αἴξ. παρὰ τὸ φῶ, φαίνω. Ὁ ἐν τῷ ἔαρι φαινόμενος ἐάριφος, καὶ ἔριφος κατὰ συγκοπὴν, ἤγουν ὁ πρωΐμος· ὁ γ' οὖν ἐν τῷ χειμῶνι τεχθεὶς χίμαιρος. Ad verba, quae paullo post sequuntur: ἔριφοι δὲ πάντες ἀγαθοί, conf. Evang. Matth. XXV. 32., ubi contrarium legitur. Ad quem locum vide Wetsten.

Cap. LVI.

1) — δράκων) Conf. Apocalyps. XII. 3. et ibi Wetsten. Et supra ad ἐλεφας conf. Gisbert. Cuper. de Elephantis, etc. Exercitat. I. c. 11.

2) κατάστικτα) Post hoc excidisse ὡς πάρδαλις ἢ τίγρις putat D'Orvillius ad Charit. p. 53., ubi tamen pro seq. ἐστιγμένους profertur ἐπιστιγμένους.

3) καὶ βοῦς ἀγελαῖαι, καὶ ἵπ.) Post βοῦς legebatur καὶ, quod cum Reiskio delevi. Et pro ἀγελαία, ut vulgo, cum eodem Reiskio scripsi ἀγελαῖαι.

4) ἵπποι φορβάδες καὶ φοράδες, καὶ) Verba καὶ φοράδες eiici vult Reiskius ut vitiosam scriptionem vocabuli φορβάδες. At utraque vox proba est ac diversa. Hesych. habet: φοράδες, αἱ θήλειαι ἵπποι, et Suidas: φορὰς, φοράδος. ἢ ἵππας. Et φορβάδες dicuntur equi, qui pascuntur. Conf. Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. P. III. p. 351. et de voce φορβάδις Brodaeum et Rittershus. ad Cyneg. v. 146. et Schol. Nicand. ad Theriac. v. 925.

5) Τὰ δὲ νεκρῶς ἐφεδρεύοντα καὶ) Sic cum Codice B legendum, non, ut vulgo, ἐφεδρεύοντα.

6) πρ. τι ἢ μοιχοὺς) Particulam ἢ ex Codice B inserui.

7) καὶ, αἰγώλιος καὶ κορώνη —) Vulgo legebatur αἰπόλιος. Ego cum Toupio (Emendatt. in Suid. Vol. II. p. 585. et sq.) et Schneidero (in Lexic. Gr. s. v. αἰπόλιος) scripsi αἰγώλιος. De qua ave vid. Aristotel. Animal. Hist. L. IX. c. 17. et Nostrum supra L. III. c. 65. Et de κορώνῃ conf. Toup. l. c. et Iacobs. ad Antholog. Gr. T. II. p. 51., ubi Iacobs. nostrum quoque locum profert.

8) κορώνη καὶ κίσσα καὶ τὰ ὅμ.) Vocabula καὶ κίσσα ex Codice B adieci, qui tamen statim ante habet etiam particulam ἢ, fortasse ex ultima syllaba proximi vocabuli κορώνη ortam.

9) χελιδὼν καὶ λαγῶς.) Λαγὼς h. l. est *hirundo domestica, Rauchschwalbe* (Linn.: *Hir. rustic.*) Huius avis mentio fit et apud Sophoclem Electr. v. 424. sq., ubi quidem λέχος vulgo legitur, pro quo tamen cum Purgoldo (in Observatt. Critic.) legendum λαγός.

10) ταῦτα κριτέον:) Ita scripsimus Codicem B sequuti, pro vulgata: ταῦτα εἰς πάντα κρίνεται.

11) ἔχων τὰ) Sic Reisk. emendavit pro vulg. ἔχοντα.

12) καὶ — μὴ ὑπὸ —) Particulam negativam ex Codice B in textum recepi. In eodem Codice B pro eo, quod sequitur: καὶ τῶν θηρίων, legitur: ἢ ὑπὸ θηρίων.

13) — ἡμέρων [vel ἡμερωτέρων] καὶ συντρόφων ἡμῖν ζώων;) Vulgo legebatur ἡμιτέρων. Nos cum Reiskio correximus: ἡμέρων. Nam et supra legitur ἥμερα καὶ σύντροφα. Paullo ante ἐγχειρούμενα ex Codice B dedi pro χειρούμενα. In ceteris sum Trillerum sequutus, qui in Observatt. Critic. haec scribit: — *Verum falsum omnino est ex Artemidori quidem mente, aut aimentia potius, quod bonum sit, mansueta animalia nobis familiaria, ab inimicis aut feris subacta et capta, videre, ut ex antecedentibus clare patet. Deinde verba:* ὑπὸ τῶν ἡμιτέρων καὶ συντρόφων ἡμῶν ζώων, *et tautologa sunt, et non satis graeca; dicendum enim potius erat* ἡμῖν ζώων, *quemadmodum sic fere Philo Iud. Lib. de Abrahamo, p.* 291. ἀπὸ τῶν συμφύτων ἡμῖν θρεμμάτων, *ut alia nunc taceam, res enim nota. Tertio denique verba:* ὑπέρτερα τῶν θρώντων γινόμενα, *obscura valde atque sensu commodo plane destituta videntur. Quare totum hunc locum ita legendum et interpretandum censeo:* Τὰ μὲν οὖν ἥμερα ζῶα, ἀγαθὸν ἔχειν, καὶ ἐρρωμένα ὁρᾶν, καὶ κρατούμενα ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν, οὐχ (*vel* καὶ μὴ) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν θηρίων. Τὰ δὲ ἄγρια καὶ ἀποθνήσκοντα, καὶ μὴ χειρούμενα ὑφ' ἡμῶν, ἀγαθὰ ἂν εἴη, καὶ κρατούμενα ὑπὸ τῶν ἡμέρων, *vel* ἡμερωτέρων καὶ συντρόφων ἡμῖν ζώων. Ὑπὸ δὲ τῶν ἐχθρῶν κρατούμενα, ἢ ὑπέρτερα τῶν ἡμερούντων γινόμενα. *ita* ἥπιων καὶ ἡμερωτέρων θηρίων, *pariter dixit apud Eusebium Constantinus imperator in Orat. ad Sanctorum Coetum, cap. XVII. p.* 591.

Cap. LVII.

1) τὰ δένδρα) Hunc numerum pluralem Codex B dedit. Vulgo legebatur τὸ δένδρον in singulari.

2) δάφνη δὲ σωτήριος:) Huc Geoponic. L. XI. c. 2.: Λέγουσι δὲ καὶ τοῦτο περὶ τῆς δάφνης, ὅτι ὑγιείας ἐργαστικόν ἐστιν. Ὅθεν καὶ φύλλα αὐτῆς ἐπεδίξοντο τοῖς Ἄρχουσι παρὰ τοῦ δήμου

4) ἵπποι φορβάδες καὶ φοράδες, καὶ) Verba καὶ φοράδες eiici vult Reiskius ut vitiosam scriptionem vocabuli φορβάδες. At utraque vox proba est ac diversa. Hesych. habet: φοράδες, αἱ θήλειαι ἵπποι, et Suidas: φορὰς, φοράδος. ἡ ἵππος. Et φορβάδες dicuntur equi, qui pascuntur. Conf. Toup. Emendatt. in Suid. Vol. II. P. III. p. 351. et de voce φορβάδες Brodaeum et Rittershus. ad Cyneg. v. 146. et Schol. Nicand. ad Theriac. v. 925.

5) τὰ δὲ νεκροῖς ἐφεδρεύοντα καὶ) Sic cum Codice B legendum, non, ut vulgo, ἐφεδρεύοντα.

6) πρ. τι ἢ μοιχοὺς) Particulam ἢ ex Codice B inserui.

7) καὶ αἰγώλιος καὶ κορώνη —) Vulgo legebatur αἰπόλως. Ego cum Toupio (Emendatt. in Suid. Vol. II. p. 585. et sq.) et Schneidero (in Lexic. Gr. s. v. αἰπόλιος) scripsi αἰγώλιος. De qua ave vid. Aristotel. Animal. Hist. L. IX. c. 17. et Nostrum supra L. III. c. 65. Et de κορώνη conf. Toup. l. c. et Iacobs. ad Antholog. Gr. T. II. p. 51., ubi Iacobs. nostrum quoque locum profert.

8) κορώνη καὶ κίσσα καὶ τὰ ὅμ.) Vocabula καὶ κίσσα ex Codice B adieci, qui tamen statim ante habet etiam particulam ἢ, fortasse ex ultima syllaba proximi vocabuli κορώνη ortam.

9) χελιδὼν καὶ λαγῶς.) Λαγὼς h. l. est *hirundo domestica*, *Rauchschwalbe* (Linn.: *Hir. rustic.*) Huius avis mentio fit et apud Sophoclem Electr. v. 424. sq., ubi quidem λέχος vulgo legitur, pro quo tamen cum Purgoldo (in Observatt. Critic.) legendum λαγός.

10) ταῦτα κριτέον:) Ita scripsimus Codicem B sequuti, pro vulgata: ταῦτα εἰς πάντα κρίνεται.

11) ἔχων τὰ) Sic Reisk. emendavit pro vulg. ἔχοντα.

12) καὶ μὴ ὑπὸ —) Particulam negativam ex Codice B in textum recepi. In eodem Codice B pro eo, quod sequitur: καὶ τῶν θηρίων, legitur: ἢ ὑπὸ θηρίων.

13) — ἡμέρων [vel ἡμερωτέρων] καὶ συντρόφων ἡμῖν ζώων;) Vulgo legebatur ἡμιτέρων. Nos cum Reiskio correximus: ἡμέρων. Nam et supra legitur ἥμερα καὶ σύντροφα. Paullo ante ἐγχειρούμενα ex Codice B dedi pro χειρούμενα. In ceteris sum Trillerum sequutus, qui in Observatt. Critic. haec scribit: — *Verum falsum omnino est ex Artemidori quidem mente, aut aimentia potius, quod bonum sit, mansueta animalia nobis familiaria, ab inimicis aut feris subacta et capta, videre, ut ex antecedentibus clare patet. Deinde verba:* ὑπὸ τῶν ἡμιτέρων καὶ συντρόφων ἡμῶν ζώων, *et tautologa sunt, et non satis graeca; dicendum enim potius erat* ἡμῖν ζώων, *quemadmodum sic fere Philo Iud. Lib. de Abrahamo, p.* 291. ἀπὸ τῶν συμφύτων ἡμῖν θρεμμάτων, *ut alia nunc taceam, res enim nota. Tertio denique verba:* ὑπέρτερα τῶν θρώντων γινόμενα, *obscura valde atque sensu commodo plane destituta videntur. Quare totum hunc locum ita legendum et interpretandum censeo:* Τὰ μὲν οὖν ἥμερα ζῶα, ἀγαθὸν ἔχειν, καὶ ἐβόμενα θρᾷν, καὶ κρατούμενα ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν, οὐχ (*vel* καὶ μὴ) ὑπὸ τῶν ἔχθρῶν καὶ τῶν θηρίων. Τὰ δὲ ἄγρια καὶ ἀποθνήσκοντα, καὶ μὴ χειρούμενα ὑφ' ἡμῶν, ἀγαθὰ ἂν εἴη, καὶ κρατούμενα ὑπὸ τῶν ἡμέρων, *vel* ἡμερωτέρων καὶ συντρόφων ἡμῖν ζώων. Ὑπὸ δὲ τῶν ἐχθρῶν κρατούμενα, ἢ ὑπέρτερα τῶν ἡμερούντων γινόμενα. *ita* ἡπίων καὶ ἡμερωτέρων θηρίων, *pariter dixit apud Eusebium Constantinus imperator in Orat. ad Sanctorum Coetum, cap. XVII. p.* 591.

Cap. LVII.

1) τὰ δένδρα) Hunc numerum pluralem Codex B dedit. Vulgo legebatur τὸ δένδρον in singulari.

2) δάφνη δὲ σωτήριος:) Huc Geoponic. L. XI. c. 2.: Λέγουσι δὲ καὶ τοῦτο περὶ τῆς δάφνης, ὅτι ὑγιείας ἐργαστικόν ἐστιν. Ὅθεν καὶ φύλλα αὐτῆς ἐπεδίδοντο τοῖς Ἄρχουσι παρὰ τοῦ δήμου

τῇ πρώτῃ τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς, καὶ ἰσχάδες. οὐδὲ γὰρ ἡ ἱερὰ νόσος ἡ δαίμων παρενοχλεῖ τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ δάφνη ἐστὶν, ὥςτερ οὐδὲ κεραυνὸς, ὅπου συκῆ.

3) ἀποθανοῦσιν ἐλαίας συνεκφ.) De hoc more tractavere Io. Meursius de Funere c. 26. et Petr. Morestell. in Pompa Feral. L. I. c. 17. Conf. etiam Pitisci Lexic. Antiq. s. v. Olea.

4) φραγμοὺς γίνεσθαι) Clemens Alexandr. Strom. L. I. §. 20.: φραγμὸς εἰκεῖας εἴρηται καὶ θριγκὸς εἶναι τοῦ ἀμπελῶνος. Geoponic. L. XI. c. 3.: εὐγένιον δὲ τὸ φυτὸν τοῦτο (sc. δάφνη) οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι, καὶ εἰς φραγμοὺς ἀμπέλων ἐπιτήδειόν ἐστιν. Conf. Evang. Matth. XXI. 33., ubi vid. Commentatores.

5) ἐκπλοκὰς) Reisk. vult: ἐκπλείας vel ἐκδημίας. Qua tamen mutatione nihil opus videtur, modo vox ἐκπλοκὴ ita accipiatur: *die Herauswickelung, das Sich herauswickeln oder Sich herausfinden aus Verlegenheiten.* Ad vocem, quae sequitur: ζυγοκρεύσταις, conf. H. Vales. ad Ammian. Marcellin. L. XV. p. m. 39. ad voc. *Mattiocopae.*

Cap. LVIII.

1) Καὶ πάλιν αὖ ἔδοξέ τις) Ita habet Codex B. Vulgo: Πάλιν ἔδοξέ τις —.

2) ἀπολωλεκέναι) Sic scribendum erat pro vulgato ἀπολελακέναι.

Cap. LIX.

1) βασάνιζε —) Hesych.: Βασανιστής. ὁ δημόκοινος. πολλάκις δὲ ὁ διαιτητὴς, καὶ παρὰ τῶν ἀνδραπόδων τὴν ἀλήθειαν συνθανόμενος. ubi vid. Alberti.

2) αὐτοῖς ἐπίβαινε) Pro vulg. αὐτοὺς cum Reiskio correxi αὐτοῖς. Ita paullo post legitur: αὐτοῖς ἀποβαίνειν et αὐτοῖς ἐπέβαινεν. Praepositionem ἐπὶ post σημαινομένων et ante τῆς cum eodem Reiskio mutavi in ὑπὸ.

3) οἱ ἀγαθοποιοὶ τῶν ἀστέρων —) Excerpta ex Scriptis Theodoti et Doctrina, Quae Orientalis vocatur, ad Valentini tempora spectantia, Epitome. §. 71.: Τὰ τοίνυν δεκαδύο ζῴδια, καὶ οἱ ταῦτα ἐπιόντες ἑπτὰ ἀστέρες, τοτὲ μὲν συνοδεύοντες, τοτὲ δὲ ὑπεναντιοῦντες ἀναπέλλοντες οὗτοι, πρὸς τῶν δυνάμεων κινούμενοι, κίνησιν τῆς οὐσίας δηλοῦσιν εἰς γένεσιν τῶν ζώων, καὶ τὴν τῶν περιστάσεων τροπήν. Διάφοροι δ' εἰσὶν καὶ οἱ ἀστέρες, καὶ αἱ δυνάμεις· ἀγαθοποιοί, κακοποιοί· δεξιοί, ἀριστεροί· ὧν κοινὸν τὸ τικτόμενον. ἴδιον δὲ αὐτῶν γίνεται κατὰ καιρὸν τὸν ἴδιον, τοῦ δυναστεύοντος τὰ κατὰ φύσιν ἀποτελοῦντος· τὸ μὲν, ἐν ἀρχῇ· τὸ δὲ, ἐπὶ τέλει. Pauli Alexandrini Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἀποτελεσματικήν: Sive Rudimenta in doctrinam de praedictis natalitiis: etc. Witebergae anno 1588. in 4. non longe ab initio: ἀγαθοποιοὶ δὲ ἀστέρες εἰσί, ♃ καὶ ♀. κακοποιοὶ δὲ, ♄ καὶ ♂, διὰ τὸ καθ' ὑπερβολὴν, τὸν μὲν τοῦ ♄ ἀστέρα ψυχροτέραν τὴν φύσιν ἔχειν: τὸν δὲ τοῦ ♂, σφόδρα πυροδιστάτην: τοῦ ☿ τὴν φύσιν κοινοῦ ὑπάρχοντος. Euseb. Praep. Evang. L. VI. p. 275. edit. Vigeri: ἔστι δὲ ἐν τῷ αὐτῷ κλίματι τῆς Ἰνδίας φυλή τις Ἰνδῶν, οἵτινες τοὺς ἐμπίπτοντας ξένους ἀγρεύοντες καὶ τούτους θύοντες ἐσθίουσι. καὶ οὔτε οἱ ἀγαθοποιοὶ τῶν ἄστρων κεκωλύκασι τούτους μὴ μιαιφονεῖν, καὶ μὴ ἀθεμιτογαμεῖν, οὔτε οἱ κακοποιοὶ ἠνάγκασαν τοὺς Βραχμᾶνας κακουργεῖν. Conf. etiam, quae de his stellis latius disseruit Gisb. Cuperus in Observatt. L. II. c. 17.

4) Ἔτι τῶν ἐνείρων) Vulgo: καὶ. Ego Codicem B sequutus scripsi Ἔτι, ut meliorem lectionem.

5) — τ. ἐπαιδεύτους ἰδιώτας:) His congruunt, quae scripsit Lucas in Act. Apostol. IV. 13.: — ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, —.

6) λεγομένων ἐπῶν —) λεγομένων ex Codice B dedi pro vulg. γενομένων. Quae sequuntur verba: ἢ ἄλλων ῥήσεων, Interpres male vertit: *aut aliis sermonibus.* Artemidorus enim de poetis loquitur. Itaque illa verba vertenda sunt: *aut aliis sententiis ex poeta desumtis.* De voce ῥῆσις vide Gisbert. Cuperi Observatt. L. I. c. 16.

7 — ἄτης.) Conf. Hesiod. Op. et D. v. 352.

8) Εὐριπίδεια ἰαμβεῖα:) Sic cum D'Orvillio (ad Charit. p. 84.) scripsi pro vulgata: Εὐριπίδια ἰάμβια. Mox cum Reiskio scripsi κατέσθιε in imperativo, pro vulgato κατήσθιε. Et paullo inferius ἰάμβιον cum eodem D'Orvillio (loc. cit.) mutavi in ἰαμβεῖον.

9) — Ἕκτωρ.) Conf. Homer. Iliad. XVIII. 20. et seq.

Cap. LX.

1) — πατρίδας —). Matthaei Evang. XIII. 54.: καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν —. Πατρὶς h. l. idem est, ac πόλις, *urbs, oppidum, Vaterstadt.* Conf. etiam Gilb. Wakefield Silv. Critic. P. IV. Sect. 168. p. 29.

2) πληθούσας πρωτείας καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα) Sic Codex B legit. Ceteri libri ita habebant: πλ. πολίτας καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσα —.

3) πατρίδα σεισμῷ πεσεῖν:) Achmet. Oneirocr. 144.: Αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐὰν ἴδῃ, ὅτι ἐσείσθη ἡ πόλις αὐτοῦ, — τοῦτο — κρίνεται — εἰς πόλεμον ἐθνῶν καὶ φόβον ἢ ἐπιβουλὴν κατ' αὐτοῦ καὶ φανέρωσιν ἐχθρῶν αὐτοῦ. Conf. Wetsten. ad Apocalyps. XVI. 18. ad voc. σεισμός.

Cap. LXI.

1) παρακολουθεῖ, ταῦτα ὅπως βλεπόμενα μεθ' ἡμέραν ἀ.) Sic ex Codice B dedi, in quo tamen deest ταῦτα, quod

ego

scripta sunt. Huc praeterea pertinent Aristoteles Polit. L. IV. c. 11.: πρὸς παιδείαν, ἣ φύσεως δεῖται καὶ χορηγίας τυχηρᾶς. et Lucian. de Somnio: Τοῖς πλείστοις οὖν ἔλοξε παιδεία μὲν καὶ πόνου πολλοῦ, καὶ χρόνου μακροῦ, καὶ δαπάνης οὐ σμικρᾶς, καὶ τύχης δεῖσθαι λαμπρᾶς.

2) δράκων ἱερὸς τῷ μαντικωτάτῳ Ἀπόλλωνι ἀνακ.) Aelian. de Animal. L. XI. c. 16.: ἴδιον δὲ ἦν ἄρα τῶν δρακόντων ἡ μαντική. Conf. eund. Aelian. de Animal. L. XI. c. 11., Macrobii Saturnal. I. 20. et Spanhemii Observatt. in Callimach. Hymn. in Delum v. 91. ad illud: ὄφις μέγας —. Profert nostrum locum et Wetsten. ad Apocalyps. XII. 3.

3) λῃστεύων ἑάλω καὶ ἐτραχηλοκοπήθη.) Hic latro decollatus est. Apud alios tamen scriptores latroni irrogatur poena pali sive crucis, ut Euripid. in Rheso v. 512. — 515.:

Τοῦτον δ', ὃν ἴζειν φῂς σὺ κλωπικαῖς ἕδραις,
Καὶ μηχανᾶσθαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ
Πύλῶν ἔπ' ἐξόδοισιν ἐμπείρας φάχιν,
Στήσω πετεινοῖς γυψὶ θοινατήριον.

et Ioseph. Antiq. Iud. L. XIX. c. 1. §. 13.: μῖμος εἰςάγεται, καθ' ὃν σταυροῦνται λῃστῶν ἡγεμών. ubi vid. Commentatores. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 299.

Cap. LXIX.

1) ὁ δὲ σφαιρισμὸς τὴν ὀξυθύμησιν καὶ φιλονεικίαν.) Vera haec lectio Codici B debetur. Vulgo legebatur τὴν ἐξ ἕδου ῥῆσιν pro τὴν ὀξυθύμησιν, *iracundiam.*

2) — ἀντικρούουσι.) Conf. Commentatores ad Petron. Sat. c. 27. ad illa verba: *ipse paterfamiliae, qui soleatus pila sparsiva exercebatur.* et Hieronym. Mercurial. de Arte Gymn. L. II. c. 5.

3) τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον.) Illud αὐτὸν, quod in Rigaltii edit. omissum erat, ego ex utroque Codice et Aldo in textum revocavi.

γείων, καὶ ἄρτι τὴν πόλιν συνοικίσαντες. Conf. Tzetzem ad Lycophr. v. 1194. Et nescio, an de hac re Eupolis quoque loquutus sit in Dramate: Ἀτρᾴτευτοι, cuius mentionem faciunt Athenaeus L. IX. c. 12. et Diogenes Laert. L. III. Segm. 7. sub Platone. De Pisaeis, qui non interfuere bello Troiano, conf. Strabon. L. VIII. §. 30.

Cap. LXIV.

1) Προέσχε δὲ καὶ ταῖς — γενέσθαι, ἢ μή.) Haec verba erant continua serie adscripta capiti proxime antecedenti, unde huc transtuli ut initium novi capitis. Deinde pro ἀπὸ, ut vulgo legebatur, ante τοῦ συνδούλου, scripsi ὑπὸ propter seq. passiv. φονεύεσθαι.

Cap. LXV.

1) βεβαιωτικοί,) Ita cum Reiskio correximus pro vulgata βέβαιοι. Codex B dat: βεβαιωταὶ.

2) Πίστευε δὲ τοῖς ἀποβεβηκόσιν ὀνείροις, ὡς —) ὀνείροις ex Codice B inserui. Paullo post ex coniectura scripsi ἡγοῦ δ' ἔτι καινότερον pro ἡ. δέ τι κ.

3) καὶ ἀεὶ σιδήρῳ συνεῖναι, τοῦτ' ἔστι, συναναστρέφεσθαι. Ὁ δὴ βέλτιστος —) Verba: συνεῖναι, τοῦτ' ἔστι, a me ex Codice B adiecta sunt. Et cum eodem Codice B ante βέλτιστος scripsi δὴ pro δὲ. Postulat id sententia.

Cap. LXVI.

1) τὸ γὰρ αὐτὸ γεφύρας ἔργον εἶχε:) Malim: γεφύρᾳ in dativo casu, propter τὸ αὐτό.

Cap. LXVII.

1) ἐφόδιον γὰρ παιδείας ὁ πλοῦτος.) Suidas: Ἐφόδιον παιδείας ὁ πλοῦτος. Quae verba ex nostro Artemidoro de-

scripta sunt. Huc praeterea pertinent Aristoteles Polit. L. IV. c. 11.: πρὸς παιδείαν, ἣ φύσεως δεῖται καὶ χορηγίας τυχηρᾶς. et Lucian. de Somnio: Τοῖς πλείστοις οὖν ἔδοξε παιδεία μὲν καὶ πόνου πολλοῦ, καὶ χρόνου μακροῦ, καὶ δαπάνης οὐ σμικρᾶς, καὶ τύχης δεῖσθαι λαμπρᾶς.

2) δράκων ἱερὸς τῷ μαντικωτάτῳ Ἀπόλλωνι ἄνακ.) Aelian. de Animal. L. XI. c. 16.: ἴδιον δὲ ἦν ἄρα τῶν δρακόντων ἡ μαντική. Conf. eund. Aelian. de Animal. L. XI. c. 11., Macrobii Saturnal. I. 20. et Spanhemii Observatt. in Callimach. Hymn. in Delum v. 91. ad illud: ὄφις μέγας —. Profert nostrum locum et Wetsten. ad Apocalyps. XII. 3.

3) λῃστεύων ἑάλω καὶ ἐτραχηλοκοπήθη;) Hic latro decollatus est. Apud alios tamen scriptores latroni irrogatur poena pali sive crucis, ut Euripid. in Rheso v. 512. — 515.:

Τοῦτον δ', ὃν ἴζειν φῂς σὺ κλωπικαῖς ἕδραις,
Καὶ μηχανᾶσθαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ
Πύλῶν ἐπ' ἐξόδοισιν ἐμπείρας ῥάχιν,
Στήσω πετεινοῖς γυψὶ θοινατήριον.

et Ioseph. Antiq. Iud. L. XIX. c. 1. §. 13.: μῖμος εἰςάγεται, καθ' ὃν σταυροῦνται λῃστῶν ἡγεμών. ubi vid. Commentatores. Conf. etiam D'Orvill. ad Charit. p. 299.

Cap. LXIX.

1) ὁ δὲ σφαιρισμὸς τὴν ὀξυθύμησιν καὶ φιλονεικίαν.) Vera haec lectio Codici B debetur. Vulgo legebatur τὴν ἐξ ἕδου ῥῆσιν pro τὴν ὀξυθύμησιν, *iracundiam.*

2) — ἀντικροῦσι.) Conf. Commentatores ad Petron. Sat. c. 27. ad illa verba: *ipse paterfamiliae, qui solea-tus pila sparsiva exercebatur.* et Hieronym. Mercurial. de Arte Gymn. L. II. c. 5.

3) τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον.) Illud αὐτὸν, quod in Rigaltii edit. omissum erat, ego ex utroque Codice et Aldo in textum revocavi.

Cap. LXX.

1) τῶν ἰχθύων ἀπεθ.) Sic cum Cornario ac Reiskio legendum, non, ut in vulgatis est, τῶν ἀδελφῶν ἀπεθ.

2) ζημίας προσδοκωμένης λύσιν.) Pro vulgata προσδοκωμένη auctoritate Codicis B scripsi προσδοκωμένης, in genitivo casu; et sic quoque Interpres vertit: *damni expectati solutionem.*

3) φοβούμενος ἐξ ἐπηρείας ἐργ.) Antea libri habebant: ἐξ ἐπιρείας, pro quo ἐξ ἐπηρείας scripsi, Codicem A sequutus, ubi in margine ἐπηρείας scriptum est. Certe nostra lectio multo melior est quam vulgata, ut nemo non videt.

Cap. LXXI.

1) αἰνίσσωνται) Sic scripsi in coniunctivo ob antecedens ὅταν. Vulgo: αἰνίσσονται.

2) ἀβασανίστως) i. e. *absque acri scrutinio.* Hesych.: Ἀβασάνιστα. ἀνεξέταστα. ad quem locum videndus Alberti.

3) διὰ τοῦ δεῖνος) Post διὰ cum Reiskio delevi articulum τό, et paucis post verbis cum eodem Reiskio scripsi ἐλέγετο pro ἔλεγε τό.

Cap. LXXII.

1) μακάριον ἔσεσθαι) i. e. *moriturum esse.* Hesych.: Μακαρίτης ὁ τεθνεώς, ὁ μακάριος ὁ νεκρός. Timaeus: βάλλ' εἰς μακαρίαν, ἀντὶ τοῦ, βάλλ' εἰς ᾅδου· ὅθεν τοὺς ἀποθανόντας Μακαρίτας ἔθος καλεῖν· ἢ ὅτι ἡ Μακαρία θυγάτηρ οὖσα τοῦ Ἡρακλέους, ἐκοῦσα ὑπὲρ τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους ἀπέθανεν. Ad quem locum vide Ruhnken. Sic etiam Latinis dicebatur *felix* et *beatus* pro *defuncto.* Ut Horat. Serm. I. 9. 28.: *Omnes composui felices.* Superius ad voc. ῥωμαϊκὴν ἐσθῆτα καὶ ὑποδήματα, *togam et calceos*, conf. Salmas. ad Ter-

tullian. de Pallio p. 386. — 389. ad illa verba: *Calceis nihil dicimus proprium togae tormentum.*

2) καὶ τοῦτο εἶναι — εὐδαιμονίαν.) Locus hic praeclare illustrabit Marc. Evangel. XVI. 19., ubi vid. Wetsten.

Cap. LXXVII.

1) Ὁ μὲν γὰρ περιεχόμενος —) Vulgo: ἀλλὰ περιεχόμενος —. Nostra lectio auctoritate Codicis B nixa melius respondet verbis, quae sequuntur: ὁ δὲ ἄρχων —.

Cap. LXXVIII.

1) ὅσον δυνάμεως) Vulgo: ὅσοι δυνάμεως —. Ego cum Salmasio (ad Ael. Spartian. p. 40. ubi vide.) et Reiskio scripsi ὅσον δ. Codex B dat: ὅσων δυνάμεων —.

2) ἢ πρός τινων ἀμελουμένους ἢ ὑβριζομένους, —) Verba ἀμελουμένους ἢ ex Codice B inserui, et paullo post eundem Cod. B sequutus scripsi οὓς χρὴ puncto post κατακεχωσμένους deleto, pro χρὴ οὖν, ut antea erat. Statim post in eodem Codice B scriptum est ἀνευρόντας pro vulgato ἀνύρωντα, quem tamen singularem numerum retinui propter id, quod antecedit: τοῦ ἰδόντος.

Cap. LXXX.

1) ἐτύμων) Post hoc delevi asteriscum. Hic locus bene habet.

2) ἀποχὴν τῷ χρ.) Ἀποχὴ h. l. est *cautio solutae pecuniae.* Hac voce utuntur etiam Iurisconsulti.

3) Τόκος δὲ καλεῖται πᾶς ὁ γεννώμενος παῖς.) Hesych.: Τόκος, γένεσις. Euripid. Cyclop. v. 161.:

Οδ.: Ἐκφέρετε νῦν τυρεύματ', ἢ μήλων τόκον.

ubi videndus Hoepfner.

4) καθ' ὧν) Ita Reiskius correxit pro καθ' ὃν.

5) Νίκαιναν τινὰ καλούμενον. Ἦν δὲ οὗτος) Post καλούμενον et ante Ἦν vulgo legebantur haec verba: ὅτι μὴ τὴν ἐτυμολογίαν τοῦ ὀνόματος, ἀλλὰ καὶ τὴν πρᾶξιν τοῦ ὀνομαζομένου ἐν ὕπνῳ δεῖ προσέχειν. Quae sustuli ut glossema verborum, quae paucis interiectis antecedunt: Μέμνησο δὲ, ὅτι εὐφήμων ὀνομάτων ἄ. αἱ — ἔπη.

6) λελειμμένος.) Sic scribendum erat pro λελυμένος.

Cap. LXXXI.

1) τοῦ πάτρωνος) Huc Glossae Basilic.: Πάτρων λέγεται ὁ ἐλευθερωτὴς τοῦ δούλου. Hesych.: Πάτρωνες. οἱ πρῶται τῶν ἀξιωθέντων τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ὑπὸ Ῥωμύλου ἑκατὸν ὄντες, ὡς περ δευτέρων πατέρων τάξιν ἐχόντων· καὶ ἐκ τρίτου οἱ κρινόμενοι βοηθοὶ παραγινόμενοι. ubi videndus Alberti. Conf. etiam Du Fresn. Glossar. Gr. T. I. p. 1137. s. v. Πάτρων. Supra initio huius cap. de νεκυσίοις καὶ περιδείπνοις vide Polluc. VIII. c. 7.; Hieronym. in Ierem. c. XVI. 7.; I. Meursii Graeciae Feriatae Lib. V.: Νεκύσια. et Caroli Patini Commentar. in tres Inscr. Gr. (in Polen. Supplem. Vol. II. p. 1061.). Vide etiam Reimar. ad Dio. Cass. L. XL. T. I. p. 253. ad illa verba: ὥστε καὶ τὴν ἐνάτην τὸ περίδειπνον ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορᾷ, τυφομένου ἔτι τοῦ βουλευτηρίου, ποιῆσαι, —. et Nostrum infra L. V. S. 82.

Cap. LXXXII.

1) ἀλείπτην) Conf. Mercurial. de Arte Gymn. L. I. c. 12.; Potteri Archaeolog. T. III. p. 557. — 616. et K. Sprengelii *Geschichte der Arzneykunde* T. I. p. 209.

2) Λεωνᾶς ὁ Σύρος — ἐλαίῳ θερμῷ καὶ ἡδίοις χρισάμενον κατὰ τοῦ στήθους ποιῆσαι αὐτὸν ἀναβιῶναι.) Hic locus lucem dabit illi loco in Lucae Evangel. VII. 15.

3) εὐημέρησε τῷ ἀγῶνι) Verbum εὐημερεῖν h. l. est *victoriam in certamine reportare.* Conf. Ioann. Beckmannum ad Antigoni Carystii Histor. Mirabil. Collectanea c. 1. ad illa verba: εὐημερήσαντός γ' οὖν τοῦ Ῥηγίνου ἐν τῷ ἀγῶνι, ἐνίκησεν Εὔνομος ὁ Λοκρός, etc. et Küster. ad Suid. sub vocabulo Ἱππέας.

4) ἐπιπροσθεμένου τὴν ἐργασίαν τ. στ.) Huius loci sensum non satis percipio.

5) κατορωρύχθαι:) Sic scribendum erat pro vulgato κατωρορύχθαι.

6) Τῶν δὲ ἄλλων ἐν οὐδενὶ νεκρῷ ἃ δοῦναι συμφέρει.) Sic vulgo legebatur. Cornarius haec omittit. Nos in refingendo hoc loco Reiskium sequimur.

Cap. LXXXIII.

1) τὰ αὐτὰ γὰρ ἀποβήσεται. Ἔστι δὲ ταῦτα οὐχ ὅμοια —) Verba: Ἔστι δὲ ταῦτα, non habent Codex A et utraque editio. Ego ea ex Codice B in textum recepi. Et vulgatum ταῦτα ante γὰρ ἀποβ. mutavi in τὰ αὐτὰ, *eadem.* Ita paullo ante: τὰ αὐτὰ γὰρ ἀποβήσεται. Ceterum cum hoc loco conf. Nostrum supra c. 51.

2) καὶ τὰ συμπτώματα τὰ ἐπακολουθοῦντα) Posteriorem articulum τὰ cum Reiskio inserui. Codex B hunc locum ita habet: τὰ δὲ κατασυμπτώματα ἀκολουθοῦντα.

3) τετοκέναι. Ὁ κριτέων:) Pro vulgato ἐκρίθη ex Codice B scripsi: Ὁ κριτέον. Itaque verba, quae proxime sequuntur: εἰ μὲν ἱερέως εἴη ἡ γυνή: τ. τεχθὲν — ἀνατροφὴν παίδων., Artemidori κρίσιν continent. Et tum ὁ δὲ εἶπεν refer ad illum Syrum.

4) ἱεροὶ οἱ χῆνες καὶ ἐν ναοῖς ἀναστρεφόμενοι.) Huc Plutarch. de Fortuna Romana p. 325.: Χῆνες ἱεροὶ περὶ τὸν νεὼν τῆς Ἥρας ἐτρέφοντο θεραπεύοντες τὴν θεόν. Petron. Sat. c. 136.: *vix ad casae hostiolum praecesserat, quum ecce*

tres anseres sacri, qui, ut puto, medio die solebant ab anu diaria exigere, impetum in me faciunt, etc. et c. 137.: *Occidisti Priapi delicias, anserem omnibus matronis acceptissimum.* Auctor Queroli p. 27.: *Hosne tu olores esse narras? ego in sacellis proxime anseres inspexi multos: neminem vidi cygnum.* Cum quibus locis conf. Liv. L. V. c. 47., Columell. L. VIII. c. 13., Gisb. Cuperi Harpocrat. p. 54. et Spanhem. de Praest. et Usu Num. T. I. p. 306. Adde Perizon. ad Aelian. Var. Hist. L. V. c. 17. ad illa verba: τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τὸν ἱερὸν στρωθὸν —. et Taubmann. ad Plaut. Bacchid. Act. I. Sc. 1. v. 35. ad voc. *Turturem.*

5) στεγανόπους) Hesych.: Στεγανόποδες. ἔρνιθες, οἱ ἐν ὕδατι τρεφόμενοι καὶ διατρίβοντες, καὶ τοὺς πόδας ἔχοντας στεγανούς, ἤτοι δέρματι ἐπειλημμένους. Ad quem locum videndus Alberti.

6) ἀναστροφὴν παίδων.) Sic cum Reiskio scripsi pro vulg. ἀναστροφὴν π.

7) ὅτι μὴ εἶπεν ἐν ὕδατι —) Praepositionem ἐν post εἶπεν cum Reiskio addidi. ὅτι μὴ est pro εἰ μὴ, *nisi*. Postea pro τεθνήξεσθαι ex Codice B scripsi ἀποτεθνηκέναι in praeterito, quia supra legitur: ὁ Σύρος ἔνειρον ὥρισεν ἀποβεβηκέναι —.

Cap. LXXXIV.

1) περὶ τῆς αὔριον) Sic cum Reiskio scripsi pro περὶ τὴν αὔρ.

2) μεγάλα καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ ποιοῦσι;) Verba καὶ τὰ κακὰ a me ex Codice B adiecta sunt; et sic quoque Interpres: *magna et bona et mala inducunt.*

3) τὸ Καλλιμάχειον ἔχει:) Post ἔχει delevi articulum τὸ, ut supervacaneum. Postea pro μικροῖς et μικρὰ, ut vulgo erat, dorice scripsi: μίκκοις et μίκκα. Sic enim Ety-

mologic. M. hunc versum nobis servavit in vocabulo Μίκκος: Μίκκος σημαίνει τὸν μικρόν. Καλλίμαχος: Τοῖς μίκκοις μίκκα δεδοῦσι θεοί. Huc pertinet etiam Gregor. Episcop. Corinthi Lib. de Dialectis. II. de Dorica. §. XCIX.: Τὸ μικρὸν μικκὸν λέγουσιν. ὡς Θεόκριτος· — — Ἴθ', ὦ ξένε, μικκὸν ἄκουσον τῆσδ' ἀηδών. —. ubi vid. Commentatorem. Conf. etiam Fischeri Animadverss. ad Graxim. Gr. Velleri Vol. I. p. 192. sq. Porro Suidas penacuit μίκκος, uti et auctor Etymologici M., quos sequutus sum. Ceterum hic versus invenitur in Rich. Bentleii editione Fragmentorum Callimachi 179.

4) Ταῦτα μὲν οὖν, ὦ τέκνον) Illud οὖν ex Codice A in textum recepi. Sic etiam in fine secundi libri: Ταῦτα μὲν οὖν —. et in fine tertii libri: Ταῦτα μὲν δὴ —.

AD LIB. V. Prooem.

1) πάνυ ῥᾴδιον) Ante ῥᾴδιον cum Reiskio delevi αὖ, pro quo Codex B habet τέχνιον.

2) αἰσχύνοιτο, —) Pro vulgato αἰσχύνεται Codicem B sequutus scripsi αἰσχύνοιτο in optativo, ob praecedens ἄν. Eadem de causa paullo post mutavi ἔχει in ἔχοι, ut idem Codex B habet.

3) ψιλὰς τὰς ἀποβάσεις) Articulum τὰς ex Codice B posui pro vulgato τε.

4) θεωμένων τύχας) Post θεωμένων cum Reiskio delevi ἡμῶν, ut superfluum. Etiam Cornarius id omittit.

5) αὐτῷ σοι προσφανησόμενος) Pro vulgato ταὐτὰ correximus αὐτῷ, ut Reiskius quoque iam voluit.

Somn. III.

1) ὄγκον εὐεξίας,) Vulgo: οἶκον ε. Legendum est: ὄγκον ε. Vid. Reisk. ad h. l.

Somn. IV.

1) — λιβανωτῷ —: ἀσεβείας ἕδλῳ;) Conf. Geoponic. L. XI. c. 15.

Somn. V.

1) — ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἡθμοῦ) Perperam legebatur: ἴνθμὸν —. Nos cum Suida, qui hinc sua decerpsit, et Codice B scripsimus ἡθμοῦ. In quo tamen posteriori scriptum est: ἡ ὁμοῦ. Ex ΗΘΜΟΥ autem facillime fieri potuit ΗΟΜΟΥ. Suidas ita habet: Ἠθμός. Διυλιστήρ. Καὶ μέν τοι καὶ διακριθὲν πρότερον ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἡθμοῦ. Nostrum praeterea locum iam Toupius (Emendd. in Suidam T. I. P. II. p. 260. et seq.) et Reiskius emendavere. Statim post pro τὸ νάπι ἔπινεν, ut vulgo scriptum erat, ex Codice B edidi τὸ σίνηπι πίνειν. Nam σίνηπι legitur et initio huius Somnii, et in Suida in vocabulo Ἴθματα, ubi haec leguntur: Ἴθματα. Ἴσχνη — ὀρμάς. — Ἰθμὸς. Τὸ δὲ σίνηπι διακριθὲν ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἰθμοῦ. Confundit Suidas Ἠθμὸς et Ἰθμός. Et ad infinitivum πίνειν supple ἔδοξε.

Somn. VII.

1) ἔτυχε δὲ αὐτῷ δίκη οὖσα) αὐτῷ ex Codice B inseruí. Sic enim supra Somn. V.: ἔτυχε δὲ αὐτῷ δίκη οὖσα —.

2) ἐνίκησε τῷ τοῦ ἕλους λόγῳ,) Pro εἴδους, ut vulgo legebatur, ex Codice B dedi ἕλους. Nimirum quod sequitur σέλινον accipiendum est pro ἑλεοσέλινον (vel ἑλειοσέλινον),

apium aquaticum. Sic Homerus Iliad. II. 776.: — ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον. Conf. Theophrast. Hist. Plant. L. VII. c. 6. ibique Commentat. ad voc. Σέλινον. Ceterum ad verba, quae praecedunt: Ἔδοξέ τις ἐν Νεμέᾳ — ἦν ἕλος, pertinet Trillerus, qui in Observatt. Critic. haec scribit: *Haec sane ineptissima et obscurissima iure videntur, quid enim maxima illa palus huc faciat et quamnam emphasin, aut sensum saltim, hic habeat, prorsus nescio. Quare vix dubitem, quin scribendum fuerit:* ἐν ᾧ παμμέγεθες ἦ σέλινον, *in quo agro ingens apii copia erat. Probabilem vero hanc nostram esse coniecturam, sequentia verba mox clare, nisi fallor, evincunt:* καὶ δὴ ἐνίκησε τῷ τοῦ εἴδους λογ. — νικῶντας στεφανοῦσθαι. *Nullus enim prorsus horum, et antecedentium, verborum, nexus, nisi quid de apio praecessisse supponamus, quod omnium optime et commodissime in voce ἕλος latere potuisse mihi, ut iam dixi, verisimillimum videtur. Nihil tamen arroganter pronuncio.* In his nos Trillero consonare non possumus.

3) — Νεμέᾳ —) Lucian. de Gymnasio c. 9.: Σόλ. Ὀλυμπιάσι μὲν στέφανος ἐκ κοτίνου, Ἴσθμοῖ δὲ ἐκ πίτυος, ἐν Νεμέᾳ δὲ σελίνων πεπλεγμένος· Πυθοῖ δὲ μῆλα τῶν ἱερῶν τοῦ θεοῦ· παρ' ἡμῖν δὲ τοῖς Πανεθηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς μορίας. Hygin. Fab. p. 147. ed. Staveren.: *At draconem Adrastus et ceteri occiderunt, et Lycum pro Hypsipyle deprecati sunt, ludosque puero funebres instituerunt, qui tertio quoque anno fiunt, in quibus victores apiaciam coronam accipiunt.* Ad quem locum vide Commentatores. De Nemeorum corona copiosissime disputavere Servius ad Virgil. Eclog. VI. v. 68. et Hadr. Iunius Animadverss. L. IV. c. 21. Conf. etiam Commentator. ad Theophrast. Hist. Plant. L. VII. c. 6. ad voc. Σέλινον. et Polyaen. Strateg. L. V. c. 12. p. 487. ed. Maasvicii.

Somn. VIII.

1) Ἔδοξέ τις — κναφάλων: —) Ex hoc loco descripsit sua Suidas: Γνάφαλοι. Ἔδοξέ τις ἐν τῇ τύλῃ πυρσὺς ἔχειν ἀντὶ γναφάλων, καὶ παιδάριον ἐγέννησεν ἄῤῥεν. Πτίλων τῶν ὑπὸ γνάθοις κειμένων. Ad quem locum conf. Lamberti Bos Animadverss. ad Suidam et Toup. Emendatt. in Suidam P. I. p. 106. Ad nostrum locum pertinet etiam Iul. Pollux L. X. Segm. 40.: ἐν δὲ τῷ Ἀντιφάνους Φάωνι καὶ κατὰ τὴν κοινὴν χρῆσιν ἔστιν εὑρεῖν, τὰς τύλας, στρώματα, κλίνας· ὥςπερ καὶ παρὰ Σαπφοῖ. —. ubi vid. Commentat. ad vocem Τύλη.

Somn. IX.

1) — Ἀσκληπιῷ — ἀλεκτρυῶνα —) Conf. Iusti Godofr. Gunzii et Io. Fr. Gottl. Richteri Dissertation. de Δαδουχίαις in Sacris Aesculapii. Lipsiae 1737. (in Ackermanni Opusculis p. 78. seq.) et Dan. Vink M. D. Amoenitatt. Philologicomedicc. p. 69. et seqq.

Somn. X.

1) — ἀπολωλεκέναι:) Sic lego in activo. Antea erat: ἀπολωλέναι. Nostram lectionem confirmat etiam Codex B. Ad proximum vocabulum, quod antecedit: δικαιώματα, pertinent Basilic. L. II. Titul. 2.: Δικαιώτατά ἐστι καὶ τὰ πρὸς ἀπόδειξιν τῆς δίκης συμβαλλόμενα πρόςωπα. et postea: αἱ αἰτίαι μὲν ἐξ ὧν τὸ πρᾶγμα συνίσταται, δικαιώματα. —. Porro Isocrates in Archidam. §. 8. extrem. δικαιώματα dicit pro δικαιολογίας. Conf. etiam Harpocration. Cornarius hunc locum sic vertit: *Visus est sibi quis iniuriarum accusatus literas ac libellos iustificationis suae perdidisse*, etc.

Somn. XI.

1) ἀπὸ τῆς σελήνης) Vulgo τῶν, pro quo scripsi τῆς, ut et uterque Codex habet.

phyr. de Antro Nymph. c. 32.: Ἀθηνᾶς μὲν γὰρ τὸ φυτόν· φρόνησις δὲ ἡ Ἀθηνᾶ. ubi vid. Commentat.

Somn. XIX.

1) συνανατέλλειν) Sic scripsi in praesenti pro vulgato συνανατελεῖν. Statim enim post sequitur tempus praesens συντρέχειν. Proximum verbum ἀπήγξατο cum Aldo scripsi. In Rigaltii editione perperam impressum erat: ἄπηξατο.

Somn. XX.

1) φανὸν) Timaeus: Λαμπτήρ. φανός. ubi vid. Ruhnken. Ad hunc locum facit etiam Galeni locus, quem ex Glossis eius Hippocraticis describam: Λαμπτὴρ, ὃν οἱ πολλοὶ φανὸν ὀνομάζουσιν· ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι· παρὰ μέντοι τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα τοῖς Ἀττικοῖς, ἐν ᾧ ξύλά τε κατακαίετο παρέξοντα φῶς· ἀλλὰ καὶ αἱ δᾷδες, καὶ ὁ λύχνος ἔστιν ὅτε λαμπτὴρ ὀνομάζεται. Conf. Wetsten. ad Ioann. XVIII. 3. ad illud vocabulum φανῶν.; Maasvicium ad Polyaen. Strateg. p. 30. et Casaubon. ad Athenaeum L. XV. c. 18. Quae proxime sequuntur verba: τοῦτον, ὅντερ λαμπτῆρα καλοῦσι, a me uncis inclusa sunt, ut glossema. Confirmat hoc etiam Ruhnkenii auctoritas, qui ea contextu eiici iubet.

2) καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ) Articulum τῷ ex Codice A intexui. Codex B ita habet: καὶ τούτου τὸν διττὸν τρόπον.

Somn. XXI.

1) ἐπὶ κύκλῳ τρίποδος) Pollux L. X. c. 23.: τοῦ Δελφικοῦ τρίποδος ἐπίθημα κύκλος καὶ ὅλμος. Ammian. Marcellin. L. XXIX. p. 387. et seq.: *Et prior Hilarius, „Construximus, inquit, magnifici iudices, ad cortinae simi-*

2) ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ) Cornarius vertit: *cum rege colloquutus*, —. Ἐντυγχάνειν Graeci dicunt *adire Imperatorem ac preces ad eum deferre*, quod plerumque fiebat scripto. Itaque melius vertere debuerat: *libello Imperatori oblato angariae onere liberatus est.* Illi autem libelli precum plerumque hoc modo incipiebant: Δεόμεθά σου τοῦ κράτους κ. τ. λ. Conf. Henr. Vales. ad Eusebii Pamph. Antonin. Pium. Ecclesiastic. Historiae L. IV. c. 12. T. I. p. 158. edit. Reading., item ad Theodoret. Episcop. Cyri Eccles. Histor. L. I. c. 4. et ad Sozomeni Histor. Eccl. L. VI. c. 5. in Ioviano; Eliae Cretensis Commentar. in S. Gregorii Nazianzeni Orat. VI. ad illa verba: — λατρείαν ταύτην ἡμῶν καὶ ἔντευξιν. et Du Fresn. Glossar. Gr. T. I. p. 389. in vocabulo Ἔντευξις.

Somn. XVII.

1) τῆς οἰκείας) Sic legendum, non οἰκίας, ut antea erat.

Somn. XVIII.

1) ἀειθαλὲς τὸ φυτὸν) Geoponic. L. XI. c. 1.: Δένδρα ἀειθαλῆ ἐστι, μηδέποτε φυλλοῤῥοοῦντα ἐν τῷ χειμῶνι, ἰδ'. φοίνιξ, κίτριον, στρόβιλος, δάφνη, ἐλαία, κυπάρισσος, κεράτεα, πίτυς, πρῖνος, πύξος, μυρσίνη, κέδρος, ἰτέα, καὶ ἄρκευθος. Conf. Theophrast. Hist. Plant. L. I. c. 15., Varron. de R. R. L. I. c. 7. et L. Allatium in Eustathii Hexaemeron. Ad verba, quae sequuntur: καὶ τῇ Ἀθηνᾷ ἀνακείμενον, conf. Geoponic. L. IX. c. 1.: Περὶ ἐλαιῶν.

2) φρόνησις — ἡ θεός.) Villoison. Anecdot. Graec. T. I. p. 3.: Ἀλληγορικῶς δὲ, ὡς ἐν ὀλίγῳ πολλὰ συνελεῖν, Ἀθηνᾶ, ἡ φρόνησις· ἐκ Διὸς δὲ, διὰ τὸ ἐκ τοῦ νοός. Ζεὺς γὰρ καὶ ὁ νοῦς ἐκ κεφαλῆς, διὰ τὸ ἐκεῖ λογιστικὸν, οὗ προβολὴ ἡ φρόνησις. Por-

phyr. de Antro Nymph. c. 32.: Ἀθηνᾶς μὲν γὰρ τὸ φυτόν· Φρόνησις δὲ ἡ Ἀθηνᾶ. ubi vid. Commentat.

Somn. XIX.

1) συναναπέλλειν) Sic scripsi in praesenti pro vulgato συναναπελᾶν. Statim enim post sequitur tempus praesens συντρέχειν. Proximum verbum ἀπήγξατο cum Aldo scripsi. In Rigaltii editione perperam impressum erat: ἄπηξατο.

Somn. XX.

1) φανὸν) Timaeus: Λαμπτήρ. φανός. ubi vid. Ruhnken. Ad hunc locum facit etiam Galeni locus, quem ex Glossis eius Hippocraticis describam: Λαμπτῆρ, ὃν οἱ πολλοὶ φανὸν ὀνομάζουσιν· ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι· παρὰ μέντοι τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα τοῖς Ἀττικοῖς, ἐν ᾧ ξύλά τε κατακαίετο παρέξοντα φῶς· ἀλλὰ καὶ αἱ δᾷδες, καὶ ὁ λύχνος ἔστιν ὅτε λαμπτῆρ. ὀνομάζεται. Conf. Wetsten. ad Ioann. XVIII. 3. ad illud vocabulum φανῶν.; Maasvicium ad Polyaen. Strateg. p. 30. et Casaubon. ad Athenaeum L. XV. c. 18. Quae proxime sequuntur verba: τοῦτον, ὅνπερ λαμπτῆρα καλοῦσι, a me uncis inclusa sunt, ut glossema. Confirmat hoc etiam Ruhnkenii auctoritas, qui ea contextu eiici iubet.

2) καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ) Articulum τῷ ex Codice A inserui. Codex B ita habet: καὶ τούτου τὸν δεττὸν τρόπον.

Somn. XXI.

1) ἐπὶ κύκλῳ τρίποδος) Pollux L. X. c. 23.: τοῦ Δελφικοῦ τρίποδος ἐπίθημα κύκλος καὶ ὅλμος. Ammian. Marcellin. L. XXIX. p. 387. et seq.: *Et prior Hilarius, „Construximus, inquit, magnifici iudices, ad cortinae simi-*

litudinem Delphicae diris auspiciis de laureis virgulis infaustam hanc mensulam, quam videtis: et imprecationibus carminum secretorum, choragiisque multis ac diuturnis ritualiter consecratam movimus tandem: movendi autem, quoties super rebus arcanis consulebatur, erat institutio talis. Conlocabatur in medio domus emaculatae odoribus Arabicis undique, LANCE ROTUNDA PURE SUPERPOSITA, ex diversis metallicis materiis fabrefacta: cuius in ambitu rotunditatis extremo elementorum viginti quatuor scriptiles formae incisae perite, diiungebantur spatiis examinatae dimensis. —.

2) καὶ ἰσικὸς (vel εἰκὸς) τὸ σχῆμα τῆ νήσῳ.) Pro ἰσικὸς Rigalt. Editio habet: κύκλος. Sed in utroque Codice et Aldo legitur: οἶκος, quod ego mutavi in ἰσικὸς. Quae quin sincera lectio sit, nemo dubitare potest. Hunc locum sic verto: *Nam aqua eum circumfluebat, et dissi* (κύκλον) *figura similis erat insulae.*

Somn. XXII.

1) — ὁ ἀσκὸς γ. κ. ὑγροῦ ἐστι δεκτικός.) Conf. Matthaei Evangel. IX. 17. et Commentatores ad Petronii Sat. c. 34. ad illa verba: *amphorae vitreae* —.

Somn. XXIII.

1) — τοῦ οὐρανοῦ ἑστῖρα ἐκτεσεῖν,) Vulgo: ἑστῖρες. Nos cum Cornario ac Reiskio scripsimus ἑστῖρα in singulari, propter ea, quae sequuntur.

2) Ὁ μὲν οὖν πεσὼν ἑστὴς ἐσ. —) Conf. Nostrum supra L. II. c. 9. not. 6. et c. 36. not. 14. et Gilberti Wakefield Silv. Critic. P. V. p. 43. ad Matth. C. XXIV. v. 29.

Somn.

i. c. ἐχεύειν, *coire*. Conf. Scaliger. ad Varron. de L. L. IV. p. 64.

Somn. XXXII.

1) διέπνευσεν αὐτῷ πάντα τὰ τῶν πραγμάτων ἡμερῶν πέντε καὶ πεντήκοντα.) Pro διέπνευσεν Reisk. vult: διέπεσεν, quod mihi quoque magis placet quam vulgata. Postea pro τὰ τῶν πραγμάτων idem mavult: τὰ πράγματα. Sed τὰ τῶν πρ. non plane reiiciendum videtur. Denique ad interrogationem: cur intra 55 dies? nihil aliud respondere possum, quam: quod intra ipsos tot dies illi omnia negotia annihilata sunt.

Somn. XXXIII.

1) ἔζοντας τοὺς περὶ τὸν ἀρχὸν τόπους κατ.) Vulgo: ἔζοντα (pro quo Aldus: ὄξοντα) τοὺς περὶ τὸν ἀρχαῖον ὀμφαλὸν τόπους κατ. Nos Reiskii auctoritatem sequimur.

2) φάρμακον θανάσιμον ἐκὼν ἔπιεν, οὐχ ὑπομένων —) Ita cum Reiskio lego ac distinguo. Antea hoc modo: φ. θ. ἑκὼν ἔπιεν οὖν ὑπομένων —. Quod ad φάρμακον θανάσιμον attinet: conf. Nostrum supra L. II. c. 64. not. 1.

3) καὶ ἑκαύθη θᾶττον) In Rigaltii editione ἐκκαύθη impressum erat. Nos ex Aldo scripsimus: ἑκαύθη.

Somn. XXXV.

1) ἀπ' αὐτῆς δρεπόμενος) Pro vulg. ἐπ' cum Reiskio scribendum erat ἀπ'.

Somn. XXXVI.

1) ἐκβάλλεσθαι τοῦ γυμνασίου:) Post ἐκβάλλεσθαι cum Reiskio eieci verba: τῶν οἰκείων καὶ, ut inepta.

inclusum abest ab utroque Codice et Aldo. Ad verba, quae antecedunt: *κύειν, ἤδη τ' ὠδίνειν, καὶ ἐγγὺς τοῦ τεκεῖν*—, conf. Goens. ad Porphyr. de Antro Nymph. c. 25.

2) *καὶ μὴν γενομένων ῥᾳόνως μὴ τέλεον ὑγιαίνειν*:) Ante *γενομένην* legebatur *μὴ*, quod mutavi in *μὴν*. Poscit id sensus verborum. Postea pro *ῥᾷον ὡς*, ut vulgo erat, coniunctim scripsi *ῥᾳόνως*, ut iam Reiskius voluit. Cum hoc loco conf. Nostrum infra Somn. LXXI. not. 2.

3) *Τὸ δὲ καλὸν παιδάριον ἦν ὁ θάνατος, ὅστις αἰρετώτερος ἦν*) Hinc imploratio mortis in Epigrammate vetusto e lapide, quem Goens Romae olim visum e Collectaneis MSS. I. Scaligeri Bibl. LBat. descripsit:

ΗΛΘΕΣ. ΕΜΟΙ. ΖΩΗΣ. ΓΑΤΚΕΡΩΤΕΡΕ.
ΌΣ. Μ'. ΑΠΕΛΤΣΑΣ
ΝΟΥΣΩΝ. ΚΑΙ. ΚΑΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ. ΜΟ-
ΓΕΡΑΣ. ΠΟΔΑΓΡΑΣ.
ΑΥΡΗΛ. ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ. ΕΤΟΣ. ΑΓΩΝ. Ω.

Conf. van Goens ad Porphyr. de Antro Nymph. c. 18. p. 18. ad illa verba: *πεποίηνται ἤδη τὸ μέλι καὶ θανάτου σύμβολον· διὸ καὶ μέλιτος σπονδὴν τοῖς χθονίοις ἔθυον. τὴν δὲ χολὴν ζωῆς. ἤτοι δι' ἡδονῆς αἰνιττόμενοι ἀποθνήσκειν τὸν τῆς ψυχῆς βίον, διὰ δὲ πικρίας ἀναβιώσκεσθαι. ὅθεν καὶ τοῖς θεοῖς χολὴν ἔθυον· ἢ ὅτι ὁ μὲν θάνατος λυσίπονος, ἡ δ' ἐνταῦθα ζωὴ, ἐπίμοχθος καὶ πικρά.*

Somn. XXXI.

1) *μισθωτής*:) Pro vulgata *μισθῶν τῆς* cum Reiskio scripsi *μισθωτής*. Statim post pro *εἰς αὐτὸν περιστάσεως* correxi *εἰς τοσοῦτον περιστάσεως* —. Sic Noster supra L. IV. c. 47.: — *εἰς τοσοῦτον πενίας, ὥστε* —. In fine huius Somnii verbum *βαίνειν* Cornarius vertit: *coire*. Recte. Nam *βαίνειν* h. l. idem significat, quod Syracusane dicitur *βατεύειν*,

i. c. ἀχεύειν, *coire*. Conf. Scaliger. ad Varron. de L. L. IV. p. 64.

Somn. XXXII.

1) διέτεινεσαν αὐτῷ πάντα τὰ τῶν πραγμάτων ἡμερῶν πέντε καὶ πεντήκοντα.) Pro διέτεινεσαν Reisk. vult: διέτεσαν, quod mihi quoque magis placet quam vulgata. Postea pro τὰ τῶν πραγμάτων idem mavult: τὰ πράγματα. Sed τὰ τῶν πρ. non plane reiiciendum videtur. Denique ad interrogationem: cur intra 55 dies? nihil aliud respondere possum, quam: quod intra ipsos tot dies illi omnia negotia annihilata sunt.

Somn. XXXIII.

1) ἕζοντας τοὺς περὶ τὸν ἀρχὸν τόπους κατ.) Vulgo: ἕζοντα (pro quo Aldus: ἕξοντα) τοὺς περὶ τὸν ἀρχαῖον ὀμφαλὸν τόπους κατ. Nos Reiskii auctoritatem sequimur.

2) φάρμακον θανάσιμον ἐκὼν ἔπιεν, οὐχ ὑπομένων —) Ita cum Reiskio lego ac distinguo. Antea hoc modo: φ. θ. ἐκών· ἔπιεν οὖν ὑπομένων —. Quod ad φάρμακον θανάσιμον attinet: conf. Nostrum supra L. II. c. 64. not. 1.

3) καὶ ἐκαύθη· θᾶττον.) In Rigaltii editione ἐκκαύθη impressum erat. Nos ex Aldo scripsimus: ἐκαύθη.

Somn. XXXV.

1) ἐπ' αὐτῆς δρεπόμενος) Pro vulg. ἐπ' cum Reiskio scribendum erat ἀπ'.

Somn. XXXVI.

1) ἐκβάλλεσθαι τοῦ γυμνασίου:) Post ἐκβάλλεσθαι cum Reiskio eieci verba: τῶν οἰκείων καὶ, ut inepta.

Somn. XXXVIII.

1) — *κόπρων σὺν ἄρτῳ ἐσθίειν*) Aëtius L. II. *περὶ ἀνθρωπείας κόπρου.* ρ̄ιβ.: *διήτα δὲ τὸ παιδίον, οὗ τὴν κόπρον ἔμελλε λήψεσθαι, καθάπερ αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ Θεραπεύσας ἐδίδαξεν, ἐπὶ θέρμων ἑψοῦ, τούτων δὴ τῶν συνήθως ἐσθιομένων μετ' ἄρτου καλλίστου. ἐδίδου δὲ καὶ οἶνον πίνειν παλαιόν.*

Somn. XXXIX.

1) *ἐπὶ τῇ κεφαλῇ*) Sic cum Reiskio scripsi pro vulg. *ἐπὶ τὴν κεφαλήν.*

2) *κατὰ τὸ Ὁμηρικόν*:) Vide Homer. Iliad. V. 429. Conf. etiam P. Moll. ad Long. Pastoral. p. 37. Pro vulgata *παρὰ* ante *τὸ Ὁμηρικόν* correxi *κατὰ*, quod sententia postulat.

3) *ἥ τε παιδοποιία τὸ λδ.*) Vulgo: *αἵ τε παιδοποιίαι.* Nos scripsimus *ἥ τε παιδοποιία* in singulari, propter ea, quae antecedunt, et quia verbum *ἐσήμαινεν* in singulari sequitur.

Somn. XLII.

1) *Ἔδοξέ — φαγόντες διάδοχοι τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς ἐγένοντο.*) Conf. Nostrum supra L. I. c. 70. Huc pertinet etiam Achmes c. 87.: *Ἡ σὰρξ ὅλη εἰς πάντα πλοῦτον καὶ χρυσὸν διακρίνεται. Ἐάν τις ἴδῃ, ὅτι ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐπλεόνασε: χρυσὸν καὶ πλοῦτον ἀναλόγως τῆς σαρκὸς κτᾶται. Ἐὰν δὲ ἴδῃ τις, ὅτι κρέα ἀνθρώπου μετέλαβεν: ἐκ λοιδορίας πλουτήσει ἀναλόγως τοῦ πλήθους, οὗ ἔφαγεν. Ἐάν τις ἴδῃ, ὅτι ὀπτοῦ κρέατος ἀνθρώπου μετέλαβεν: ἐκ τόκου πλοῦτον ἄδικον κτᾶται.* Conf. etiam Ioann. Apocalyps. XVII. 16. et Paul. Epistol. II. ad Corinth. XI. 20.

Somn. XLIII.

1) τὸν Δία, ἢ τὸν δαίμονά γε) Sic cum Reiskio dedi pro vulgata τὸν διὰ τὸν δαίμονά γε —. Paullo post pro ἀποσπωμένῃ in dativo, ut vulgo legebatur, scripsi ἀποσπωμένη in nominativo; redit enim ad ἀδελφή, non ad ψυχῇ.

Somn. XLV.

1) καὶ τὸ ἑαυτοῦ βρέφος τεθηλᾶσθαι:) Vulgo legebatur τεθοινεῖσθαι, pro quo Reiskius vult τεθόνηᾶσθαι. Nos cum Iacobo de Rhoer legimus τεθηλᾶσθαι in Otio Daventr. c. 15. haec scribente: *Locus sine dubio est corruptus. Dicitur pancratiastes peperisse et infantem comedisse, ideoque inferior factus esse, quia non viri, sed mulieris opus sustinere visus fuerat. An ergo mulierum opus infantes devorare? Reliquit Artemidorus* τεθηλᾶσθαι, *ubera praebuisse. Hoc mulieris opus, et parenti convenit. Si scripturam consideres, facillime voces illas confundi potuisse animadvertes.*

Somn. XLVI.

1) τὸ ὑπ' αὐτῆς γεννᾶσθαι) Pro αὐτῆς vulgo legebatur αὐτοῦ.

Somn. XLIX.

1) ἐθηριομάχησε, καὶ προσδεθεὶς ξύλῳ ἐβρώθη ὑπὸ ἄρκτου;) Ante προσδεθεὶς cum Cornario ac Reiskio particulam καὶ inserui. Iste homo deligatus est ligno, stipiti, i. e. cruci. Nam malefici in amphitheatro ad crucem deligabantur, ut in ipsa cruce a bestiis lacerarentur. Conf. Euseb. Eccl. Hist. L. V. c. 1.; Sueton. in Nerone c. 29. et Commentator. ad Martial. Epigr. VII. ad illa verba: *Pectora praebuit urso —.*

Somn. L.

1) εἰς τὴν οἰκείαν ἑκαστῳ.) Sic legendum, non, ut vulgo, οἰκίαν.

Somn. LI.

1) χρονιωτέρᾳ γενομένῃ) Pro vulg. γινομένῃ cum Reiskio correxi γενομένῃ in aoristo. Postea in fine huius somnii cum eodem scripsi πορείαν pro vulgata πορίαν.

Somn. LIII.

1) τὴν ἐμπλέκουσαν αὐτῇ διαφαίνειν) Vulgata bene habet. Ἡ ἐμπλέκουσα a. δ. idem est, quod ἡ ἐμπλέκτρια.

2) ἱμάτια αὐτῆς χρήσασθαι παρ' αὐτῆς) Pro vulgato χρῆσθαι cum Reiskio scripsi χρήσασθαι, *mutuari*.

Somn. LV.

1) παίδων στάδιον) Sic cum H. Valesio (Emendd. L. III.) ac Reiskio legendum est, non, ut vulgo, παίζων στάδιον —. Erat enim duplex certamen: puerorum et virorum.

Somn. LVI.

1) ἐκτελλομένης) In Rigalt. Edit. vitiose legitur: ἐκπαλλομένης.

Somn. LVII.

1) σπλάγχνα τὸν παῖδα;) Conf. Nostrum supra L. I. c. 33. not. 7. et c. 44. Huc faciunt etiam Paul. Epistol. ad Philemon. v. 10. 12. et 20.: Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, Ὀνήσιμον —. Σὺ δὲ αὐτὸν, τουτέστι, τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ· —. Ναὶ, ἄδελφε, ἐγώ

σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ.; Eumath. de Ism. et Ism. Amor. L. VI. p. 225. ed. Gaulm.; —, καὶ τὰ σπλάγχνα κατεδηδόκει μου —. et Philostrat. de Vit. Sophist. L. II. c. XXVII. Hippodrom. §. 3.: ἀξιούσης δὲ καὶ τὸν Ἱππόδρομον τῆς Ἑλλάδος αὐτίκα παριέναι, „οὐκ ἐπαποδύσομαι, ἔφη, τοῖς ἐμαυτοῦ σπλάγχνοις". Conf. etiam Gilbert. Wakefield Silv. Critic. P. IV. p. 213.

Somn. LVIII.

1) ἐπὶ μάκτρας) Sic legendum pro vulgata ἐπὶ μακρᾶς. Eodem modo inferius correximus μάκτρας pro μακρᾶς. Et post ἀποθεμένων cum Reiskio scripsi αὖ pro αὐτῶν, ut libri habebant. Ad nostrum locum pertinet Glossar.: Κάρδοπος, *matta*.

Somn. LIX.

1) τοῦ λεγομένου ἀκοντίου καὶ εἰς τὸν πόδα) Particulam καὶ de meo adieci. Nam construe: δηχθεὶς καὶ σφακελίσας ἀπέθανεν. Ad hunc locum faciunt Galen. ad Pisonem c. 8.: Ὁ δὲ ἀκοντίας ἐκτείνας ἑαυτὸν πάνυ, καὶ ὥσπερ τι ἀκόντιον ἐφαλλόμενος τοῖς σώμασιν.; Scholiast. Nicandri ad Theriac. v. 491.: Ἀκοντίαι δὲ, οἱ κατὰ τὰ ἀκόντια διατρέχοντες. Καὶ ἄλλα δὲ ζῶα εἰσὶν ἀκοντίαι καλούμενοι, διὰ τὸ ὁρμᾷν ὥσπερ τὰ ἀκόντια.; Isidor. Origin. L. XII. c. 4.: *Exsiliunt in arbores, et dum aliquod animal obvium fuerit, iactant se super illud.* et Plin. Hist. Nat. L. VIII. c. 23.: *Iaculum ex arborum ramis vibrari: nec pedibus tantum pavendas serpentes, sed et missili volare tormento.* Conf. etiam Aelian. H. N. L. VI. 18. VIII. 7. et 13.; Lucan. L. IX. v. 822.; Hesych. in voc. Ἀκοντίαι. et ad h. l. Toup. Emendatt. in Hesych. Vol. IV. p. 66.; Etymolog. Magn. in voc. Ἀκοντίαι.; Michael. Apostol. Proverb. Centur. XV.

Somn. LXVII.

1) ἦν ἔρως ἑταίρας αὐτῷ, ἦν οὐδενὸς —) ἑταίρας cum Cornario ac Reiskio scripsi pro vulgata ἑτέρας. Et ante οὐδενὸς cum posteriore inserui ἧν.

2) ἐπίμωμος, οὐ διὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ —) Sic Reiskius emendavit; quum antea legeretur: — διὰ τὸ γενόμενον, —. Pro αὐτοῖς ante ἐπίμωμος Cornarius videtur legisse αὐτῷ; vertit enim: *ipsi*; quod mihi magis placet.

3) ἥτις οὐκ εὐμαρῶς ἐχρήσατο τῷ μοιχῷ; ἱκανὸν γὰρ ἦν ἀγαγέσθαι τὴν ἄνθρωπον.) Locum hunc totum non satis intelligo; nec satis assequor coniecturam Reiskii, quam in Notis exponit. Fortasse vulgata lectio bene habet; dummodo aoristus ἐχρήσατο accipiatur pro futuro, et τῷ ante μοιχῷ mutetur in τῳ sine circumflexo, i. e., τινὶ.

Somn. LXVIII.

1) — πατρίδα ἐπελαθείς.) Sic cum Reiskio scripsi pro vulgato ἐπελάθη.

Somn. LXIX.

1) ἐπὶ τῇ εὐτυχίᾳ) Sic scripsimus ob antecedens ἀγάλλεσθαι. Antea erat: ἐπὶ τὴν εὐτυχίαν.

2) ὀδαξησμοῦ) Sic scribendum erat pro ὀδαξισμοῦ, quomodo antea libri vitiose habebant.

3) ἐπίσημος, ὃς ἐν τῇ πόλει) Illud ὅς, quod propter exitum vocis ἐπίσημος facile absorberi potuit, cum Reiskio in textum recepi.

Somn. LXXI.

1) φωνῇ χρεσάμενος ταύτῃ:) Pro vulgato χρησάμενον cum Reiskio correxi χρεσάμενος in nominativo casu.

2) Ῥᾴων

2) ῥᾴων ἔσομαι καὶ ζήσω?) ῥᾷον εἶναι vel ἔχειν non idem significat, quod ὑγιαίνειν, sed κουφότερον ἔχειν, *melius se habere*. Huc facit Noster supra Somn. 30.: γενομένην ῥᾳόνως μὴ τέλεον ὑγιᾶναι. Conf. etiam Achill. Tat. L. II. c. 8. et ibi Interpretem ad verba: ῥᾴων οὖν ἐγεγόνειν, καὶ μετὰς ἐλπίδων.; Philostorg. Eccles. Hist. L. VII. c. 10. et ibi H. Valesium ad verba: μικρὸν δέ πως ὑποῤῥαίσας, —.; Lucian. Lexiphan. ibique Commentat. ad verba: καὶ ῥᾴων ἔσῃ. et D'Orvill. ad Charit. p. 40.

Somn. LXXIII.

1) διφρους ἐρᾷν λοχιαίους, οἷς — γυναῖκες,) Haec apud Suidam sunt cum aliqua varietate: Λοχαῖαι δίφροι, οἷς πρὸς τὸ τικτεῖν ὀψὲ χρῶνται αἱ γυναῖκες. Ad nostrum locum illustrandum faciunt ea, quae in libro leguntur, qui inscribitur: *Marmor Pisanum De Honore Bisellii.* cap. XXV.: *Pudeat eas sellas praeterire, quibus nascendi sortem debemus, et nostras veluti obstetrices ingrato silentio transmittere. Puerperas sellas appellare possumus: quomodo Ovidius ἐπιθέτως Verba dixit puerpera, X. Metam. Obstetricarias etiam satis apte: Graeci δίφρους λοχείους, et λοχιαίους. Suidas: λοχαῖοι δίφροι, οἷς πρὸς τὸ τικτεῖν ὀψὲ χρῶνται αἱ γυναῖκες. Puerperae sellae, quibus in partu mulieres utuntur. Ociosum est mihi verbum ὀψὲ; nisi sero tandem fuisse inventas, atque adhibitas, olim incognitas sentiat Suidas. An forte innuitur aliis sellis usas fuisse primum utero gerentes, aut parturientes, ne motu, aut successu venter laboraret: aliis (ὀψὲ) ultimo, ac tandem in ipso enitendi aut partionis actu, quas λοχιαίους dixere? Ante Suidam Artemidorus Daldian. de Somnior. eventibus, Somnio 73. iisdem verbis, quibus Suidas, excepto τῷ ὀψέ. Visa est mulier quaedam, quae filios sibi gigni optabat, videre δίφρους λο-*

χειαίους (obstetricarias, seu puerperas), οἷς πρὸς τ. ἀ. χρ. αἱ γ., quibus ad pariendum utuntur feminae etc. quamquam haec verba (opinor) a manu glossographi in textum irrepsere; cum enim δίφρους λοχειαίους nominaverit Artemidorus, Oniroscopum, non Grammaticum agens, quid erat, cur subiiceret: quibus utuntur feminae in pariendo? An credimus generali nomine fuisse appellatas λοχαίους sellas quascunque, ubi inter sedendum, atque iacendum recumbimus, atque adeo non soli puerperarum usui destinatas? Opinationi meae favet Hesychius, qui a reclinando, atque incumbendo vocitatas monet, quoniam in iis puerpera reclinis iaceret, λοχαῖος, κλινόμενος, et λοχαῖος δίφρος, quoniam ibi λοχεύουσα reclinatur. Ut non immerito apud Artemidorum addita sit ea verbi explicatio, ne quis eas sellas de aliis, quam de puerperarum accipiat. Antiquam illarum figuram saltim apud Orientales adnotare est, dum rotae figuli assimilant. Quare Hebraeis Haobnaim appellantur cap. I. Exodi: —. Hieremiae XVIII. III. etc. Profert nostrum locum etiam Spanhem. in Observatt. in Callimach. Hymn. in Delum ad v. 210. Conf. Böttiger. virum mihi amicissimum in libro, quem inscripsit: *Ilithyia oder die Hexe, ein archäologisches Fragment nach Lessing.* a. 1799. p. 30. et sq.

Somn. LXXIV.

1) δένδρεν γ. παμμέγεθες δίκορμον,) Vulgo: δίχρουν, inepte, ut quisque videt. In margine Codicis A scriptum est: δίκορμον, quod, ut aptius, in contextu posui.

Somn. LXXV.

1) οἱ προθυμούμενοι δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν μεγάλων) Verbum ἀποθνήσκειν cum Reiskio inserui. Poscit id sensus huius

loci. Deinde κατὰ ταῦτα Cornarius vertit: *Eodem modo —*, ac si scriptum esset: κατὰ ταὐτά.

Somn. LXXVI.

1) ἐπιγεγραφῆς) Ornabantur enim sepulcra columnis lapideis, quae dicebantur στῆλαι, habebantque inscripta epigrammata: ac talis inscriptio graece ἐπιγραφή, latine *titulus*, vocabatur. Huc pertinent Callimach. Epigr. 16.:

Τιμοκόη. Τίς δ' ἐσσί? μὰ δαίμονας, οὔ σ' ἂν ἐπέγνων,
Εἰ μὴ Τιμοθέου πατρὸς ἐπῆν ὄνομα
Στήλῃ, καὶ Μυθύμνα, τεὴ πάλις.

et Ovid. Heroid. XIV. 128.:

Sculptaque sint titulo nostra sepulcra brevi.

Conf. etiam Perizon. ad Aelian. Var. Hist. L. VIII. c. 4. ad illa verba: Πολίαρχόν φασι τὸν Ἀθηναῖον εἰς τοσοῦτον προελθεῖν τρυφῆς, ὥστε καὶ κύνας καὶ ἀλεκτρυόνας ἐκείνους, οἷς ἔχαιρεν, ἐκκομίζειν ἐποθανόντας δημοσίᾳ καὶ ἐπὶ τὴν ἐκφορὰν αὐτῶν παρεκάλει τοὺς φίλους, καὶ ἔθαπτεν αὐτοὺς πολυτελῶς, καὶ ΕΠΙΣΤΗΜΑΤΑ αὐτοῖς ἀναστήσας, ἐπιγράμματα κατ' αὐτῶν ἐγκόλαπτεν. Ex instituto Lycurgi non nisi bene meritorum nomina inscribere sepulcris licebat. Vid. Plutarch. in Lycurgo.

Somn. LXXVIII.

1) ἐπεὶ δὲ διαλείπων πάλιν κατῄει, ὁμῶς ἦεν ἄρτι προσιόντος ἐπαύσατο,) Verba διαλείπων et κατῄει cum Reiskio correximus pro vulgatis διαλεῖπον et κατίη. Statim post pro vulgata ὅμως scripsi ὁμῶς, quomodo et Interpres legit; nam vertit: *similiter*. Germanice sic vertendum: *Als er aber einige Zeit nachher wieder zum Quell gieng: da war der nämliche Fall, das Wasser floss, wie das erste Mal, und so eben, als er hinzu trat, hörte es auf.*

2) πλείονος τῆς νίκης) Articulum τῆς ante νίκης et mox praepositionem πρὸς ante τὰ τέρματα cum Reiskio inserui.

3) καὶ οὐκ ὀλίγον πολλῆς τῆς κατ' αὐτὸν γενομένης ἐοπῆς ἀφῃρέθη τ. στ.) Pro vulgata τροπῆς scripsi ἐοπῆς, ut et paullo ante legitur, et οὐκ ὀλίγον ante πολλῆς interpretor λίαν.

4) τὸν δὲ ἐχετὸν τῷ ἀγωνοθέτῃ,) Sic legendum. Antea legebatur: τὸν δὲ ὄχλον, ἀγωνοθέτῃ, vitiose.

5) — διὰ τὸν οὐ παρέχοντα ἐχετὸν τῇ —) Sic cum Reiskio correximus pro vulgata: — διατόνου παρέχοντος, τὸν ἐχετὸν, τῇ —.

6) τῇ τοῦ κεραμίου κατάξει.) Sic legendum pro vulgata: τάξει. Κάταξις autem et θραῦσις proprie inter se differunt secundum Aristotelem Meteorologic. L. IV. c. 9.: — καὶ τὰ μὲν κατακτὰ, καὶ θραυστὰ, ἅμα ἢ χωρὶς· οἷον ξύλον κατακτὸν μὲν ὂν, θραυστὸν δ' οὔ· κρύσταλλος δὲ καὶ λίθος θραυστὸν, κατακτὸν δ' οὔ· κέραμος δὲ καὶ θραυστὸν, καὶ κατακτόν. Διαφέρει δὲ, ὅτι κάταξις μέν ἐστιν εἰς μεγάλα μέρη διαίρεσις καὶ χωρισμὸς (gloss. marginal.: γρ. χρίσεις): θραῦσις δὲ, ἡ εἰς τὰ τυχόντα, καὶ πλείω δυοῖν.

Somn. LXXIX.

1) ἅπως εὕρουν τε καὶ καθαρὸν ἀποδείξῃ:) In Rigalt. edit. legitur εὑρύν *, addito asterisco. In Aldina vero: εὖρον, quod mutavi in εὔρουν, *bene fluentem*, ut aptius. Praeclare enim consonant εὔρουν τε καὶ καθαρὸν et paullo post: εὔπους τε καὶ κοῦφος.

2) κλυστῆρα — γαστρὸς σκύλαβα) Leguntur haec verba apud Suidam in voc. κλυστὴρ, ubi tamen pro προσθέμενος perperam legitur προσθέμενος, quod ex Nostro corrigi debet. Ceterum profert nostrum locum etiam Wetsten. ad Epist. ad Philipp. III. 8. ad v. σκύβαλα.

Somn. LXXXI.

1) Ἐδοξέ τις κύκλιος αὐλητής — ξυλοκοπεῖσθαι:) Κυκλίων αὐλητῶν mentio fit etiam apud Lucianum de Saltatione §. 26. ubi vide notam ad verba: καὶ αὐλητὰς κυκλίους. Huc pertinet etiam Hesychius: Κύκλειοι αὐλοὶ, οὕτω τινὲς ἐκαλοῦντο. —. Εἶεν δ' ἂν οἱ χορικοί. Conf. Albert. ad Hesych. ad voc. Κύκλειοι. χορεῖ (scribe: χορικοί).; Perizon. ad Aelian. Var. Hist. L. X. c. 6. ad illa verba: καὶ Κινησίας κυκλίων χορῶν, —. et Rich. Bentley in libro, quem inscripsit: *Dissertation upon Phalaris* p. 301., cuius verba hic apponam: *And Aristophanes speaks so in other places* (in Nub. v. 332.):

Κυκλίων τε χορῶν ᾄσματοκάμπτας, ἄνδρας μετεωροφένακας.

And again speaking of the same Cinesias:

Ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον;

And so all manner of Writers call them Κύκλιοι χοροὶ, *and never* Κυκλικοὶ; *Suidas, Scholiasts on Pindar and Aristophanes, Hesychius, Plato, Plutarch, and others. This Cyclian Chorus was the same with the Dithyramb, as some of these Authors expressly say; and there were three Chorus's belonging to Bacchy, the* Κωμικὸς, *the* Τραγικὸς *and the* Κύκλιος; *the last of which had its Prize, and its* (*Aesch. contra Ctesiph. p.* 87. καὶ τοὺς μὲν κριτὰς τοὺς ἐκ Διονυσίων, ἐὰν μὴ δικαίως τοὺς Κυκλίους χορεύς κρίνωσι, ζημιοῦτε.) *Judges at the Dionysia as the other two had.* etc. Ceterum pro vulgata ηὐλοκοπῆσθαι cum Reiskio scripsi ξυλοκοπεῖσθαι, ot quod mox sequitur: ἐξυλοκοπημένοις, pro vulgata: ηὐλοκοπημένοις. Etiam cum eodem Reiskio αὐτοῖς correxi ante ἐχρήσατο, pro αὐλοῖς, ut vulgo legebatur.

Somn. LXXXII.

1) δεῖπνισον!) Sic scribendum erat pro δεῖπνησον, ut vulgo. Mox comma, quod post αὐτὸς et ante τῇ ὑστεραίᾳ

erat, sustuli; nam αὐτὸς coniungendum est cum iis, quae sequuntur, non cum verbo, quod antecedit: ἀπελήλακεν. Igitur post ἀπελήλακεν interpungendum erat. Paullo post leguntur verba: εἰς τὰ τῶν ἀπεθανόντων —, subaudi νεκύσια. De quibus conf. Nostrum supra L. IV. c. 81. not. 1.

2) — μύοντες αὐτῶν τὴν ὑποδοχὴν ᾠδεῖτο. *) Post μύοντες scripsi αὐτᾶν pro vulgata αὐτῶν. Deinde paucis ante verbis pro τ. διαδοχήν, ut vulgo post ὑπέστη legebatur, correxi τ. ὑποδοχήν. Denique tertia persona in singulari numero verbi ᾠδεῖτο nescio an pro tertia persona in plurali numero accipi et cum masculinis pluralibus participiorum, quae antecedunt: οἱ — ἱστάντες καὶ μύοντες, copulari possit. Certe hoc posito, omnia clara mihi quidem videntur. Ceterum vide Reisk. ad h. l.

Somn. LXXXIV.

1) συμφορᾷ χρησάμενοι πονηρᾷ;) χρῆσθαι etiam de iis dicitur, quae nobis invitis et praeter optatum accidunt. Conf. Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Dianam v. 69. ad verba: ——, σπεδιῇ κεχρημένος αἰδῇ.

Somn. LXXXV.

1) καὶ τὸ μὲν λεπυρὸν [vel κέλυφος] ἀπερρίψαι,) Pro λέπυθον, ut vulgo legebatur, correximus λεπυρὸν, *putamen ovi*. Suidas: Λεπυρὸν, ὀξυτόνως. Σημαίνει δὲ ἢ τὸ ᾠοῦ, ἢ τὸ τῆς ῥοιᾶς ἐπικάλυμμα. Etymolog. M.: Καλύφη, τὰ καλύμματα ἀπὸ τοῦ καλύπτειν. καὶ κάλυξ, ἡ καλύπτουσα τὰ ῥόδα. Κέλυφος τὸ λέπυρον τοῦ ᾠοῦ. Vox κέλυφος usurpatur de putamine ovi etiam in Geoponic. L. XIV. c. 8.

Somn. LXXXVI.

1) σώζοιτο:) Cornarius vertit: *sorutaretur.* Debuerat: *servaretur.*

Somn. LXXXVIII.

1) — λυπεῖσθαι: τοῦτον συνέβη —) Sic cum Reiskio scripsi. Vulgo legebatur: — λυπεῖσθαι αὐτόν. συνέβη —.

Somn. LXXXIX.

1) — δακτύλους παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν: φοίνικας πέντε ἐσθίων ὑγιὴς ἀπέβη; —) Vulgo interpungebatur: — δακτύλους, παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν φοίνικας πέντε· ἐσθίων ὑγιὴς ἀπέβη. —. Nos Reiskium et Iac. de Rhoer sequimur, cuius posterioris verba ad nostrum locum facientia ex Otio Daventr. (c. 15.) huc adscribam: —. *Haec ita capiunt, ac si Aesculapius extentis digitis per somnium palmulas quinque ad edendum dederit. Sed ille sensus subesse non potest. Subiungit enim:* καὶ γὰρ αἱ τοῦ φοίνικος βάλανοι *etc. Nihil autem in somnio obscurum aut aenigmaticum, nihil in iis acuminis, si eo modo accipias. Tu alio modo distingue, et veram Artemidori sententiam habebis.* καὶ τὸν θεὸν ἐκτείναντα τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ χεῖρας τοὺς δακτύλους παρέχειν αὐτῷ ἐσθίειν. *Dedit illi per somnum Aesculapius digitos suos edendos.* φοίνικας πέντε ἐσθίων ὑγιὴς ἀπέβη. *quinque palmulas comedens sanatus est. In eo latet acumen, quod digitos suos comedendos dederit, sed qui (sic enim in somniis fieri adsolet) notabant palmae glandes.* Δάκτυλοι *quippe utrumque significabant. Suidas:* Δάκτυλοι παρὰ πολλοῖς αἱ βάλανοι τῆς φοίνικος. *Non itaque existimandum est cum illustri Spanhem. dissert. 6. de usu et praest. num.* (Tom. I. p. 349.) *ignotam adhuc Artemidori aevo fuisse illam* δακτύλων *adpellationem, ac postre-*

ma illa al τοῦ φοίνικος βάλανοι etc. glossema esse magistelli alicuius, qui priores voces φοίνικος βάλανοι, quibus palmarum fructus indicabantur, per vocem de iisdem recentioribus familiarem, explicandam sibi in ora libri credidit, unde ab inperitis librariis in textum ipsum postea fuit recepta. Equidem apud vetustiores Graecos δακτύλους in hac significatione non occurrere certum est. Vocant illi φοίνικας, et βαλάνους ac φοινικοβαλάνους passim palmarum fructus. Sequens demum aetas a digitorum longitudine aut figura δακτύλους nuncupavit, qua de re Salmas. Exerc. Plin. p. 929. *Artemidori autem seculo id iam notasse locus hic manifeste docet. Si enim dicere velis, esse glossema, vim auctori facies, et si eo modo urere ac secare velimus, multa alia scriptorum loca in summum discrimen adducentur. Eiusmodi certe vocabula plura apud auctorem nostrum inveniri, quae apud antiquiores frustra quaeras, norunt qui stilum norunt. Immo, si vel expungas postrema illa, vel sic tamen, vocis eam significationem auctorem non latuisse, fatearis oportet. Nullus enim est nexus inter δακτύλους Aesculapii et palmularum usum, nisi id tacite etiam voce ista significatum fuisse contendas.* Conf., si videtur, Annotatt. in Paul. Warnefridum de rebus Langobardorum — p. 49. ad illa verba: —, *coeperunt nasci in unguinibus hominum, vel in aliis delicatioribus locis, glandulae in modum nucis seu DACTYLI,* —.

Somn. XCI.

1) —, τὰ δύο ἐκ τοῦ ἐλευθερώσαντος πρεσλαβών.) Conf. Nostrum supra L. I. c. 45. not. 8. De more dominorum, emtis a se servis nova nomina imponendi, consule Ian. Andr. Hultmanni Diss. de Servis binominibus ad

§. 1. Inst. de eo, cui lib. caussa bona add. Lugd. Bat. 1750. p. 12.

Somn. XCIII.

1) ἐπὶ τῇ κεφαλῇ) Sic cum Reiskio dedimus. Antea legebatur: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. Ad nostrum locum conf. omnino Dempster. ad Rosin. Antiq. Rom. L. I. c. 13. p. 26. et seq.

1) Πλούτων γὰρ ὁ θεὸς εἶναι νενόμισται.) Conf. supra Somn. 26. Huc pertinet etiam Clemens Alexandrin. in Cohortatione ad Gentes: τοῦτον ἀχειροποίητον εἰπεῖν τετολμήκασιν, τὸν Αἰγύπτιον Σάραπιν· οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἱστοροῦσι χαριστήριον ὑπὸ Σινωπέων Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ τῷ Αἰγυπτίων πεμφθῆναι βασιλεῖ· ὃς λιμῷ τρυχομένους αὐτοὺς, ἀπ' Αἰγύπτου μεταπεμψαμένους σῖτον ὁ Πτολεμαῖος, ἀνεκτήσατο· εἶναι δὲ τὸ ξόανον τοῦτο, ἄγαλμα Πλούτωνος· ὃς δεξάμενος τὸν ἀνδριάντα, καθίδρυσεν ἐπὶ τῆς ἄκρας, ἣν νῦν Ῥακῶτιν καλοῦσιν· ἔνθα καὶ τὸ ἱερὸν τετίμηται τοῦ Σαράπιδος· γειτνιᾷ δὲ τοῖς τόποις τὸ χωρίον. Plutarchus in libro de Isid. et Osir. narrat hunc Deum (Σάραπιν) Sinopenses, a quibus ad Aegyptios profectus est, pro Plutone coluisse: ac proinde Aegyptios eo nomine illum appellasse, quo ipsi Plutonem vocabant. Conf. eund. Plutarch. de Solertia Animal. et Tacit. Hist. L. IV. c. 81. — 84.

Somn. XCIV.

1) μέλλων τὶς τέμν.) Vulgatum τὶ mutavi in τὶς.

2) ὀλύμπιος ἢ αἰθέριος ὁ θεὸς, ἀλλὰ χθ.) Antea legebatur: ἐλευθέριος, quod ego mutavi in αἰθέριος. Sic enim supra L. II. c. 34.: — τοὺς μὲν ὀλυμπίους εἶναι, οὓς καὶ αἰθερίους καλοῦμεν, —.

Somn. XCV.

1) καὶ μέχρις ἄφθορος ἦν,) Ἄφθορος h. l. idem est, quod ἠίθεος. Sic nostra voce usus est Hesychius ad ἠίθεος explicandum. Huc faciunt Porphyrius de Abstinentia ab esu Animal. L. IV. p. 174. edit. Rhoer.: θήλεια μὴ δεξαμένη εἰς ἑαυτὴν ἀναθυμίασιν σπέρματος, ἄφθορος λέγεται. et Chrysippus apud Gellium L. XIV. c. 4.: Παρθένος δὲ εἶναι λέγεται κατὰ σύμβολον τοῦ ἀδιάφθορος εἶναι, καὶ —. Conf. etiam Ruhnken. ad Timaeum, ad verba: Ἠίθεος. ἄφθορος πρὸς γυναῖκας.

ADDENDA.

Ad Lib. II. cap. 24. not. 2.: Alexius Symmachus Mazochius in Epistola De Dedicatione sub Ascia, Neapoli impressa an. 1739. p. 169. et seqq. haec scribit: „—. Sequitur in Artemidoro, 'Αξίνην' sive *Asciam*, aut potius *Dolabram* duo significare, tum γυναῖκα, tum γυναικείαν ἐργασίαν. Priorem significationem habere dicit διὰ τὸ ὄγομα, *propter nomen*, quid hoc? An quia 'Αξίνη est feminini generis, quum contra πέλεκυς sit masculini? Id quidem ab hoc Onirocritico minime abludit, in quo merae sunt ineptiae. Sed malo tamen illud διὰ τὸ ὄνομα referri ad Laidem, quae Aeliano (Var. Hist. L. XII. c. 5.) testo 'ΑΞΙΝΗΣ nomine celebris erat. Posteriorem vero significationem inde deducit, quia ἀξίνη h. e. *ascia*, sive *dolabra* τῷ κρατοῦντι συμφέρει καὶ προσέλκει. Et heic spissior est caligo. Sed tamen petitur αἰτιολογία ab etymologia τῆς ἀξίνης; quam derivat a futuro ἄξω, non quatenus venit ab ἄγνυμι, *frango*, (Eustath. ad Homer. Iliad. XXIV. 662. et sq.) quod posteriores grammatici voluerunt; sed quatenus venit ab ἄγω, *duco, attraho*; quia *asciae* ministerio materiarius *assulas* de ligno ducit atque ad se trahit (idem de *dolabra* dicendum respectu eius rei, cui admovetur) eoque credidit γυναικείαν ἐργασίαν per ἀξίνην designari. Hae sunt quidem gerrae germanae; sed quae tamen ostendant, non tantum aliud fuisse πέλεκυν, aliud ἀξίνην; verum etiam non esse prorsus dubitandum, quin

ἀξίνη respondeat Latino *Asciae*, aut, quod malo, *Dolabrae* vocabulo, quando non nisi *Asciae*, et *Dolabrae* hoc convenit, quod id, cui infinditur, τῷ κρατοῦντι προσέλκει: sicuti etiam πέλεκυς, quia scinderet, ideo σχίσμα in rep. significabat", etc. etc.

Ad Lib. II. cap. 32. not. 9.: Nostram scripturam confirmat eiusdem Mazochii auctoritas in eodem libro p. 65. haec scribentis:

„Ad secundum versum inscription.:

Hylatis, nim. DYMACHERO SIVE ASSIDARIO. —. Et quidem scriptura, quae perversa visa est Gallis, ea videtur mihi rectissima in illis duobus vocabulis DYMACHERO sive ASSIDARIO. Posterius errore lapicidae pro *essedario* positum putant. Quod minime credo. Nam pro A in eo vocabulo lapis iste et libri stant: pro E vero libri editi (nam vetera MSS. quid praeferant, ignoro), quorum incerta est scriptura. Lapidi ergo huic consentit Isidori Glossarium, in quo reperitur: *Adsella: sella quadriiugis.* Posterius *sella* fecit, ut praecedens *Adseda* (quomodo scripserat auctor, et quomodo alicubi legit Cangius, qui utramque scriptionem *Adseda* et *Adsella* producit) legeretur et scriberetur *Adsella.* Ceterum feminino genere hoc vehiculum fuisse usurpatum, et Seneca epist. 56. et Iornandes in Gothicis cap. 2. ostendunt, qui *essedas* dixerunt. Postremo et Artemidorus auxilio veniet, qui non tantum A in prima syllaba vocabuli, sed et I in secunda tuebitur. Nam huic inter gladiatores nescio quis Ἀσσιδάριος adnumeratur. Iampridem Lipsius in II. Sat. 12. legendum esse Ἐσσεδάριος vidit. Ea non tam correctio, quam unius dictionis in aliam conflatae transmutatio videbatur. At ope huius lapidis iam tuta est Lipsii medicina. Nam canina tantum littera in sibilum commutata, iam evadet Ἀσσιδάριος", etc. etc.

Etiam insignes sunt coniecturae de nonnullis Artemidori locis, quas Cl. Weigelius Medic. Doct. graece doctissimus mecum amicissime communicavit et ego cum Lectore communicabo.

Pag. 73. lin. 1. fortasse sic legendum:

— ἐπάγει. ἀγαθὸν δὲ δούλῳ καὶ ἑταίρᾳ, ὁ μὲν γὰρ — ὑφέξει, ἡ δὲ παύσεται σινουμένη (aut κυομένη) τῆς πορνείας.

Pag. 95. lin. 3. fortasse sic:

σέρις, πρώσα τὰ κρόμμυα. Quod ultimum glossema videtur.

Pag. 106. lin. 19. fortasse sic:

Τὸ δ' αὐτὸ καράμαλλον παίζοντα —. Conf. Mercer. ad Aristaen. L. I. c. 26.

Pag. 132. lin. 23. ταραχὰς καὶ κινδύνους μόνους (habet edit. Rig. p. 84.) ἐπιφέρει, —. Annon forsan ἐπιμόνους?

Pag. 162. lin. 22. fortasse sic:

Περιπλακεὶς δὲ καὶ λείξας τινὰ, — ut Aristophan. Plut. 52.:

ἐξῃξάτην οὖν δύο δράκοντε

— — — — —

τὰ βλέφαρα περιέλειχον.

LIPSIAE

EX OFFICINA SAALBACHIA.

Corrigenda.

P. 44.	lin. 11.	lege:	Στεργίδες,	pro:	Σεργίδες.
— 120.	— 20.	— :	πρὸς,	— :	πρὸν.
— 150.	— 1.	— :	ἀνθρώπων,	— :	ἀνθρώπαν.
— 208.	— 13.	— :	*nusquam*,	— :	*nullibi*, quod Latinis ignotum.
— 218.	— 11.	— :	τὴν ἀπ.,	— :	τὴν ἀπ.
— 237.	— 13.	— :	pileoli, qui . . . imponebantur, e l. —.		
— 277.	— 15.	— :	Scharbock,	pro:	Schaarbock.
— 322.	— 2.	— :	*Charito*,	— :	*Chariton*. Nam graeca nomina propria in ων, quorum genitivus in ωνος desinit, Latini per *o* formant: declinata vero in ωντος, per *on*.
— 324.	— 5.	— :	habebat,	pro:	habebant.
— 328.	— 30.	— :	Frisium,	— :	Frisicum.
— 331.	— 4.	— :	inducens,	— :	inducent.
— 366.	— 8.	— :	Sic,	— :	Si.
— —	— 25.	— :	melius,	— :	melior.
— 401.	— 12.	— :	Codex B,	— :	Codex D.
— 441.	— 8.	— :	στρωματοδ.	— :	στωματοδ.
— 447.	— 17.	ad not. 2. post:	*sequutus*,	adde:	*pro vulgata* εἴλωπται.
— 450.	— 25.	ante:	*animalia rationem* —,	adde:	*alia*.
— 470.	— 30.	lege:	ὡς οὕτως, ut vulgo,	pro:	οὕτως, ὡς, quod vitiose scriptum est.
— 492.	— 18.	— :	Δικαιώματά,	pro:	Δικαιώτατά.

is book shou
brary on or b
d below.
cents a day
3 2044 044 498 335